




RNEST THORIN
aire du Collège de France
e l'Ecole Normale Supérieure
Rue de Médicis, 7
A PARIS







GRATIANI CANONES

GENUINI AB APOCRYPHIS DISCRETI,

CORRUPTI AD EMENDATIORUM CODICUM FIDEM EXACTI,

DIFFICILIORES COMMODA INTERPRETATIONE ILLUSTRATI

O P E R A E T S T U D I O

CAROLI SEBASTIANI BERARDI

PRESBYTERI UNELIENSIS,

In Regio Taurin. Atheneo Jurisconsultorum Collegio adscripti, & Jurisprudentiæ Studiis in Regia Academia Præfecti.

P A R S I.



V E N E T I I S

EX TYPOGRAPHIA PETRI VALVASENSIS

M D C C L X X V I I.

SUMPTIBUS REMONDINIANIS.

SUPERIORUM PERMISSU, AC PRIVILEGIO.


BODLEIAN LIBRARY
10JUL 86
OXFORD.

IN UNIVERSUM OPUS

PRÆFATIO.



PErvagata res est, atque in communi prudentia sita, in Gratiani Decreto, quod ceteroquin ad definiendas sive Scholarum, sive fori controversias in Occidentali Ecclesia tanquam magna pars Ecclesiastici juris habetur, quamplurima contineri, ad quæ tuto quis vel scribendo, vel orando, vel jus dicendo sine meliorum Codicum adminiculo non possit adniti. Jampridem agnitæ sunt frequentes falsorum nominum inscriptiones, passim depravatæ Græci sermonis interpretationes, minus appositæ interjectiones, atque additamenta verborum, omnia ferme, ut paucis dicam, a suis exemplaribus dissona, & longissime ab Auctorum intelligentia sensuque disjuncta. Quod quidem nemo non videt, quantum semper negotii facessere potuerit viris rerum sacrarum studiosissimis, qui vel in ipsis collectionibus Canonum, quas tanquam venerabilia sacræ doctrinæ deposita scrutari quotidie debent, non leve errandi periculum extimescunt. Eo devenerant aliqui, ut existimarent, collectionem hujusmodi una cum ceteris similibus esse de medio omnino tollendam, ut dein ipsa ejusdem memoria, si fieri id posset, penitus interiret. Sed viris gravissimis, & prudentissimis, qui plurimum tribuere sciverunt vitio illius ætatis, qua sine delectu opus qualecumque foret, vulgus excipiebat, optimum illud semper visum consilium fuit, ut in collectionis emendationem potius studeretur, ac totis viribus incumberetur; siquidem hac ratione collectoris famæ parcendum videbatur, non enim diris devovendus erat, aut damnandus, qui in obscura sæculi duodecimi caligine non mediocrem sui nominis famam labore, ac studio sibi comparavit, plurimaque utilia in futuræ ætatis emolumentum evulgare scivit, & potuit; præterea inter falsa, corruptaque monumenta plurima adhuc ibidem reperiuntur cum cæteris minime perdenda; quibus addere juvat, universos Scriptores, & Canonum Interpretes hac collectione usos fuisse, atque aliter eandem interire non posse, nisi cum illa Interpretum ipsorum omnium scripta, glossemata, documenta cum maxima disciplinæ nostræ jactura simul intereant.

Hanc ergo suscipiendæ emendationis provinciam Viri sapientissimi adgredi studuerunt, quorum alii meliore ordine fragmenta Canonum distribuere, alii capitum sententias, & verba cum autographis ipsis scripturis, aut saltem melioris notæ exemplaribus conferre, ac restituere conati sunt, unde majus jurisprudentiæ nostræ decus in dies, & ornamentum accessit. Frustra laudarem, utpote quos vulgaris fama prædicat hac in re celeberrimos præstantissimos viros. Pro omnibus mihi sunt, & dignitate, & auctoritate, & rerum agendarum prudentia, sapientiaque venerabiles Pontifices Maximi, Pius IV. Pius V. & Gregorius XIII. qui in rem hanc, & fervidius, & accuratius, ut par erat, pro temporis modo hanc emendationem recto consilio meditati sunt, & pari solertia exequuti: horum quippe mandato Viri Gravissimi ex diversis Ecclesiæ provinciis undequaque selecti Romam convenerunt, (fuerat ante inter ipsos idem Gregorius XIII. antequam Sedem Pontificiam conscendisset), ibidemque veterum Codicum collationibus, quos & Romanæ, & exteræ illustres Bibliothecæ palam fecerant, quoad fieri per tempora potuit, Gratiani Canones correxerunt.

Et quanquam multa tunc illustrata sapientissime fuerint, non potuit tamen integra, & omni ex parte perfecta esse hujusmodi emendatio, quemadmodum posterior ætas animadvertit; ut enim ajebat tunc temporis Antonius Augustinus vir hoc in studio apprime versatus lib. 1. dial. 14. de emendatione Gratiani: *Utinam licuisset omnium fontes adire! neque enim adeo in quibusdam laboraremus.* Quamobrem cum facile sit addere cœptis, viamque a tot, tantisque viris illustri exemplo præmonstratam sequi, nihil mihi penitius animo unquam insedit, nihil optabilius visum est, quam in eadem emendatione ita elaborare, ut eam, si fieri posset, ad exoptatum finem tandem aliquando pro viribus ipse perducerem. Quod ego me perficere posse hodiernis temporibus arbitratus sum, cum post correctionem Romanam maxime supervenerint adjumenta virorum eruditissimorum studio, qui plures vetustos MSS. Codices ediderunt, in quibus Gratianeorum capitum exemplaria diversis quidem voluminibus sejuncta, singula tamen ut plurimum integra exhibentur, atque ubi forte minus integra sunt, ex collationibus eorundem Codicum facili possunt negotio suppleri. Prodierunt ex tunc plenissimæ Conciliorum qua generalium, qua particularium collectiones, varia prodierunt Provinciarum acta, solemniumque comitiorum capitularia;

 pro-

prodierunt plures Summorum Pontificum veteres decretales; editas præterea habemus vetustas Canonum collectiones, quæ post Gratianeam fere interiisse videbantur; edita quamplura pœnitentialia antiqua, excerptiones, admonitiones, nomocanones sive Græce, sive Latine in publicam evulgatos. Quid memorem Codices Sanctorum Patrum, Scriptorumque Ecclesiasticorum, ex quibus collectionem suam Gratianus adauxit, hodie novis illustrationibus, & observationibus mira quadam solertia editos, atque exornatos? Prodierunt uno verbo tot, tantaque antiquitatis eximia monumenta, ut ex ipsis integræ, nec exiguæ bibliothecæ facile extruantur. Quibus cum accesserint elucubrationes virorum eruditorum, qui cœperunt jam Gratianeos Canones critices artis ope discutere, quis exinde non videat facilem viam integræ, & undequaque perfectæ emendationi paratam esse, ita ut nihil aliud post hæc hodie desiderari videatur, quam qui singula sedulo studio colligat, & collecta pro rei merito accommodet?

Quæ cum ita sint, haud temere ego emendationi alias perdifficili manum admovi, & partim laudatorum virorum quum fretus præsidiis, tum observationibus edoctus, partim pro modulo ingenii singula scrutatus, istud opus in publicam lucem edere non distuli in communem studiosorum omnium utilitatem; quæ ut major emergeret, tria potissimum mihi peragenda proposui, videlicet in primis genuinos Canones ab apocryphis discernere, deinde corruptos ad emendatiorum Codicum fidem exigere, difficiliores demum recta interpretatione, illa potissimum, quæ ex integro contextu deducitur, illustrare; in tribus quippe a Gratiano peccatum erat, quibus consulendum videbatur: sunt autem falsæ inscriptiones, corruptæ sententiæ, explicationes modo parum aptæ, modo etiam auctoribus suis omnino contrariæ. Post hasce meas observationes apertius exinde liquebit, undenam emerserint apud Jurisprudentes, & Pragmaticos tot sacræ jurisprudentiæ monstra, quæ identidem apud aliquos ipsorum legimus, parta scilicet vel ex falsa fragmentorum intelligentia, vel ex nimia fide, quam Gratiano olim sine discrimine præstiterunt. Liquebit, dicam paucis, undenam quis validum, unde dubium, unde etiam infirmum sacræ disciplinæ argumentum deducat. Absit autem a me suprema illa rerum mearum fiducia, qua credam post hæc Gratiani opus ita dici posse perfectum, ut nihil omnino amplius superaddi, nihil, unde majus lumen fragmentis accedat, inveniri possit. Non erubesco fateri cum Antonio Augustino lib. 1. dial. 13. de emend. Gratiani: *Multa certa esse creduntur, quæ falsa esse possunt, ut alia falsa credimus, quæ vera esse posteri fortasse cognoscent*. Sane si qui fuerunt in observationibus hujusmodi apprime versati, atque eruditi, ipsi procul aliorum invidia laudandi sunt memoratus Antonius Augustinus, necnon Jacobus Sirmondus, utrique enim multum in hac parte debemus: verum uterque qualitercumque exercitati aliquando lapsi sunt, propterea quod reperta posteriore ætate fuerint, quæ ipsos penitus latuerunt. Ut exemplum tradam, Antonius Augustinus in dial. 15. lib. 1. de emend. Gratiani ad canonem 42. causa 11. qu. 3. reprehendit Gratianum, Ivonem, & Burchardum, quod illum Concilio Arvernensi tribuerint, cum potius ex Aurelianensi laudandus fuisset; aliud tamen scripsisset eximius Antistes, si vidisset Synodum Arvernensem II. quam postea Jacobus Sirmondus evulgavit, ubi legitur memoratum Gratiani fragmentum. Idem evenit Sirmondo ad canonem 4. cau. 1. qu. 3. quem legerat in Concilio Nemausensi, ac propterea occasionem arripuit carpendi Gratianum, quod ex Concilio Arvernensi, seu Claromontano laudasset. Repertum postea fuit Concilium Arvernense, sive Claromontanum, in quo idem Canon legitur, uti suo loco ostendemus.

Hæc porro omnia me a suscepto consilio revocare non debent: dummodo enim quod per tempora, quibus vivimus, licet, aperiam, pro viribus conatus videbor ad veritatem contendisse, quod solum ab homine ingenuo exoptandum est. Si quid enim posteriore ætate, quod nostrum latet, inveniatur, non deerunt, quemadmodum nusquam defuerunt, qui novas Jurisprudentiæ sacræ illustrationes palam exhibeant, veterumque defectum suppleant, aut emendent.

Jam vero, ut materiam universam ordinate digererem, a Gratianea methodo omnino recessi, non enim illa apta mihi visa est, ut proposito meo satisfacerem. Quamobrem in tres partes opus tributum exhibeo. In priore differitur de capitibus Gratianeis ad Concilia vel generalia, vel particularia pertinentibus. In altera persequutus sum Gratiani capita epistolis, decretisve Summorum Pontificum attributa. In postrema tradidi, quæ ex Sanctis Patribus, aut Scriptoribus ecclesiasticis Gratianus excepit. Quando vero Gratianeos Canones, sive capita memoro, eos intelligo, quos hodie numeralibus notis designatos post Democharis, Contii, & Romanæ correctionis editiones habemus. Duo quippe leguntur apud Gratianum: in primis Conciliorum, & Patrum sententiæ a Collectore relatæ; deinde ipsæ Collectoris sententiæ, quibus quæstiones proponuntur, dirimuntur, declaran-

tur.

tur. Sententiæ quidem Conciliorum, & Patrum præcipua observatione dignæ mihi visæ sunt; ipsæ enim solæ tanquam leges hodie & laudantur, & habentur propterea & nomine Canonis referri, & discretis characteribus apud Typographos edi solent; at sententiæ Gratiani, etsi identidem exornentur quibusdam admixtis Patrum fragmentis, ut plurimum mihi erunt inobservatæ: cur enim in privati auctoris doctrinam, atque interpretationem, & studia mea conferam, & sim aliis incitamento, ut conferant sua? Satis mihi erit, si leges ipsæ, sive quæ legum nomine veniunt, expurgentur. Nondum tamen ad rem venio, nisi quædam de Gratiano, & Gratiani ejusdem opere generatim attingam, & quid de eo sentire unusquisque debeat, in universum concludam. Interea vero illud ab humanitate Lectorum jure postulare me posse arbitror, ut si quid parum comte, minusque ornate disserenti exciderit, dent facilem veniam illi, qui etsi diligentiam omnem impenderit ad obtinendam integritatem, perspicuitatemque sermonis, ut tamen veritati studeret, debuit in barbarorum ut plurimum Codicum lectionem incumbere, nec potuit apud solos vere Latinos Scriptores diuturna meditatione versari.

OBSERVATIO PRIMA.

Quales generatim esse potuerint ecclesiastica jurisprudentia codices usque ad Gratiani ætatem.

ETSI maxime utiles semper Ecclesiæ fuerint Sacrorum Canonum collectiones, quemadmodum & cujusque Reipublicæ commodo undequaque consulitur, quum juris, quo vivitur, capita congeruntur in unum; siquidem quæ variis in codicibus divisa sunt, vel difficilius reperiuntur, vel facilius pereunt, quæ vero in unum congesta, uno obtutu singula observantur, ac perpetuo custodiuntur; tamen non raro contigit, ubi plures editæ fuerint collectiones hujusmodi, plurimum exinde detrimenti rebus ecclesiasticis accessisse. Ut enim singularia, quæ exinde emergere potuerunt, incommoda recenseam, primum ex inscriptionibus ortum est, cum v. g. laudaretur ex uno concilio, quod tamen in altero, aut forte etiam in nullo reperiebatur, aut Sancto cuidam Patri aliquid tribueretur, quod alteri, aut etiam nemini tribuendum esset. Secundum ad sententias pertinet, quæ ex uno in aliud idioma, puta ex Græco in Latinum converti debuerunt. Tertium in additamentis, aut detractionibus vocum, aut literarum consistit. Quartum peperit vel pravorum, vel depravatorum usus auctorum.

Quod ad primum attinet, non est dubitandum, frequenter in collectiones menda hujusmodi irrepsisse; fingamus enim Canones alicujus Concilii codici Canonum fuisse insertos, quin tamen Concilii nomen inscriberetur, nonne statim ita superioribus Canonibus jungebantur, ut ex eodem depromti Concilio viderentur? Ex hoc arbitror profluxisse, ut Canones Sardicenses pro Nicænis habiti sæpe sæpius fuerint, quod Nicænis Canonibus subjecti omisso Nicæni Concilii nomine alicubi exhiberentur. Omitto etiam antiquissima ætate non defuisse perfidos homines, qui impiorum scripta fallendi animo virorum nomine evulgaverint, quamobrem in Canone, qui hodie est 59. inter Apostolicos, definiendum fuit: *Siquis falso inscriptos impiorum libros, tanquam Sacros in Ecclesia ad populi, & Cleri corruptionem publicaverit, deponitor.*

Quod spectat ad secundum, facile itidem est percipere verborum, imo etiam sententiarum varietatem, ex linguarum interpretatione profectam. Si enim hac de caussa Divina ipsa Scriptura in Prophetarum oraculis etiam apud Judæos religiosissime custodita, in doctrinis apostolicis a Christianis hominibus summo pretio habita, & magno zelo traducta aliquando depravata extitit, ut emendatione, teste S. Hieronymo, ex collatione Codicum sive Hebræorum, sive Græcorum indiguerit; mirum esse non debet, idipsum sacris Canonibus ad disciplinæ ecclesiasticæ stabilitatem conditis potuisse contingere. Nemo ignorat Canones antiquissimos ferme omnes apud Græcos editos fuisse, quales sunt Nicæni, Ancyrani, Neocæsarienses, Gangrenses, Antiocheni, &c., qui ad nos nonnisi per Latinas interpretationes derivati fuerunt. Quis nos certiores interea reddat de fide, de integritate interpretis, præsertim cum noverimus Græcos, & Latinos Codices invicem sæpissime dissonare? Quis tuto affirmaverit interpretem Græcæ linguæ vires, & notas apprime calluisse, ut nec alienum, vel extraneum sensum affinxerit, ne dixerim omnino contrarium? Præterea apud Græcos non una fuit, & perpetua Canonum descriptio, sed penes diversas Orientalium Ecclesias diversis quoque notis descripti reperiebantur, quemadmodum eruditi animadvertunt. Quis itaque nobis fidejussor existat pro Latino interprete, quasi optimum Codicem is, non depravatum fuerit interpretatus?

Tertium mendorum genus ex additamentis, aut detractionibus ortum est; quod optime

norunt

norunt quicumque in vetustorum MS. Codicum lectione vel mediocriter versati sunt; cum enim nondum inventa esset Ars typographica, & omnia etiam Sacratissima jura manuscriptis Codicibus continerentur, unicuique fas erat vel transcribendo, vel legendo aut notas marginales adponere, aut glossas, ut ajunt, interlineares inserere, aut commodiorem interpretationem subjicere, aut quod forte irrepsisse suspicabatur, litura corrigere. Quid deinde, si hic idem Codex hujusmodi notis adauctus, aut lituris imminutus ad alterius manum deveniret transcribendus? Transcribendus erat notis, & glossis adauctus, ut aliquando in Gratiani Canonibus evenisse propositis in hoc meo opere exemplis adparebit. Qua enim ratione Amanuensis divinaret, quænam verba germana essent, quænam privati auctoris glossemata? quæ forte etiamsi divinasset, omnia tamen aut ne interirent, aut ut primo auctori honorem deferret, aut commodo studiosorum inserviret, transcribere adamavit. Atque hinc profecta etiam sunt quarti generis menda, quæ ajebam ex usu depravatorum Codicum evenisse, & quibus præcipue occasionem præbuerunt improbi homines, qui plura opera luce prorsus indigna Virorum sapientissimorum nomine, uti nuper attigeram, inscripserunt, in quæ incidentes incauti facile labi ex imprudentia potuerunt.

Hæc generalia sunt, & pluribus collectionum generibus accommodata. Addere juvat etiam quædam certis collectionum speciebus peculiaria. Siquidem duo potissimum esse potuerunt genera collectionum, quarum aliæ privatæ fuerint, aliæ publica auctoritate compositæ. De privatis primum dicam. Contigit sæpissime, ut plures viri, quorum aliqui eruditionis gloria clarissimi sunt, ad collectiones Sacrorum Canonum peragendas intenderint, quos nec sui quidem Præsulis movit auctoritas, sed propensio quædam peculiaris vel ad utilitatem studiosorum, vel ad famam sibi cum honore adquirendam, aliquorum etiam ut privatis quibusdam cupiditatibus, certisque, in quibus versabantur, circumstantiis inservirent. Quis itaque horum Collectorum fidem statim ita probabit, ut nihil apud illos, nisi firmum, aut certum referri tuto asseveret, ubi præsertim nomen auctoris supprimatur, aut adpositum quidem sit, sed nec pietate, nec scientia hominis satis illustre? Calliditas, imperitia, temeritas, oscitantia quid in hujusmodi collectionibus operari non poterat?

Publicæ auctoritatis collectiones ad duplicem rursus classem arbitror referendas. Illas in primis publicas voco, quas a primis Ecclesiæ sæculis unusquisque Episcopus ad suæ Diœcesis commodum per Notarios, quibus Primicerius præerat, fieri curabat. Statim enim ac Concilia celebrari cœperunt, in quibus lege scripta Canones editi sunt, Episcopi a Conciliis redeuntes Canones ipsos secum adferebant, illosque promulgantes in peculiari Codice præcedentium Conciliorum Canonibus jungentes in tabulario Ecclesiæ suæ adservabant, ad quos deinde oblata occasione confugerent. Et si quando Episcopi justa de caussa a Conciliis abfuissent, aut a Legatis, quos forte miserant, aut a proximis Coepiscopis Canones in Codicem redigendos postulabant. Immo tanta erat veterum Episcoporum, sicut in cæteris, ita & in hac parte solertia, ut exoptarent etiam Canones alienarum Provinciarum, aut Diœceseon, ut disciplinam alibi sapientissime constitutam in suam quoque Parochiam alieno exemplo traducerent, & quodammodo suam facerent. Id observarunt Romani Correctores ad Canonem 1. dist. 20. verbo *Carthaginensium*, ibi: *Eos Canones Sedes Apostolica videtur probasse, & usa eis esse, quando in Codicem Canonum referendos curavit. Eosdem etiam Græci, quo ordine apud Latinos habentur, cum aliis præterea multis Africanarum Synodorum conjunctos in linguam suam verterunt.*

Quanquam vero magna hujus generis Collectionibus reverentia debeatur, quum præsumendum minime sit Sacros Ecclesiarum Antistites & morum sanctimonia, & doctrina Canonum venerabiles aut facile decipi potuisse, aut, quod turpius esset, alios voluisse decipere, præsertim vero quod memoratis Codicibus olim insererentur Canones, statim atque in Conciliis editi fuissent, nihil tamen impedit, quominus aliquando fides aut denegetur, aut subdubitando præstetur. Vel enim unius, aut alterius Episcopi, unius, aut alterius Diaconi, apud quem Codicis custodia esset, unius, aut alterius Notarii, ad quem spectaret aut autographum edere, aut consumtum renovare, improbitas, vel imperitia sat erat, ut integrum, atque optimum volumen vel ausu temerario, vel per imprudentiam labefactaret. Manifestum hujus rei argumentum habemus ex actione 1. Concilii Chalcedonensis. Ibidem Ætius & Diaconorum, & Notariorum Constantinopolitanæ Ecclesiæ primus, quem propterea in Codicum Sacrorum descriptione versatissimum fuisse præsumendum est, ita testatur: *In talibus Sanctissimis Conciliis contingit frequenter* (notanda sane hæc vox *frequenter*) *unum ex præsentibus reverendissimis Episcopis aliquid dicere, & quod ab uno dictum est, tanquam ab omnibus simul dicatur, & scribitur, & intelligitur.* Id sane in caussa erit, cur in Codicem Canonum referatur tanquam regula Ecclesiastica, quod ab uno, aut altero vel disputando, vel etiam dubitando, aut postulando publice in Concilio propositum fuerit.

fuerit. Finge præterea, ut de solis Episcopis loquar, quorum dignitas majorem, quam Diaconorum, aut Notariorum officia, exigit fidem, majorem exigit integritatem; finge Episcopum quenpiam interfuisse Concilio, ubi acerrimam a Coepiscopis, ut olim fieri solebat, passus sit controversiam; finge dein victum fuisse, ejusque sententiam, cujus consortes quosdam habuerat, plurium consensione fuisse damnatam, & quidem lato decreto, quod inter Canones recenseretur. Is profecto una cum sociis, (nisi homines dederis humanis prorsus affectibus expoliatos,) secum adferens in Diœcesim Synodalia gesta, & in promulgatione, & in descriptione in tabularium redigenda, nisi supprimet, quod sibi forte contumeliosum existimat, saltem plurimum in ejus designatione temperabit. Quod si non novam controversiam in Concilio moverit, sed antiquam, & jam Canonibus definitam contra æquitatem excitare velit, qua solertia non curabit, ut Canones ad eam pertinentes, & jam editi, si pro deperditis haberi non possint, saltem alia forma producantur? Celeberrimum hujus rei exemplum agnoscunt eruditi in Photio Constantinopolitano Patriarcha, qui adversus Romanam Ecclesiam renovato schismate pugnaturus, Constantinopolitanæ Ecclesiæ suæ Codices vitiavit, ne in ipsis contentionis suæ moram, aut impedimentum haberet. Apertissimam vero ejusdem rei demonstrationem eruere licet ex actis Concilii Chalcedonensis, ex quibus adparet Sacrorum Canonum Codices ecclesiasticorum quorumdam administrorum perfidia fuisse corruptos, ut ex sequenti observatione liquebit.

Altera Collectionum publicarum species illarum est, quæ videlicet a privato quidem auctore editæ primum fuerint, dein vero publica auctoritate sedula præeunte deliberatione in Ecclesia generaliter recipi potuerunt, de quarum propterea fide, & integritate publico inconcusso testimonio sine ulla hæsitandi caussa constaret. Sed frustra vel unam hujusmodi Collectionem ante Gratianeam quærimus, ut propterea supervacaneum sit in hujusmodi Codicum auctoritate expendenda hoc loco elaborare. Satis mihi est interea, & in ipso scribendi initio generatim observasse, quotquot Canonum Codices ante Gratianum editi fuerunt, in incerta penitus fide vagari, nec aliquem produci unquam posse, cui tuto in omnibus innitamur: non quod ego exinde sentiam ita dubitandum esse de omnibus, ut nullum amplius hodie habeamus Codicibus nostris commendatum firmum veræ doctrinæ, pristinæque disciplinæ præsidium. Observata sint hæc, ut adpareat, quam sit necessarium vetustos Canonum Codices, seu Collectiones invicem conferre, atque eorum sententias ita perpendere, ne sine discrimine fide omni præstita vel in minimis apicibus temere judicemus. Cæterum quoties incidimus in illa monumenta, quæ jamdiu apud omnes veluti eximia sacræ prudentiæ capita habentur, quæque cum temporis, loci, cæterorumque adjunctorum ratione conveniunt, præsertim quæ ab Auctorum, quibus tribuuntur, mente alias explorata non dissonant, nefas arbitror contradicere, aut etiam dubitare, ne forte occasio exinde sumatur improbis hominibus sanctissimas leges, & Sacræ Reipublicæ maxime utiles in interitum, ac perniciem susdeque vertendi. Sobrie, ac moderate, sicut in cæteris, ita præsertim in hac re procedendum est, ne hinc nimia credulitas, hinc nimia temeritas officiat.

OBSERVATIO II.

Quales revera fuerint peculiares Sacrorum Canonum Collectiones ante Gratianeam, & primo de ea, qua vulgo dicitur: Codex Canonum Ecclesiæ universæ.

A Sæculo Ecclesiæ quarto, quo primum Collectiones Canonum fieri potuerunt, usque ad Gratiani ætatem innumeræ propemodum prodierunt: præterquamquod enim in Episcoporum more positum erat, ut suam singuli conficerent, in qua non generalium tantum Conciliorum statuta, sed & peculiaria suæ Diœceseos, vel Provinciæ decreta, sacrosque ritus adservarent, privati quamplures alias ediderant, ut in superiore observatione nuper prænotabam. Verosimile autem non est Gratianum, dum suum Codicem componeret, omnes præ oculis habuisse; plurimum enim diligentiæ ejusdem tribuerem, si vel celebrioribus usum fuisse dicerem, quarum fama ad nos usque pervenerit. Quamobrem, ut ad Gratianeum opus illustrandum paratus accedam, satis erit mihi celebriores Canonum Codices in præsens observare, & quid de iis sentiendum sit, saltem paucis attingere; quotiescumque enim Codicum singulorum, quibus Gratianus uti facile potuit, perspicuam tradam, & claram imaginem, jam inde tutius de ipso Gratiani Codice judicabo. Scio quidem nonnullos ex eruditis rem hanc agendam suscepisse, atque etiam fuse pro rei dignitate tractasse. Non erat tamen a me omittenda, vel quod novis adhuc, eisque utilibus observationibus exornari debeat, vel quod necessitas hujus operis id prorsus efflagitet. Utar verbis S. Augustini in Prologo lib. 3. de Trinitate ita scribentis: *Non debet hic labor*

meus

mus cuiquam pigro, aut multum docto videri superfluus, cum multis impigris, multisque indoctis, inter quos etiam mihi non parva ex parte sit necessarius. Ex his igitur, quæ ab aliis de hac re scripta jam legimus, plurimum adminiculati, & adjuti, ea, quæ differi posse arbitror, Deo adjuvante, differenda suscepi, ut si alia non sunt hujusmodi scripta, sit quod habeant, & legant qui voluerint, & valuerint. Si autem jam sunt, tanto facilius inveniantur, quanto talia plura esse potuerint.

Itaque disseram in primis de Codicibus Græcis, & præ ceteris de illa Collectione antiquissimorum Canonum, quam vulgo *Codicem universæ Ecclesiæ* appellant. Eam edidit Christophorus Justellus in sua Bibliotheca Juris Canonici veteris notis minime contemnendis illustratam, in qua continentur Canones 207. videlicet Nicæni 20. Ancyrani 25. Neocæsarienses 14. Gangrenses 20. Antiocheni 25. Laodiceni 59. Constantinopolitani 7. Ephesini 8. & Chalcedonenses 29. ideo autem *Codicem universæ Ecclesiæ* vocarunt, quod crediderint in Chalcedonensi Concilio generali, quod universam Ecclesiam repræsentabat, fuisse probatum, immo etiam, uti plures scripserunt, etiam confirmatum.

Perpendamus acta Concilii Chalcedonensis, ex quibus hæc discussio integra pendet. Ex iis autem arbitror manifeste demonstratum iri non solum nullam peculiariter tunc probatam fuisse, ut ajunt, collectionem, sed nec aliquam ibidem peculiariter fuisse selectam, qua Chalcedonenses Episcopi synodalium definitionum caussa uterentur, quidquid hodie plures ex eruditis tradiderint. Illud mihi verosimilius est, tunc Episcopos ad Œcumenicum Concilium vocatos suam singulos adtulisse collectionem Canonum, qua unusquisque uteretur, dum suffragium laturus esset, ratus nullum in Concilio recto judicio ferri posse suffragium, nisi quod veterum traditioni solidius inniteretur. Hinc Dioscorum Alexandrinum Episcopum, cum ad Chalcedonense Concilium accessisset, Sanctorum Patrum Athanasii, Gregorii, Cyrilli monumenta in Codicibus detulisse scimus ex actione 1. dicti Chalcedonensis Concilii, ubi ita loquens Dioscorus idem inducitur: *& horum* (Sanctorum Patrum) *testimonia non simpliciter, neque transitorie, sed in libris habeo.*

Quod de hac collectione dici videtur in Chalcedonensi Concilio, sic paucis colligo. Actione 1. cum quæreretur de doctrina S. Cyrilli Alexandrini Episcopi, qui Synodo Ephesinæ præfuerat, Eusthatius Episcopus Beryti Civitatis Phœnices maritimæ Codicem protulit, ubi & Cyrilli epistola continebatur. Hujus sane Codicis nomine nullum alium intelligemus, quam quem Eusthatius idem secum attulerat, ubi Canones una cum actis Conciliorum, præsertim generalium, servabantur. Inferius itidem in eadem actione 1. legitur eundem Eusthatium contulisse Nicænas regulas una cum epistolis Cyrilli, ac fide Concilii Ephesini, omniaque consona reperisse. Quomodo autem conferri poterant hujusmodi monumenta, nisi Codices plures præ Episcoporum manibus haberentur? Illud autem certissimum interea liquet, Codicem hunc, quo usus fuit Eusthatius, non esse Codicem a Justello editum, cum in hoc & Cyrilli epistolæ, & Ephesinæ fidei exemplar desideretur. In actione 2. *Gloriosissimi Judices* (ita habet Labbeana editio) *& amplissimus Senatus dixerunt: Recitentur quæ exposita sunt a Sanctis* 318. *Patribus in Nicæa congregatis: Eunomius Reverendissimus Episcopus Nicomediæ civitatis ex Codice recitavit Symbolum* 318. *Patrum*. Hic erat alius ejusdem Eunomii Codex, quem e Nicomedia secum attulerat. Postea ita sequitur: *Gloriosissimi Judices, & amplissimus Senatus dixerunt: Recitentur & quæ a Sanctis* 150. *Patribus exposita sunt. Ætius Reverendus Diaconus Constantinopolitanæ Ecclesiæ ex Codice recitavit Symbolum* 150. *Patrum*. Hic erat Codex Ecclesiæ Constantinopolitanæ, qui in manibus Diaconi ejusdem Ecclesiæ servabatur, ne gratis asseramus eundem Codicem sine caussa de manu Eunomii Nicomediensis ad manus Diaconi Constantinopolitani fuisse translatum. Sed mihi videor habere luculentissimum hujus rei argumentum. Quando petitum est, ut legeretur Nicæna fidei expositio, eam legit Eunomius Episcopus Nicomediæ: Quando petitum est, ut legeretur expositio fidei Concilii Constantinopolitani, eam legit Diaconus Constantinopolitanus. Quid aliud hæc indicant, quam ad Nicænæ fidei lectionem Nicænæ Provinciæ Codicem, ad Constantinopolitanæ fidei lectionem Constantinopolitanum Codicem fuisse desideratum? Eunomius Nicomediensis Episcopus princeps erat Episcoporum in Provincia Bithyniæ, ubi sita erat Nicæa civitas, propterea que in Nicæno Concilio Eusebius Nicomediensis proxime subscripsit ante Theogenem, seu Theognem Nicænum. A quo itaque melius afferri poterat Symbolum Nicænum, quam ab illo, in cujus Provincia & conditum erat, quique etiam forte authographum verosimiliter servabat? At Symbolum Constantinopolitani Concilii, a quonam melius peti poterat, quam a Diacono Constantinopolitanæ Ecclesiæ, cujus fidei ejusdem Ecclesiæ gesta erant commendata? Rursus in dicta actione 1. paullo inferius hæc leguntur: *Gloriosissimi Judices, & amplissimus Senatus dixerunt: Recitetur & epistola Deo dignissimi Archiepiscopi Regiæ, & senioris Romæ Leonis: Beronicia-*

ronicianus devotissimus Secretarius Sacri Consistorii recitavit ex Codice sibi porrecto ab Ætio Archidiacono Constantinopolitanæ Ecclesiæ. En novam Codicis mentionem. Sed hallucinarentur, qui Codicis nomine hic intelligerent Codicem Canonum generalem, illum scilicet, in quo præcedentium Conciliorum Canones continerentur. Qui enim fieri potest epistolam recentem a Leone Magno scriptam, & quæ sententiam Summi Pontificis circa celebrationem, & caussas Chalcedonensis Concilii continebat, vel in ipso Concilii exordio jam in Canonum Codicem generalem fuisse relatam? Res est in aprico posita penes eum, qui singula rei hujus adjuncta accurate consideret. Quo enim tempore S. Flavianus Episcopatum Constantinopolitanum tenebat, jam Euthychiana hæresis grassabatur, atque Orientales Provincias fere universas omnino turbabat. Id cum ad Leonis Magni aures facile pervenisset, non omisit Sanctissimus æque, ac prudentissimus Pontifex veram fidei doctrinam datis literis apud eundem Flavianum exponere triennio circiter ante Concilium Chalcedonense, atque ad generalis Concilii convocationem, perpetuamque definitionem fidei ejus animum præparare. Istæ epistolæ sunt, quæ in memorata actione secunda, ut legerentur, petitum est: istæ sunt, quas Ætius Constantinopolitanus Archidiaconus legendas porrexit: Istæ sunt, quas Beronicianus Sacri Consistorii Secretarius recitavit. Epistolæ erant non ad singulos Episcopos, sed ad unum Flavianum a Leone directæ. A quonam alio peti poterant, quam ab Archidiacono Flaviani jam tum vita functi? Epistolæ erant ad caussas ipsius Concilii, videlicet ad impugnandam Euthychianam hæresim pertinentes. A quonam recitandæ erant, nisi ab eo, qui Sacri Consistorii Secretarius electus fuerat? Frustra itaque quæritur publicus quidam Codex, cum de peculiaribus epistolis ageretur. Hujusmodi autem Codicem frustra etiam apud Justellum quæreremus, cum in editione Justelli nulla Leonis ad Flavianum epistola descripta legatur. Pergo ad actionem quartam, ubi post lectam epistolam Archimandritarum ad Concilium Chalcedonense scriptam pro restitutione Dioscori, provocatum est ad scriptos Ecclesiasticos Canones. Hinc *Ætius Archidiaconus Constantinopolis* (sequor Labbeanam editionem) *Sancta, & Catholica Ecclesia dixit: Regula est hæc cum aliis posita a Sanctis Patribus, quam custodientes Sanctissimi Patres Episcopi docent, & clericos, & monachos, & omnes Christum colentes, si aut resultantes, aut acquiescere non volentes hac utuntur regula. Et ex Codice relegit hæc &c.* Lectus autem est Canon quintus Concilii Antiocheni. Porro inferius ubi de Caroso, & Dorotheo monachis actum est, qui Euthychem Archimandritam suum sequebantur, Canonum pariter lectio visa est opportuna. *Sancta Synodus dixit: Sacri Patrum Canones legantur, & Commentariis inserantur: Sumtoque libro Ætius Archidiaconus, & Primicerius magnæ Ecclesiæ legit*. Lectus est autem Canon IV. Concilii Antiocheni. En rursus Codicem in manibus Ætii Archidiaconi, & Primicerii Constantinopolitani. Sed nihil prohibet alios Codices præ manibus aliorum Notariorum suis Episcopis adsistentium, aut Episcoporum ipsorum oculis subjectos extitisse. Electus est peculiariter, qui publice aliquando legeretur, Codex Ecclesiæ Constantinopolitanæ, non ob singularem Codicis prærogativam, sed quod Constantinopolitanæ Ecclesiæ maximus honor jam tum deferri a Græcis cœpisset, præsertim etiam quod Chalcedonensis Civitas in Constantinopolitana Provincia sita esset, imo non longe a Constantinopoli dissita; quamobrem Constantinopolitani Codices facilius, & commodius in usu esse poterant, quemadmodum in usu eadem ratione fuissent Codices Antiocheni, si penes Antiochiam Concilium celebratum esset. Discussa postmodum est causa Photii Episcopi Tyri, & Eusthatii Episcopi Beryti. Postulavit Photius, ut Canones legerentur: Patribus annuentibus, *Atticus Reverendissimus Episcopus Nicopolis Epiri legit*. Lectusque est Canon IV. ex Nicænis. Ecce alium lectorem Canonum Atticum Nicopolitanum, quem sane verosimile haud est Codicem Canonum ab Ætio commodatum habuisse, sed potius in suo Codice peculiari legisse. Idem sentiendum est de sequentibus; nam in actione XI., dum dirimeretur caussa Bassiani, & Stephani de Ephesino Episcopatu contendentium, ita Stephanus idem postulavit: *Supplico, ut Canones relegantur . . . Gloriosissimi Judices dixerunt: Relegantur hi Canones: Leontius Reverendissimus Episcopus Magnesiæ ex Codice relegit regulam* 95. (is erat Canon 16. Concilii Antiocheni) . . . *Idem Reverendissimus Leontius Episcopus ex eodem Codice legit regulam* 96. (is erat Canon 17. Antiochenus). In actione 13. actum est de privilegio Metropolis Nicomediæ ab Eunomio ejusdem civitatis Episcopo. *Gloriosissimi Judices dixerunt: Canones legantur. Beronicianus vir devotus, Magistrianus, & Secretarius Divini Consistorii ex Codice dato ab Eunomio Reverendissimo Episcopo legit*. Lectus autem est Canon IV. Concilii Nicæni. Quid porro significant isthæc omnia, nisi tunc plures in manibus Episcoporum Codices Canonum extitisse, ex quibus unusquisque pro data occasione Canones in publicum legeret? Quid non probant postrema laudata verba, ubi expresse memoratur Codex Eunomii Secretario Concilii porrectus? In primis enim & peculiarem fuisse

Eunomii Codicem designatur; deinde cum nullibi in integris hujus Concilii actionibus legatur Codicem Canonum Episcopis pro occasione legentibus porrectum esse, sed tantum porrectum esse Beroniciano Secretario, ut in duobus hujusmodi actorum locis animadvertimus, manifeste concluditur solum Beronicianum destitutum fuisse Codice, ceteros vero Episcopos suos unumquemque Codices habuisse. Quod si e contrario publicus Codex pro conciliaribus actis electus fuisset, potius Secretario Beroniciano commissum extitisset, nec ipse indiguisset Codicem Canonum modo ab Ætio Constantinopolitano, modo ab Eunomio Nicopolitano porrectum accipere, quemadmodum accepit dictis in locis actione 2., & 13.

Hæc quæ huc usque retulimus, Chalcedonensis Concilii fragmenta illa omnia sunt, quibus ut plurimum innituntur, qui sentiunt unum Codicem Canonum in Chalcedonensi Concilio probatum esse, eumque propterea Codicem Ecclesiæ universæ appellare non dubitant. Sed, ut aperte demonstravi, jam liquet ex ipsis quæ adferunt monumentis, quam infirmum habeant opinionis suæ præsidium. Ego hic minime sisto; puto enim ulterius demonstrari posse contrariis argumentis, tantum abesse, ut tempore Chalcedonensis Concilii confirmatus fuerit, receptusque publicus Can. Codex, quin potius jam tum conqueri cœperint Antistites Sacri de corruptis, depravatisque Notariorum perversitate Codicibus.

Revere nusquam fuit mens Chalcedonensium Episcoporum certum Canonum Codicem seligere, eumque probare; ut enim probarent, & tanquam integrum proponerent, opus fuisset deliberatione, & plurium Codicum in omnibus capitibus collatione, de qua minime constat in Synodalibus Actis. Præterea Concilium Chalcedonense gravioribus detinebatur negotiis, quæ pertractaret, nimirum curanda erat definitio Fidei, & erroris Euthychiani censura. Hinc in actione 4. ita legitur: *Diogenes Reverendissimus Episcopus Cyzici dixit: Synodus propter Euthychem facta est, non propter aliquid aliud*. Quod tamen magis observandum est, ad Acta Synodalia spectat, quæ vel in ipso Concilio Chalcedonensi depravata fuisse, & invicem minus consona conspiciuntur. In actione 1. lecta sunt Acta Ephesini Concilii, & cum inter cetera deventum est ad id, quod dixerat Basilius Seleuciæ Isauriæ Episcopus, agnita statim est vocum immutatio ab ipsomet Basilio, qui in Chalcedonensi Concilio præsens aderat, ita ajente: *Hanc vocem, quam dicunt me dixisse ego non dixi his verbis, neque scio ista me dixisse*. Hinc exurgens Juvenalis Episcopus Hierosolymorum exclamavit: *Hac ergo vox adulterata est?* Replicavit Basilius. *Non sum memor, neque scio dixisse*. In eadem rursus actione 1. ita legitur: *Consulatu Flavii Zenonis, & Posthumiani Virorum clarissimorum sub die 6. idus Novembris... & postquam relecta est prima, & secunda Actorum series... Aetius Diaconus, & Notarius dixit: Petimus sanctam, & magnam Synodum interrogari, auditis propriis vocibus, & gestorum serie, ne aliquid falsatum sit, vel corruptum... & relecta prosequntione Viri religiosissimi Johannis Presbyteri, & defensoris, Constantius Diaconus, & Monachus dixit: ita non est dictum per vestigia vestra, ut continet &c.* Rursus inferius quædam perhibentur adjecta, quasi a magnificentissimo Patricio dicta, quæ revera dicta non fuerant. Ita habent Acta Chalcedonensia. *Quemadmodum hac, qua non est interloquutus magnificentissimus Patricius, gestis inserta sunt? Aetius Reverendus Diaconus, & Notarius dixit: quis vobis hac dictavit? Ego vobis aliquid addere dixi? aut a vobis, vel certe ab aliis hac audientes fecistis?... Et postquam relectum est, Eleusinius Diaconus dixit: non sunt secundum ordinem posita*. Post pauca rursum dubitatum fuit de actorum depravatione circa ea, quæ tanquam ab Euthyche dicta proferebantur. Quare plures interrogati, Timotheus, Seleucus, Basilius, & Julianus Episcopi professi sunt se talia antea non audivisse. Dein cum acta relegerentur Codicibus inserta, deventum est ad ea, quæ magnificentissimus Patritius dixerat: *Magnificentissimus Patritius dixit: hanc interloqutionem non dixi, neque enim idoneus eram dicere. Reverendissimus Episcopus hujus gloriosa Civitatis dixit: qua dicuntur non fuisse tunc dicta, dictorum tamen serie continentur. Adnotate vos Notarii: contra vos enim de hoc certamen est, & opportuno tempore requirenda sunt hæc diligentius*. Subdidit autem Seleucus Episcopus, *Notarios debere de hac re purificare*, quanquam dein ita concluserit: *Quoniam vero nunc jussit piissimus noster Imperator fieri inquisitionem, si falsata sunt gesta, nunc arbitror non convenire de hoc loqui*. In fine hujus discussionis Aetius & Diaconorum, & Notariorum primus ita sese excusavit: *usque ad præsens adprobavimus nos metipsos, in quibus potuimus, & quia sæpe lectione facta nemo nos reprehendit: quoniam vero ante multum tempus dum charta prius apud nos essent, Asterius, qui nobiscum est Presbyter, & Notarius, nobiscum constitutus, & agens descendit, & chartas nostras abstulit, & schedas, & authenticas, & est duorum, aut trium mensium tempus, & nihil ex his habemus. Si ergo in posterum aliquid aut dicitur, aut movetur de præsenti negotio, liberos nos esse decet*. Hæc ratio fuit, quare Euthyches dein acta hujus Concilii tanquam corrupta accusavit, ut in

eisdem

eisdem actis legitur, ibi: *Precibus datis ab Euthyche Reverendissimo Archimandrita, & accusante gesta, quæ acta sunt, tanquam maligne a Notariis immutata*. Sunt hæc Macedonii verba tribuni Notarii, & Referendarii, qui ita subdidit: *Cum vero recederem, obvius mihi factus est Asterius* (is est, qui schedas, & authenticas abstulerat) *conjurans me audire ab ipso, quæ volebat effari. Accusabat autem Reverendum Abramium, & Notarios tanquam immutantes in gestis quædam capitula, & quia necessarium habet ipse metuens hujusmodi malignitatem illos quidem ostendere talia, sed sine ejus scientia commisisse*. Subdidit post hæc Euthyches Archimandrita: *Pervidet & vestra reverentia, quia relectorum actio ostendit gesta priora esse falsata*. Hæ vero Actorum, & Codicum depravationes liquidius adparent ex iis, quæ habentur in actione 16. ejusdem Concilii. Actum ibidem fuit de jure Romanæ, & privilegiis Constantinopolitanæ Sedis, atque ad eam rem laudatus est Can. 6. Nicæni Concilii, ex diversis tamen Codicibus, atque etiam diversimode descriptus. En verba ipsa actorum Chalcedonensium. " Gloriosissimi Judices dixerunt: utraque pars Canones „ proponat. Paschasinus Reverendissimus Episcopus Vicarius Sedis Apostolicæ recitavit. „ Tercentorum decem & octo Patrum Canon sextus. Quod Ecclesia Romana semper habuit „ Primatum. Teneat autem & Ægyptus, ut Episcopus Alexandriæ omnium habeat pote- „ statem, quoniam & Romano Episcopo hæc est consuetudo. Similiter autem & qui in „ Antiochia constitutus est, & in ceteris Provinciis Primatus habeant Ecclesiæ Civitatum „ ampliorum. Per omnia autem manifestum sit, quod si quis præter voluntatem Metropo- „ litani Episcopi fuerit ordinatus, hunc statuit hæc Sancta Synodus non debere esse Epi- „ scopum. Sane si communi consensui, & rationabiliter probato, & secundum Ecclesia- „ sticam regulam statuto duo aliqui, aut tres per contentionem suam contradicant, illa „ obtineat sententia, in qua plures fuerint numero Sacerdotes. Quoniam vero mos anti- „ quus obtinuit, & vetusta traditio, ut etiam Æliæ, idest Hierosolymorum Episcopo defe- „ ratur, habeat consequenter honorem suum, sed Metropolitano suo dignitas salva sit. Con- „ stantinus devotus Secretarius divini Consistorii ex dato Codice ab Aetio Archidiacono Con- „ stantinopolitanorum Sanctissimæ Ecclesiæ recitavit. Regula sexta 318. Sanctorum Patrum. „ Antiquæ consuetudines teneant in Ægypto, ut Alexandrinus Episcopus omnium habeat po- „ testatem, quoniam & Romano Episcopo hæc consuetudo est. Similiter autem & Antioche- „ no, & in aliis Provinciis Primatus habeant Ecclesiæ Civitatum. Universaliter autem illud „ manifestum est, quia quisquis præter voluntatem Metropolitani fiat Episcopus, hunc San- „ cta Synodus definivit non esse Episcopum. Sane si communi omnium consensui rationabiliter „ probato, & secundum Ecclesiasticam regulam statuto duo aliqui, vel tres per contentionem „ suam contradicant, definitio obtineat plurimorum". En apertissime demonstratur non tantum in Concilio Chalcedonensi plures fuisse Codices, verum etiam fuisse in Codicibus ipsis scriptionis varietatem, & depravationem, tanto minus autem publico Codici probando, & confirmando locum fuisse; frustra enim tum & Romani Pontificis Legati, & Sedis Constantinopolitanæ Patroni actione 16. videlicet sub finem Concilii diversis Codicibus, iisdemque variam lectionem habentibus usi fuissent.

Sibi itaque persuadeant quicumque voluerint de Codice Can. universæ Ecclesiæ per Concilium Chalcedonense probato. Mihi aliter visum est vel una Chalcedonensis ejusdem Concilii acta perpendenti. Appellant, non ignoro, qui contra sentiunt, ad Can. Chalcedonensis Concilii a Gratiano relatum in can. 14. cau. 25. q. 1. necnon ad Novellam 131. Justiniani Imperatoris. Verum quid aliud, bone Deus! laudatis in locis ostenditur, quam definitio hujusmodi, ut unusquisque præcedentia Synodorum statuta moribus observet? De Codice vero nulla mentio est, imo ne verbum quidem, ut nemo exinde blandiri sibi possit, fictosque Ecclesiasticos Codices vetustissimæ Ecclesiæ commento suo tribuere.

OBSERVATIO III.

De celebrioribus vetustis Græcorum Collectionibus.

VIX utile forte videbitur proposito meo de Græcis Can. Collectionibus differere; etenim Gratianus, quem persequi debeo, Græci idiomatis prorsus ignarus fuit, proinde nihil ex Græcis fontibus derivare unquam potuit. Scio quidem in Gratianeo Codice aliqua legi Græca vocabula; verbi gratia in can. 39. cau. 24. q. 3. iamdiu vero Viri eruditi observarunt in vetustis Gratiani exemplaribus non haberi, sed adjecta fuisse per Antonium Democharem, & Antonium Contium, qui excultius Decretum Gratianeum edidere, quos deinde sequuti sunt Romani Correctores. Veruntamen quum Gratianus latinis

nis

nis immediate Codicibus usus fuerit, latinorum autem Codicum Auctores a Græcis plurima acceperint, juvabit etiam saltem pauca de Græcis Codicibus attingere.

Post Codicem, ut ajunt, Ecclesiæ universæ, ab Justello editum, quem suspicor fuisse Codicem peculiarem alicujus Diœcesis usui apud veteres destinatum, adparet apud eruditos Græca Collectio, quam Johannes Doviatius in lib. 3. Prænotionum canonicarum cap. 5. probabilius tribuit Theodorito Cyrensi Episcopo. Tradunt autem in ea nihil amplius contineri, quam quod in Codice universæ Ecclesiæ nuncupato comprehendatur, exceptis tantummodo Canonibus Apostolorum, & Canonibus Sardicensibus, qui in hac Theodoriti Collectione leguntur. Si personam Collectoris, videlicet Theodoriti Cyrensis inspiciamus, mihi suspecta quoquo modo videtur: etenim varias ipse passus est controversias cum Dioscoro Alexandrino, a quo ab ipsa sede sua dejectus est, propterea que non est præsumendus adeo temperate, maturoque consilio sacros can. voluisse describere, quemadmodum Collectorem integræ fidei decebat; præsertim vero quod ejus scripta publico totius Ecclesiæ testimonio reprobata sint in Synodo V. generali, sive II. Constantinopolitana. Si can. relatos attendamus, ii nec Orientali, nec Occidentali Ecclesiæ placuerunt: non Orientali, in qua scribebat, quia retulerat Sardicenses can. quos Orientales tunc improbaverant; non Occidentali, quia can. quos tanquam Apostolicos retulit, uti suo loco dicemus, nonnisi posteriore ætate in Occidente recipi potuerunt.

Celeberrima vero inter Græcas Collectiones illa est, quæ in Synodo Trullana, sive Quinnisexta probata dicitur, & Ecclesiæ Orientali proposita anno 692. Continebantur in ea in primis can. Apostolorum, deinde Nicæni, aliique prioribus Collectionibus inserti, Sardicensibus tantum exceptis, item can. Carthaginenses, selecti scilicet ex pluribus Africanis Conciliis ad numerum 133. quales edidit Christophorus Justellus in sua Bibliotheca Juris Canonici veteris tom. 1. pag. mihi 328. Additi præterea sunt can. Constantinopolitani Concilii a Nectario, & Theophilo Alexandrino habiti anno 394. in causa Agapii, & Bagadii de Bostrensi Episcopatu inter se contendentium. His accessere can. S. Dionysii Alexandrini, qui medio tertio sæculo floruit. Continebant isti responsa quædam Dionysii, quibus satisfiebat interrogationibus Episcopi Pentapolitani. Accesserunt etiam quindecim Decreta Petri Episcopi Alexandrini de lapsis tempore persecutionum initio sæculi quarti; item can. undecim Gregorii Thaumaturgi Neocæsareæ in Ponto Polemoniaco Archiepiscopi, in quibus agebatur de pœnitentia variorum criminum, præsertim de Idolothytorum participatione circa annum 260., adjectæ sunt tres epistolæ Athanasii, qui paullo post Nicænam Synodum Ecclesiæ Alexandrinæ præsedit, prior scilicet ad Ammonem Monachum, altera, quæ est inter festales 39. ubi Libri canonici recensentur, postrema de lapsis in hæresim ad pœnitentiam admittendis, ad Clerum missa, aut quemadmodum aliis lubet, ad Rusticianum Episcopum. Non omissæ fuerunt Basilii Cappadociæ Cæsareæ Episcopi tres epistolæ ad Amphilochium Iconii Antistitem, quarum prima in 16. secunda in 69. capita distribuitur, tertia unico capite de ciborum delectu adversus Encratitas absolvitur; præterea ejusdem Basilii epistola ad Gregorium presbyterum, epistola ad Chorepiscopos, fragmenta duo ex libro de Spiritu Sancto ad Amphilochium, & fragmentum epistolæ ad Nicopolitanos in Armenia minore. Hæc pertinent ad annum circiter 370. Laudatus etiam est Gregorius Nyssenus Basilio coævus, & canonis adnumerata est ejusdem epistola ad Letojum Melitines in minore Armenia Episcopum; laudatus Gregorius alter, scilicet Nazianzenus primum, deinde Episcopus Constantinopolitanus, Basilio etiam, & Gregorio Nysseno coævus, relatusque est in Codicem can. ejus liber, qui inscribebatur *Librorum Sacræ Scripturæ Catalogus*, versibus concinnatus. Inserta eidem Codici fuerunt scripta Amphilochii Iconiensis in Licaonia, 17. responsa Timothei fratris Petri Alexandrini Episcopi, qui post Athanasium Patriarcha Alexandrinus electus fuit, epistolæ duæ Cyrilli Patriarchæ Alexandrini post annum 412. una scilicet ad Domnum, altera ad Episcopos Lybiæ, & Pentapoleos in septem can. distributæ; demum epistola Gennadii ad Summum Pontificem, & Synodum Romanam adversus ordinationes, quæ data pecunia celebrarentur. Fuit Gennadius post Anatolium Constantinopolitanus Patriarcha anno 458.

Qualis esse debeat hujus Collectionis auctoritas, facile unusquisque intelligit. Etsi enim in ea plurima, & quidem venerabilia sacræ vetustatis Orientalis monumenta reperiantur, tamen cum Auctores habuerit Græcos quosdam Episcopos in schismata pronos, qui illegitime convenerant, ut adjicerent quæ Synodis generalibus quintæ, & sextæ deesse arbitrabantur, qui præterea plura germano Ecclesiæ sensui contraria statuere non dubitarunt, inter cætera clericalem cœlibatum damnavere, non est cur eidem facile fidere possimus, aut debeamus. Illud unum observandum erit, per hos Trullanos Episcopos in hanc Collectionem relatum esse can. Africanæ Ecclesiæ sub S. Cypriano editum de Baptismate

per

per hæreticos frustra collato, quod veterem controversiam jamdiu sopitam renovare posse videbatur, aut saltem veteres Sanctorum Patrum contentiones ad memoriam imprudentissime revocare. Hanc itaque Collectionem arbitror apud illos equidem Episcopos plurimum valuisse, qui ad Trullanam Synodum convenerant, eamque in suis Diœcesibus receperant, additis deinde can. Concilii Nicæni secundi, cum ad ejus tempora deventum est, verum ad alios Episcopos, aliasque Diœceses numquam pervenisse observandam, nec pro Codice ecclesiasticarum legum habendam.

Novam colligendorum can. methodum invexit Johannes Antiochenus cognomento Scholasticus, qui anno 574. prope finem Imperii Justiniani, pulso Euthychio, ad Constantinopolitanam Sedem evectus est, obiitque anno 578. quo restitutus fuit Euthychius a Tiberio Apsimaro Justiniani successore, quemadmodum tradunt Evagrius lib. 4. histor. Eccl. cap. 37. prope finem, Nicephorus in Chronico, & in Catalogo Patriarcharum Constantinopolitanorum. Collegit ipse can. Græcorum Conciliorum, ne Sardicensi quidem excepto, cujus can. forte ex memorata Theodori Cyrensis Collectione desumserat; eosque omnes in quinquaginta titulos distribuit. Huc pertinet fragmentum illud epistolæ Nicolai Papæ ad Photium: *Quomodo*, ait Nicolaus, *non sunt penes vos Can. Sardicenses, quando inter quinquaginta titulos, quibus concordia Can. apud vos texitur, ipsi quoque reperiuntur?* Collegit, inquam, sed non servato ordine temporum, quemadmodum alii Collectores consueverant, sed unaquæque congerendo juxta ordinem rerum, quas pertractandas suscipiebat. Primo enim de Episcopis egit, inde de Presbyteris, Diaconis, Hippodiaconis, cæterisque inferioribus Clericis, dein de Monachis, postremo de Laicis, ac singulis accommodatos can. ordinate delineavit. Porro hic Codex non fuit eadem semper specie; nam cum Johannes illius auctor adhuc esset Presbyter Antiochenæ Ecclesiæ, tantummodo continebat can. ab Ecclesiæ Codicibus depromtos, quales erant, qui Apostolici vocabantur, Nicæni, Ancyrani, Neocæsareenses, Sardicenses, Gangrenses, Laodiceni, Constantinopolitani, Ephesini, & Chalcedonenses, item quos ex epistolis canonicis Sancti Basilii descripserat; at cum Johannes Constantinopolitanam Sedem tenuit, ecclesiasticis regulis imperatorias etiam leges adjecit; & en originem *Nomocanonum* apud Græcos, videlicet collectionum tum ex Jure civili, tum ex Jure Sacro confectarum. Erat enim hic Johannes in numero *Scholasticorum*, quo nomine tunc temporis appellabantur *Advocati*, sive qui apud Magistratus ex Jureconsultorum doctrina clientum suorum caussas tuebantur, propterea facile adduci potuit, ut ecclesiasticis negotiis definiendis jus etiam civile adferret, ubi Canonibus ecclesiasticis consonum videretur; præsertim vero quod tunc temporis nuper Justinianus Imperator in urbe Regia novellas constitutiones ediderat, & promulgaverat, imo universum civile Jus in novam formam redegisse gloriabatur; Johannes vero favore Justiniani, pulso Euthychio, ad Sedem Constantinopolitanam conscenderat. Nihil itaque opportunius novo Episcopo videbatur, ut sibi Imperatoris benevolentiam captaret, augeretque, quam ejusdem Imperatoris constitutiones in sacros ipsos Codices referre, atque tanquam Ecclesiæ utiles auctoritate sua probare. Hunc Codicem Justellus edidit in secundo tomo suæ Bibliothecæ Juris Canonici veteris. At si de ejus auctoritate quæratur, facile dubitaverim ob animum Auctoris ad seditionem paratum; intrudi enim se passus est, expulso Euthychio, legitimo Constantinopolitanæ Ecclesiæ Antistite, non aliam ob caussam, quam quod hæresi Incorruptibilium acerrime obstitisset. Quid expectare nos possumus ab homine schismatico, quique humanis affectibus, spretis ipsorum can. sanctionibus, ferebatur? Satis erit ejus manibus, quoties ejus ingenium laudemus, quod sciverit canonico Juri novam formam tribuere, illudque faciliore methodo illustrare, quod sciverit Legum civilium, quibus ante studuerat, collectores æmulari, quorum solertia recens civile Jus non per temporum seriem, sed distinctis rerum titulis dispositum fuerat, atque ordinatum.

Johannis Antiocheni exemplo Photius quoque Patriarcha Constantinopolitanus anno circiter 860. nomocanonem condidit, collectionem videlicet ex Canonibus simul, atque Imperatoriis sanctionibus compositam. Ferme omnia in hoc Codice Photius congessit, quæ superius diximus in Codice Trullani Concilii contineri, addidit tamen plura Concilia a se celebrata, quæ licet apud Græcos venerabilia fuerint, Latinis tamen tanquam illicita conventicula semper audierunt. Illa Concilia sunt, quibus Ignatius a Constantinopolitana Sede Photii ambitu dejectus damnari per vim debuit, & nova Photii dignitas per vim occupata defendi. Addidit præterea quinque opuscula Theophili Alexandrini, scilicet *allocutionem*, cum Sancta Theophania die dominico instarent, *Commonitorium* ex 10. Canonibus constans, Ammoni datum propter ea, quæ gesta fuerant apud Lyco Ægypti civitatem, *epistolam de iis, qui dicuntur Cathari*, epistolam *ad Agathonem* Episcopum, & epistolam *ad Mennam* Episcopum, (Theophilus hic Alexandrinus circa annum 385. damnatio-

mnationi S. Johannis Chrysostomi subscripsit, quamobrem fertur ab Innocentio I. communione privatus, quanquam aliqui tradant illum se pœnitentia expiasse, quam plura pro Ecclesia postea peracta, & quidem egregia monumenta testantur). Adjecit insuper epistolam Tharasii Constantinopolitani ad Adrianum Papam circa annum 787. de ordinationibus per pecuniam minime faciendis. Singulis autem Ecclesiastici Juris capitibus Legum civilium non verba, sed titulos accommodavit, indicans loca, quæ materiei, quam pertractabat, in Jure civili consonarent. Nemo arbitror ex iis, qui unitati Ecclesiæ adhærent, schismatico homini talem fidem habebit, ut hanc collectionem Pseudocanonibus undequaque refertam recipiat, ut ex ea disciplinam ecclesiasticam aut stabiliendam, derivandamque, aut confirmandam arbitretur; tanto minus hodierna ætate, postquam ad manus, interpretationemque Zonaræ, necnon Balsamonis pervenit. Zonaras in primis circa annum 1120. & Gratiano nostro in dissita tamen regione fere coævus commentariis illustrandam aggressus est Photii collectionem, & post Zonaram Theodorus Balsamon, vir schismaticus, Diaconus primum Ecclesiæ Constantinopolitanæ, & Chartophilax, idest chartis ecclesiasticis, sive archivio Præfectus circa annum 1170. deinde vero Antiochenus Patriarcha titulo tenus salutatus; etenim latini tunc Antiochiam occupaverant, suumque ibi Patriarcham constituerant, quod Balsamoni acerrimi odii adversus latinos occasionem dedit. Is itaque manum admovit Nomocanoni Photiano, & nedum sacros canones Conciliorum, & Patrum pro lubito accommodavit, verum etiam Jura civilia ex Codice Justiniani recte depromta reduxit ad Basilica, unde novum jus ea ætate apud Orientales vigebat. Sed hæc nullo modo pertinent ad rem nostram, cum Gratianeo Codice paullo posteriora sint. Satis sit ostendisse Codicem Photianum & a schismatico homine fuisse confectum, & a solis schismaticis viris posteriore ætate simul cum ceteris Græcæ Ecclesiæ monumentis perturbatum, ne dixerim etiam susdeque perversum.

Quid jam tunc de ceteris Græcis obscurioris nominis Collectoribus loquar? In medium adferri posset Epitome Canonum Simeonis magistri, & logothetæ (logotheta dicebatur apud Græcos, cujus munus erat circa res Ecclesiæ communes, ut observat Johannes Mersius in Glossario Græcobarbaro), qui sæculo 9. floruisse dicitur: item Alexii Aristini Diaconi Ecclesiæ Constantinopolitanæ Sinopsis Canonum, quos veluti in epitomen redegit circa annum 1130. aut alia epitome canonum a Constantino Harmenopulo Thessalonicensi elucubrata eadem ætate, ut de posterioribus sileam: verum omnium istiusmodi collectionum una, eademque apud nos esse debet existimatio, vel quod ut plurimum a viris schismaticis compositæ fuerint, vel quod Photiano Codici ita innitantur, ut alias prorsus collectiones auctores hujusmodi omnino ignorasse videantur; imo etiam Photianis ipsis Conciliis eandem affingant auctoritatem, quam sanctioribus generalium Conciliorum Canonibus se exhibere profitentur.

OBSERVATIO IV.

De Collectionibus vetustis Latinis, quæ peculiaribus Ecclesiis adscribuntur.

Venio nunc ad latinas Canonum collectiones, quæ ad duo potissimum capita referri commode possunt. Aliæ enim sunt, quæ peculiarium Ecclesiarum nomine laudantur, sive quæ creduntur ab Ecclesiarum ipsarum Notariis Episcoporum auctoritate ad Diœcesis, vel Provinciæ usum confectæ, aliæ vero privato cujusdam studio elaboratæ, licet dein vel ob auctoris, vel ob collectionis ipsius merita in pretio habitæ, & plurium usu receptæ. De illis dicam in primis, quæ peculiarium Ecclesiarum nomine hodie inscriptæ feruntur; & quamquam minime dubitaverim, unamquamque Ecclesiam, sive Diœcesim suum olim habuisse Canonum Codicem, quemadmodum in præsens in unoquoque Episcopatu sua sunt Synodalia Constituta peculiaria, quibus Ecclesiastica disciplina regatur; tamen ad nostram ætatem paucæ admodum pervenerunt, & vix duarum Ecclesiarum Codices apud eruditos vetustatis amatores memorantur. Ii sunt Codices Ecclesiæ Romanæ, necnon Africanæ. Exordior ab Ecclesiæ Romanæ Codice, cujus ratione plura sunt animadvertenda.

Præ primis autem nusquam ferre potui, quod plures vulgo tradunt, Romanam Ecclesiam usque ad Concilii Chalcedonensis ætatem non alios agnovisse Canones, quam Nicænos. Videtur hæc injuria valde gravis priscis Pontificibus Maximis, quibus talis oscitantia tribuitur, rerumque Canonicarum contemtus, ut vel ipsa Conciliorum generalium constituta minimi facerent, nec curarent apud Latinos, quibus etiam peculiari ratione præerant, palam exhibere. Quid memorem Sardicense Concilium, ad quod tercenti circiter ex Occidente Episcopi convenerant, & saluberrimas regulas ad disciplinam Ecclesiasti-

cam stabiliendam constituerant? Me refero statim ad Concilium Constantinopolitanum 1. generale 2. ad Ephesinum seu generale 3. cujus sanctissimas sanctiones a Romanis potissimum Pontificibus servari decebat, a quibus teste Gregorio Magno, tanquam ipsa Evangelia colebantur. Video undenam decepti fuerint, qui adeo perperam de vetustis Romanis Pontificibus senserunt. Inciderant illi in acta Concilii Chalcedonensis, ubi actione 16. cum ageretur de prærogativa Patriarchæ Constantinopolitani, ceteris Orientalibus Episcopis præferri ambientis, Græci legerunt in suo Codice Canonem tertium Concilii Constantinopolitani. Eo autem lecto Lucentius Romanæ Sedis Legatus inquit: *Canones istius Synodi in synodicis Constitutionibus non habentur*. Inciderant præterea in duas epistolas Innocentii Papæ I. prior a Sozomeno laudatur lib. 9. histor. Eccles. cap. 26. & Nicephoro lib. 13. cap. 33. scripta ad clerum & populum Constantinopolitanum, ubi leguntur hæc verba: *Nos enim, quantum ad Canonum observantiam attinet, illis obsequendum esse decernimus, qui Nicaæ determinati sunt, quibus solis obtemperare, & suum suffragium addere Ecclesia Catholica debet*. Altera est ad Theophilum Alexandrinum, quem invitat ad Concilium Romæ celebrandum in causa S. Johannis Chrysostomi, ubi hæc habentur: *Tu quoque judicio accurre ad Synodum proxime in Christo celebrandam, & illic juxta Nicæni Concilii Canones & decreta contende: alios quippe Canones Romana non admittit Ecclesia*. Moveri etiam ex eo forte potuerunt, quod dicitur in epist. 31. lib. 3. Gregorii Magni de C ncilio Constantinopolitano 1. ibi: *Romana Ecclesia eosdem Canones, vel gesta Synodi illius hactenus non habet, nec accipit: in hoc autem eandem Synodum accepit, quod est per eam contra Macedonium definitum*. Hæc illa sunt, ex quibus aliquibus persuasum est usque ad tempora Concilii Chalcedonensis non alios, nisi Nicænos Canones in Romana Ecclesia fuisse receptos. Verum memorata tam Concilii Chalcedonensis, quam Innocentii, & Gregorii loca meliorem desiderant interpretationem, quam quæ vulgo adfingatur. In Concilio Chalcedonensi minime dixit Lucentius Legatus Constantinopolitani Concilii Canones in Codice Romanæ Ecclesiæ non haberi, sed tantum non haberi in *Synodicis Constitutionibus*. Sedis Pontificiæ Legati, inter quos erat Lucentius, dum ad Concilium commearunt, non jam secum detulerant integros Codices Canonum universorum, qui in Romanæ Ecclesiæ archiviis extiterant; neque enim decebat supervacaneis Codicibus gravari. Synodus Chalcedonensis ob unam Euthychis hæresim damnandam congregata est: hæc fuit mens Leonis Magni, qui illud potissimum legatis suis commendavit, ne aliud in Concilio promoverent; hinc in actione 4. superius jam memorata legitur: *Synodus propter Euthychem facta est, non propter aliquid aliud*, & post actionem 6. qua jam contra Euthychem satis processum fuerat, clamaverunt Episcopi: *Dimitte nos pie Imperator, dimitte nos*. Itaque non alios Legati Pontificis Codices adferre debuerunt, quam eos, quæ ad fidem Dominicæ Incarnationis illustrandam pertinere poterant, ad summum vero Nicænæ Synodi exemplar; ut enim Nicæna Synodus prima erat ex generalibus, ex ejusdem actis Pontificii legati normam in novo Concilio celebrando eximiam habere poterant. Paullo aliter meditati fuerunt Constantinopolitani, qui de privilegio suæ Ecclesiæ solliciti, non tam Catholicæ fidei, quam suam etiam causam in Concilio pertractari cupiebant, ideoque etiam illorum Canonum Codicem secum adtulerant, unde sedis suæ jura probari posse credebant. Hinc est, a legatis Pontificiis minime allatos ad Concilium fuisse Constantinopolitani Concilii Canones, quos secum habebant Constantinopolitani, atque huc pertinent illa verba Lucentii legati, quibus professus est Canones Constantinopolitanos in synodicis constitutionibus se non habere, in illis scilicet Codicibus, quos secum ad Synodum pergens attulerat. Quæ propterea verba sic commoda, eaque perspicua interpretatione illustrata, quam quæso vim amplius faciunt, ut concludatur, Constantinopolitanos Canones Romanis fuisse prorsus ignotos? Idem quoque eveniet, si recta ratione laudata Innocentii, & Gregorii verba referamus; neque enim pugnandum est obtruncatis, mutilatisque fragmentis Patrum, ut res meo judicio gravissima definiatur; sed potius oportet eorundem mentem intimius scrutari. Itaque Innocentius I. causam agebat S. Johannis Chrysostomi Constantinopolitani Episcopi, & jamdiu Coepiscoporum invidia atque odio a sua sede deturbato, alio in ejus locum suffecto adversus sacros Canones, & quidem celebrata Synodo, quæ appellatur *ad Quercum*, ubi unanimi sententia malorum Episcoporum, vir Sanctissimus damnatus fuerat. Hujus Synodi definitionem magni faciebant Orientales Chrysostomo infensi, ita ut quoties Chrysostomus, aut alii Chrysostomi ejusdem defensores ad Nicæni potius Concilii regulas provocarent, illi statim novæ Synodi suæ, quam jure Pseudosynodum appellare possumus, decreta producere non dubitarent. Produxerunt in conspectum Innocentii Papæ, qui propterea jure scripsit, se Romanamque Ecclesiam solis Nicænis Canonibus uti, non ut Canones sequentium generalium Conciliorum excluderet, sed

ut illis

ut illis acquiescere recusaret, qui in Pseudosynodis conditi erant, & Nicænis regulis omnino contrarii. Hanc porro fuisse Innocentii sententiam, apertissime liquet ex verbis integris epistolæ ad clerum & populum Constantinopolitanum; postquam enim Innocentius scripserit illis Canonibus obsequendum esse, qui Nicææ determinati sunt, *quibus solis obtemperare, & suum suffragium addere Ecclesia Catholica debet*, statim immediate subdidit: *Si qui vero & alii quibusdam proferuntur, qui a Canonibus Nicanis discrepant, & ab hæreticis compositi deprehenduntur, hi vero ab Episcopis Chatolicis rescinduntur; hæreticorum enim commenta Catholicis Canonibus assuere non licet, semper enim vel per contraria, vel per illicita labefactare voluntatem student Concilii Nicani. Non solum igitur his non obtemperandum esse dicimus, sed ipsa potius una cum hæreticis, & schismaticis dogmatibus esse condemnanda, quomodo & antea in Sardicensi Synodo ab Episcopis prædecessoribus nostris factum est &c.* Quid his verbis luculentius esse potest? Præterquamquod enim Innocentius Concilium Sardicense laudet, ejusdemque exemplo se agere profiteatur, quod sane indicat, Sardicensis Concilii acta, non solius Nicæni Concilii Canones Romanæ Ecclesiæ tum nota fuisse, ita se Nicænos canones solos recipere asserit, ut cæteros rejiciat, *qui a Canonibus Nicanis discrepant, & ab hæreticis compositi deprehenduntur*, qui *ab Episcopis Catholicis rescinduntur*, quos appellat *Commenta hæreticorum*, quæ postea concludit *una cum hæreticis, & schismaticis dogmatibus esse condemnanda*. Hæccine forte esse potuerunt canones Concilii Constantinopolitani Œcumenici? Videant, qui hanc Innocentio sententiam affingunt, quo progredi coguntur, quum solos Nicænos canones in Romano codice extitisse putant, scilicet ceteros sequentium Conciliorum etiam sanctissimorum, & generalium, non solum Romanis ignotos fuisse, verum etiam a Romana Ecclesia reprobatos, atque damnatos, atque ideo Nicænis canonibus minime junctos, quod *hæreticorum commenta Catholicis Canonibus assuere non liceat*. Eadem porro est sententia Innocentii ejusdem in epistola ad Theophilum Alexandrinum, ubi eandem Chrysostomi causam agebat, *alios*, inquit, *Canones Romana non admittit Ecclesia*, præter Nicænos, idest a Nicænis diversos, Nicænis contrarios, quos in Pseudosynodis hæretici quidam Episcopi ex invidia ediderunt. Qui contra sentiunt, non abusi sane fuissent hoc Innocentii fragmento, si epistolam Innocentii legissent, qualis exhibetur a Baronio ad annum 404. n. 37. qui significationem verborum Pontificis obtulit, qualis revera affingenda erat, scribit enim: *alios (ab his scilicet diversos) Romana non admittit Ecclesia*. Restat adhuc expendendus Gregorius Magnus, cujus integra verba afferre juvat, sine quibus recta non potest esse mentis Pontificiæ interpretatio. Scribit ibi Gregorius ad Episcopos plures Orientales de Ciriaco electo Constantinopolitano Episcopo, quem suaserat, ut Œcumenici Episcopi nomen a Prædecessoribus usurpatum minime assumeret, & a quo fidei professionem acceperat, quam Episcopi initio suæ promotionis mittere consueverant. In hac fidei professione Ciriacus dixerat inter cetera se Eudoxium damnare, quod utpote novum Gregorius statim probare non potuit, ac propterea ita scripsit: *Quemdam vero Eudoxium damnavit, quem neque in Synodis damnatum invenimus, neque a decessoribus ejus in Synodis reprobatum. Et Canones quidem Constantinopolitani Concilii Eudoxianos damnant, sed quis fuerit eorum auctor Eudoxius, minime dicunt. Romana autem Ecclesia eosdem Canones, vel gesta Synodi illius hactenus non habet, nec accipit, in hoc autem eandem Synodum accepit, quod est per eam contra Macedonium definitum; reliquas vero hæreses, quæ illic memoratæ sunt, ab aliis jam patribus damnatas reprobat. De Eudoxianis vero nihil hactenus agnovit. In historia autem Sozomeni de quodam Eudoxio, qui Constantinopolitanæ Ecclesiæ Episcopatum arripuisse dicitur, aliqua narrantur; sed ipsam quoque historiam sedes Apostolica accipere recusat, quoniam multa mentitur, & Theodorum Mopsuestiæ nimium laudat &c.* Itaque in primis peto ab illis, qui hoc Gregorii capite utuntur, an tantum velint usque ad Concilii Chalcedonensis ætatem nullos alios Orientales Canones præter Nicænos Romanæ Ecclesiæ cognitos extitisse, an vero etiam id asserant, post Concilium Chalcedonense? Post Concilium Chalcedonense quicumque scripserunt, admittere debuerunt non solum Canones Græcos Conciliorum generalium, verum etiam provincialium apud Romanos agnitos fuisse, præsertim vero postquam Dionysius Exiguus eosdem Romæ evulgavit. Si ergo res tota reducitur ad tempora quæ Chalcedonense Concilium præcesserunt, eccur ex Gregorio Magno probare nituntur ad eam usque ætatem non alios Romæ receptos fuisse Canones, quam Nicænos? Loquimur quidem de Gregorio Magno, qui & Chalcedonensi Concilio, imo etiam Dionysio Exiguo fuit longe posterior. Alio itaque pertinent descripta Magni Gregorii verba, quæ ut intelligantur, monere oportet Synodicarum actionum nomine duo venire posse. Primum prævius rerum discutiendarum tractatus, quo fit, ut unusquisque in Concilio præsens aut proponat, aut respondeat, disputetve, consilium ferat, aut suffragium. Alterum est definitio

nitio ipsa Synodica, quæ Canonis nomine proprie venit. Quoties Concilium absolvitur, unusquisque ex Episcopis ibidem congregatis, sollicitus quidem esse solet definitiones synodicas, sive Canones secum in Diœcesim adferre; at præviæ tractationis actus, consilia, suffragia doctorum, disputationes anteactæ vix penes illam Ecclesiam manent, apud quam Concilium celebratum est. Itaque apud Romanam Ecclesiam tempore Gregorii Magni desiderabantur acta Concilii Constantinopolitani, non quidem illa, quibus synodicæ definitiones, & canones continerentur, sed illa, quæ prævias Concilii tractationes exhiberent, atque ita Gregorium Magnum intelligendum existimo. Revera ipsa Gregorii verba laudata id demonstrant; etenim conqueritur a Ciriaco in professione fidei damnatum Eudoxium, quem ipse *in Synodis* damnatum non invenerat. Porro Synodorum nomine non venit sola Nicæna Synodus, sed exinde colligitur Gregorium plures Græcorum Synodos habuisse, quas ea in re scrutaretur. Quid vero sibi volunt ea verba: *Et Canones quidem Constantinopolitani Concilii Eudoxianos damnant, sed quis fuit eorum auctor Eudoxius, minime dicunt*? Nonne ex his manifeste colligitur apud Gregorium extitisse Canones Concilii Constantinopolitani, in quibus damnatos Eudoxianos, non Eudoxium aliquem se reperisse profitetur? Sane si Canones Constantinopolitanos, quales hodie vulgatos habemus, inspicimus, idipsum agnoscemus, ut concludendum sit Gregorium eosdem in Romana Ecclesia habuisse canones Constantinopolitanos, quos hodie ex variorum interpretationibus editos habemus.

Forte autem suspicabatur Gregorius Eudoxii nomen exhiberi potuisse in actis Conciliaribus, qualia apud Græcos habebantur. Quum enim in canone 1. Constantinopolitano Eudoxianorum hæreticorum mentio fieret, justa esse poterat Gregorii suspicio, ne in prævia tractatione ante Canonis editionem quædam de Eudoxio hæretico apud Græcos haberentur. Propterea ait se hæc gesta in Romana Ecclesia non habere, propterea se non posse tuto acquiescere professioni fidei factæ a Ciriaco, a quo Eudoxius damnabatur. Notatu digna sunt illa verba Gregorii: *Canones, vel gesta Synodi illius*, non enim Sanctus Pontifex professus est se canones non habere, seu fidei definitiones, sed *Canones, vel gesta*, idest quæ in Concilio ipso prævio consilio fuerant pertractata ante canones conditos. Uno verbo, una Gregorii sollicitudo eo pertinebat, quod in Ecclesia Romana incognita esset, nec damnata Eudoxii persona, quam tamen ita libere Ciriacus in sua professione damnaverat. At de Eudoxianis Gregorius vere professus est eos esse damnandos. Quemadmodum ergo noluit damnandum esse Eudoxium, quod in canonibus Græcis damnatum minime reperit, ita voluit damnandos Eudoxianos, quod damnatos in Græcis Conciliis noverit. Novit autem damnatos Eudoxianos in canone 1. Concilii Constantinopolitani. Ergo canones Constantinopolitani noti fuere Gregorio, ac propterea Ecclesiæ Romanæ. Non novit damnatum Eudoxium, de quo sermo non est in canonibus Constantinopolitanis: ergo quod Gregorio, sive Ecclesiæ Romanæ deerat, erat Eudoxii damnatio, sive, ut ipse Gregorius jure suspicabatur, deerant gesta Synodi ejusdem Constantinopolitanæ, de quibus nihil aliud idem Gregorius se, & Romanam Ecclesiam recepisse testatur, quam quod ad damnandam Macedonii hæresim pertineret.

His generatim præmissis veniendum est ad eos Codices, qui nomine Romanæ Ecclesiæ veteris hodie evulgati eruditorum manibus volvuntur. Primus est, quem mutilum edidit Christophorus Justellus in sua Bibliotheca Juris Ecclesiastici veteris pag. mihi 277. Alterum edidit Paschasius Quesnellius, sanctique Leonis Magni operibus velut appendicem quemdam adnexuit principio Tomi 2. Operum ejusdem Summi Pontificis. Non deerunt forte progressu temporis, qui novos Codices producant ex latebris Bibliothecarum Romanæ Ecclesiæ nomine, & sic eandem pluribus Codicibus usam fuisse demonstrabunt. Hæc asseruerim, quod videam sine ullo gravi fundamento, & nonnisi remotissimis, iisdemque levibus conjecturis hujusmodi Codices Romanæ Ecclesiæ adscriptos fuisse.

Quod spectat in primis ad collectionem Justelli, inscribitur illa: *Prisca Canonum editio latina complectens Canones Conciliorum Ancyrani, Neocæsareensis, Nicæni, Sardicensis, Gangrensis, Antiocheni, Laodicensis, Constantinopolitani I. & Chalcedonensis*. Quid hæc collectio contineret vel hic unus titulus exhibet. Venia autem Viri Clarissimi, cujus cæteroqui studio multa debemus, quicumque hac in collectione efformanda elaboravit, tantæ non est auctoritatis, ut pro Romanæ Ecclesiæ omnium Ecclesiarum Principis notario statim recipiatur. Etenim in primis ignarus erat Latinæ linguæ. Exorditur enim: *Incipit instituta Canonum Ancyrensium*, & paullo infra Canonem octavum Ancyrensem ita exhibet: *de his qui alios suadent idolis immolarem*; & post aliqua: *explicit capitula Canonum Ancyrensium*. Concilium autem Nicænum memorans subdit: *quod factum est in Niciam*: in Canone primo Ancyrensi habet *per remedium aliquem..... habere aut precare*,

 pro

pro verbis: *per remedium aliquod...... habere aut precari*; in Canone 2. dicitur: *in eorum esse potestatem* pro *in eorum esse potestate*. In can. 4. legitur: *aput Idolis* pro *apud Idola.... vita qui antecedet, & qui sequitur*, pro *vita qua antecedet, & qua sequitur*. In can. 5. legitur: *usque ad præsente tempore* pro *usque ad præsens tempus*, item *extra tempore* pro *extra tempus*. Cetera omitto, quæ prope innumera unusquisque facile poterit observare. Sed quia forte per Amanuensis imperitiam, quæ tamen in tot, tantisque locis facile non præsumitur, hæc errata contingere potuerunt, inscitiam auctoris ostendunt integra capita, scilicet ipsorum stylus adeo barbarus, ut diceres ab eo factam Græcorum Canonum interpretationem, qui vel prima Grammaticæ elementa addiscere incipiat. Exemplum trado in uno ex Neocæsareensibus Canonibus, qui tertius est ita conceptus: *Hi qui plurioribus nubtiis inciderunt tempus quidem agnitus qui institutum est, conversatio autem & fides eorum perincidet tempus*: quis sententiam hanc nisi divinando percipiat? Multa deinde sunt, quæ Canonum styli, & Canonum prorsus inexpertum auctorem designant, seu potius eum, qui exercitationis causa quasdam sibi perceptiones addiscendi causa, & privati studii ac meditationis ergo proponat; nam in can. 14. ex Neocæsareensibus legitur: *Diaconi septem debent esse secundum Canonem, etsi fortiter magna sit civitas, sed ut credas, inquire a voluminе Actuum Apostolorum*. Deinde antequam Canones Nicænos hic auctor exponat, versuum metro elegiacam Præfationem concinnat, quod nuspiam publicis Ecclesiarum Notariis in usu fuit. Omitto, nullum ordinem temporum fuisse servatum, nam Concilii Constantinopolitani Canones post Chalcedonenses referuntur, licet tempore anteriores. Omitto præterea plures ibidem esse sententias depravatas, ut ipsemet Justellus hujus Codicis editor notis suis marginalibus profitetur, ex quibus omnibus facile est credere, Codicem hunc nulla unquam ratione haberi posse, tanquam Codicem Canonum veteris Ecclesiæ Romanæ.

Major difficultas forte erit in explorando codice Paschasii Quesnellii, qui ita inscribitur: *Codex Canonum Ecclesiasticorum, & Constitutionum sanctæ Sedis Apostolicæ, omnium qui hucusque prodierunt, vetustissimus, & amplissimus, qui quidem in usu fuit in Ecclesia Romana Innocentio I., Zozimo, & Leone I. Pontificibus, nunc primum editus ex MSS. Codicibus Thuaneo, & Oxoniensi*. Refert autem Paschasius codicem hunc Oxoniensem sexcentorum fere annorum esse, eundem præterea ex alio antiquissimo exemplari exceptum, ut proinde saltem octavo primum sæculo hæc collectio scripta videatur. Thuaneum vero refert octingentorum circiter annorum esse, atque optimæ notæ. Sed interea fatetur ambos hujusmodi codices inter se plurimum dissonare in descriptione capitum, ut quod in uno refertur, in alio aliquando desideretur; quamobrem certa, & indubia fides neutri debetur, cum alterutrum saltem vitiatum fuisse oporteat. Quomodocumque autem res sese habuerit circa varia hujus Quesnelliani codicis exemplaria, mihi persuadere facile quidem Quesnellius poterit hunc codicem antiquissimum esse, & vetusti auctoris manu exaratum, forte etiam 6. aut 5. sæculo, quin tamen ne verosimilibus quidem conjecturis probet Romanæ Ecclesiæ esse tribuendum. Sane codex Romanæ Ecclesiæ auctoritate confectus non adeo latuisset, ut nonnisi postrema hac ætate in lucem prodire potuerit; qui enim curam habuit privatis manuscriptis codicibus illum exarare, facile habuisset nonnullos diligentiæ suæ æmulatores. Præterea si codicem consideremus, præter Ecclesiasticarum collectionum morem continet plura adjuncta prorsus a canonibus extranea, uti demonstrat, & recte animadvertit Doviatius in lib. 3. Prænotionum canonicarum cap. 14. Distinguit recte Quesnellius in sua Dissertatione 12. Operibus S. Leonis subjecta cap. 2. inter codicem canonum, & Scrinia Sedis Apostolicæ: in codice soli Conciliorum canones, & decreta Patrum olim edi solebant; in Scriniis vero plura alia gesta ad Sedem Apostolicam pertinentia continebantur, eodem ferme pacto, quo alius erat apud Imperatores Legum Civilium Codex, alia erant Epistolarum, & Libellorum Imperialium Scrinia. Deinde vero minime advertit in suo opere, quod edebat, non codicem canonum, sed quoddam potius Scrinium ex pluribus compositum nobis se exhibuisse. Urget autem quammaxime Quesnellium, quod habet Bonifacius I. in epistola ad Hilarium Narbonensem Episcopum, in qua hæc leguntur: *nulla etenim videtur incognita Synodi Constitutio Nicæna, quæ ita præcipit, (ut eadem proprie verba ponamus) per unamquamque Provinciam Jus Metropolitanos singulos habere debere, nec cuiquam duas debere esse subjectas*. Itaque cum Bonifacius testetur ipsamet Concilii Nicæni verba se referre, hæc vero minime habeantur in codice Quesnelliano, quis sibi persuadebit codicem Quesnellianum eundem esse cum codice Romanæ Ecclesiæ, quo Bonifacius I. usus fuerat? Agnovit Paschasius Quesnellius hujusmodi difficultatem, a qua ut se extricaret contra omnium codicum fidem sua interesse putavit, si vim faceret textui, & verba Bonifacii aliter legeret, videlicet pro illis verbis: *ut eadem proprie verba*

pona-

ponamus, hæc substituens: *ut eadem prope verba ponamus*. Sed rursus ipse agnovit, quam sit infirma responsio, candide ita profitens: *Sed conjectura est, quam, donec Codicis alicujus auctoritate confirmetur, non ausim fidentius asserere, etsi necessaria videatur correctio*. Peto ego, undenam necessaria correctio probatur? Respondet ille in nulla ex collectionibus, aut versionibus illa verba haberi. Quid refert tamen? Habebatur in codice Romano ante Dionysium Exiguum, qui hodie periit, & satis est. Subdit Quesnellius verbum illud *proprie* forte tunc temporis aliquam significationem habuisse, quam hodie ignoremus. Sed indicant hæc hominem omnino argumenti pondere gravatum, & nescientem quo se convertat. Refert ad hanc rem aliqua S. Leonis fragmenta, in quibus adverbium *proprie* usurpatur. Ego facile intelligo quo sensu, idem enim apud Leonem significat, quod adverbium *vere*, hinc ait Cicero: *Honestum quod proprie vereque dicitur, id sapientibus est solis*. Igitur Bonifacius laudaverat *eadem proprie verba*, idest *eadem vere verba* Concilii Nicæni, illa propterea, quæ in codice Romanæ Ecclesiæ non mutato apice tunc habebantur, quæ in Quesnelliano codice non videmus, quia idem non est cum codice vetere Ecclesiæ Romanæ. Nimis operosa res esset singula codicis capita discutere. Potius audiamus ipsius Quesnellii argumenta, quibus plurimum sibi blanditus est, ut duo probaret, primum hunc codicem sincerum esse, secundum hunc codicem Romanæ Ecclesiæ proprium olim extitisse: vereor tamen, ne de eo dicere possimus, quod ipse in dicta dissertat. 12. in additione dixit de Emmanuele Schellestratio, qui breviationem Concilii Hipponensis, quæ habetur in cap. 2. codicis Quesnelliani, apocrypham dixerat: *ut ita sentiret, adductus est nonnullis argumentis, quæ valida, ac decretoria illi visa sunt, mihi vero admodum infirma, ac nullius fere momenti*. Ait in primis, ut sinceritatem codicis probet, sinceritatem ipsam vel in inscriptione codicis adparere; at quemadmodum candiditas animi ex hominis vultu minime deprehenditur, ita nec integritas libri ex una libri ejusdem inscriptione. Subdit tertium exemplar omnino simile devenisse olim in manus Jacobi Pamelii. Quid deinde, si vel ipse Quesnellius variantes duos, quos ipse vidit, codices profitetur? Verum omittamus hæc omnia: nolim de hac re præcipue contendere. Dabo libenter codicem valde antiquum esse, vel etiam ipso quinto sæculo gravi studio, & procul fallendi arte confectum. Erat illud opus studiosi cujuspiam, & obscuri collectoris, qui idem minime evulgavit, sed in scrinio condidit, forte verens, ne aliorum codicum fama vinceretur, obrueretur. Producantur potius argumenta, quibus pateat Romanæ Ecclesiæ tribuendum fore. *Id operosum non esse judicio suo* jactat Quesnellius, non est tamen levis negotii id demonstrare. Ait præ ceteris codicem Romanæ Ecclesiæ olim ante collectionem Dionysianam valde fuisse confusum. Et ego libenter fateor: ait hunc codicem suum eadem confusione laborare. Quid ergo? Num propterea ejus Codex dicetur Ecclesiæ Romanæ? Quotquot ferme lucem adspexerunt canonum vetusti codices, ii omnes inordinati sunt, indigesti, ac propterea ex eadem ratione Romanæ Ecclesiæ per Quesnellium tribuendi. Pergit Quesnellius, & inquit: *Codicis præfatio declarat ad usum Ecclesiæ Romanæ esse concinnatum, quid enim aliud indicant hæc verba de Nicenæ fidei expositione, quam sancta, & reverentissima Romana complectitur, & veneratur Ecclesia? Quid quod mediantibus Victore, atque Vincentio religiosissimis Romanæ Sedis Presbyteris esse prolatam asserit? nonnullas etiam subnexas esse regulas, quas memorata suscipiens confirmavit Ecclesia. Eandem nullis synodicis decretis, sed Salvatoris voce esse prælatam, ac primatum obtinuisse. Denique quidquid ibi de Romanæ Ecclesiæ fundatione ac fundatoribus, privilegiisque scribitur, argumento est pro illa Codicem esse exaratum*. Non videtur hoc loco Quesnellius meminisse eorum, quæ dixerat superius in cap. 2. suæ dissertationis 12. ibi: *Si cui nihilominus placuerit prologum istum* (sive præfationem hujus codicis) *ad posteriora tempora differre, contra ego non contendam*. Si itaque non est contendendum adversus eos, qui dixerint posteriore manu præfationem, de qua loquimur, adjectam fuisse, cur ex hac præfatione de codicis qualitate judicandum erit? Præterea quæcumque in præfatione allata sunt, ne conjecturam quidem afferunt pro opinione Quesnellii. Auctor præfationis antequam ad canones Conciliorum deveniret, universæ Ecclesiæ, sive sacræ Hierarchiæ majoris præferre voluit imaginem. Persequutus est, quid de Romana, quid de Antiochena, quid de Alexandrina, quid etiam de Hierosolymitana, aut Ephesina Ecclesia sentiendum esset. Si itaque, quod mentionem fecerit de Romana, tanquam majore Ecclesia, censetur codicem ad Romanæ Ecclesiæ usum edidisse; cum etiam de ceteris, tanquam inferioribus, singularumque privilegiis loquutus sit, censendus erit voluisse codicem componere ad usum Ecclesiæ Antiochenæ, Alexandrinæ, Hierosolymitanæ, & Ephesinæ, quod nemo uspiam dixerit. Addamus his, si lubet, nunquam Auctorem hujus præfationis usum fuisse particulis demonstrativis, ajendo *hanc*, aut *istam* Romanam Ecclesiam, quas voces adhibuisset profe-

cto, si Romae, & pro ipsa peculiariter Romana Ecclesia scripsisset. Praeterea haec eadem praefatio illa est, quam Isidorus cognomento Mercator suo codici adnexuit, ut dubium nobis hodie supersit, num Auctor Quesnelliani codicis depromserit ab Isidoro, an potius ab illo Isidorus? Saltem vero ex eo deducitur, ut quemadmodum Isidori praefatio minime probat collectionem Isidorianam ad usum Romanae Ecclesiae fuisse compositam, ita nec codicis Quesnelliani praefatio idem probet de codice Quesnelliano. Pergit Quesnellius, & ait in memorata praefatione multa referri ex decreto Gelasii, sive, ut aliis placet, Hormisdae Papae de scripturis apocryphis, quod nemo recte fecisset, nisi codicem Romanae Ecclesiae ex ipsis Romanae Ecclesiae scriniis componeret. Non video, quaenam sit vis hujus conjecturae. Num probro vertendum est cuipiam Auctori, si inter scribendum, praesertim in Praefationibus, Sanctissimorum Pontificum verbis utatur, ubicumque scribat? Sed esto id probrum, & indecorum fuisset, quod procul omni jure Quesnellius asserit, num ego forte tenebor ab omni probro Auctorem Quesnelliani codicis mihi maxime incertum vindicare? Scio plures extitisse ex veteribus Collectoribus, qui non omnia, quae Collectoris officium decent, observaverunt. Cur ego pro obscuro homine, seu Quesnelliano fidejussor existam? Prosequitur Quesnellius: *Canon 6. Nicani Concilii a Paschasino Legato Sedis Apostolicae eodem modo lectus est actione 16. Concilii Chalcedonensis, quo habetur in nostro Codice, ut ex eodem omnino desumtus esse intelligatur.* Sed quid prohibet in primis inter tot, tantasque veterum Conciliorum interpretationes plures inter sese consonare? Quid deinde, si dicamus, codicem Quesnellianum post Synodum Chalcedonensem editum fuisse, ut propterea ejus Auctor canonem 6. Nicaenum describere volens uti voluerit versione Paschasini Legati Pontificis, de qua in Concilio Chalcedonensi constabat? Enervatur vero Quesnellii argumentum apud eum, qui observet canonem a Paschasino Legato laudatum esse numero sextum, qui in codice Quesnelliano decimus est. Quid dicet hic Quesnellius, cum videat suum a Paschasini germano Romanae Ecclesiae codice esse diversum? Agnovit Quesnellius hanc difficultatem, quam *grave momentum non esse* asseruit; vel quia mendosa asserit Acta Concilii Chalcedonensis, ut loco *Canonis 6.* legatur *Canonis 10.*, vel quia Paschasinus forte laudavit sextum canonem ex quodam codice Ecclesiae Siciliae, cui Paschasinus adscriptus fuerat. Levissimae sane responsiones; qui enim sine alicujus codicis fide, sine ulla necessitate, ut suis meri facti conjecturis indulgeat, vetusta Conciliorum generalium Acta corrupta asseverat, nescio an facile sit audiendus. Quod autem subditur, Paschasinum in referenda nota numerali usum esse aliquo codice Siculo, mihi ridiculum potius videtur; non enim verosimile esse potest verba canonum ex uno, notas autem canonum numericas ex altero codice recenseri. Num Paschasinus duos secum codices attulit, ut cum verba referre deberet, ad Romanum confugeret, cum numeros, ad Siculum? Si id verum esset Paschasinum codicem etiam Siculum habuisse prae manibus, nonne deprehendit Quesnellius se forte ad Siculorum Ecclesiam delaturum codicem suum, ex ea conjectura, quod Paschasinus canonem legerit eundem, qui est in codice Quesnelliano, alias autem Siculum codicem habuerit? Stomachum porro movet, quod subdit in hoc suo codice, plura haberi in gratiam Romanae Ecclesiae, unde conjecturam capit in Romana Ecclesia fuisse confectum. Quaenam sunt isthaec, quibus gratia fit Ecclesiae Romanae divinis privilegiis decoratae? Haec opinione Quesnellii: Dicitur in epistola Innocentii Papae ad Victricium de Ecclesia Romana, *cui in omnibus caussis debet reverentia custodiri*, quae verba in aliis epistolae editionibus desiderantur. Observare in primis Quesnellius debebat, num in suo codice, quem notae optimae esse praedicat, adjecta fuerint e margine in textum translata, an vero in aliis codicibus aut oscitantia, aut pravitate Amanuensium omissa. Deinde num unusquisque in qualibet Provincia scribens, quae Romanae Ecclesiae communionem habeat, idipsum non praedicabit? Sane si quispiam bene, uti decet, de Romana Ecclesia scribat, penes Quesnellium Romae scripsisse dicetur? An recto criterio, prorsus ignoro. In eo convenit, urget Quesnellius, Romanus vetustus codex cum hoc, de quo agimus, quod in utroque 28. canon Chalcedonensis desideratur. Verum id non sufficit: probandum adhuc est canonem 28. Chalcedonensem in omnibus aliis codicibus descriptum fuisse, uno excepto Romano. Ego invenio alios codices, in quibus desiderabatur, ut vel in uno Dionysii Exigui codice exemplum perspicuum habemus. Idipsum dicendum erit, si dicatur in utroque codice Nicaenos canones Sardicensibus fuisse permixtos: non una Romana Ecclesia eos permiscuit, sed permiscere potuerunt quotquot Sardicense Concilium, tanquam appendicem Nicaeni Concilii receperunt. Progreditur Quesnellius, & ita argumentatur: Summi Pontifices, inter quos Innocentius I. Antiochenos canones rejecit; Ecclesia quoque Romana nonnisi serius canones Constantinopolitanos recepit, Porro sive Antiocheni, sive

five Constantinopolitani canones in hoc codice habentur prope finem, ut indicetur adjectos posteriore ætate fuisse. Infirmum argumentum penes Quesnellium ipsum, qui fassus est in hoc suo codice nullum omnino ordinem fuisse servatum, fuisseque admodum incompositum. Ut quid ergo in præsens ex ordine scripturæ argumentum depromere contendit? Imo exinde argumentum prope invictum mihi in contrarium suppeditatur. Ait Quesnellius, vel ipsa Gregorii Magni ætate nondum in Romana Ecclesia fuisse receptos canones Constantinopolitanos. Ita ille in dicta dissertatione 12. cap. 4. num. 9. in codice autem Quesnelliano canones Constantinopolitani relati sunt ante epistolas Leonis Magni, quæ ejus sententia tempore ejusdem Leonis insertæ fuerunt. Ergo hic non potest esse Romanæ Ecclesiæ codex. Hic non perstitit Quesnellius, sed aliis ita sese conjecturis involvit, ut modo videatur propositum suum probare velle, modo etiam recedere: etenim subjungit, nonnulla adesse canonum Græcorum fragmenta ad Romanæ Ecclesiæ praxim immutata, atque inter cetera canonem 10. ex Ancyranis, qui ibidem numero 11. refertur. Is in Græcis codicibus talem exhibet sententiam, ut Diaconus, qui in ordinatione protestatus fuerit se continere nolle, non abjiceretur a gradu, si post ordinationem matrimonium contraxisset: Aliter habetur in codice Quesnelliano. Sed nemo ignorat in hac parte non modo Romanæ, sed & totius Occidentalis Ecclesiæ disciplinam diversam a Græca disciplina extitisse. Probat id tantummodo Quesnellianam collectionem in Occidente factam fuisse, quod sane ultro libenterque fateor. Id autem novum non fuit Collectoribus extra Romanam Provinciam, imo etiam extra Italiam degentibus. Sufficit observare collectionem Martini Braccarensis, qui in parte 1. cap. 39. eidem canoni Ancyrano alium sensum affinxit, & quidem Occidentali disciplinæ conformem. Ait ad rem Antonius Augustinus in lib. 1. Dialogo 10. de emendatione Gratiani: *Cur Martinus ab Archetypo discessit? Cum in Occidente esset, noluit Orientis licentiam imitari.* Prævidit hanc responsionem Quesnellius, qui propterea totum se torquet in asserendo Occidentales Collectores Ancyrani canonis lectionem, & sententiam immutasse, non ideo quod disciplinæ suarum Provinciarum inservirent, sed quod hanc immutationem ex Romano codice desumsissent. Quo eum non perducit amor sui codicis, ut eum Romanæ Ecclesiæ nomine decoratum evulgaret! Sane Martino Braccarensi longe dissito ab urbe Roma non potuit esse facile præ manibus peculiaris codex Ecclesiæ Romanæ: aut si hujusmodi codex etiam apud Hispanos vulgatus fuerat, miror ita postea excidisse, ut vel unum, alterumque exemplar unius Quesnellii diligentia postremis hisce sæculis emerserit. Amplius Quesnellius inquit, Africanæ Ecclesiæ decreta in Romanæ Ecclesiæ codice adjecta fuisse, quæ etiam in memorato, quem expendimus, codice habentur. Infirma rursus argumentatio; necessarium quippe foret ostendere in Occidentali universa Ecclesia fuisse ignotos canones Carthaginenses, unica excepta Romana, quando tamen liquet Africanæ Ecclesiæ gesta maximam in toto Occidente primis Ecclesiæ sæculis auctoritatem habuisse, cum in Africa Viri Eruditissimi, æque ac Sapientissimi, atque etiam optima Ecclesiasticorum Virorum exemplaria extiterint, ex quibus Tertullianum, Cyprianum, Augustinum, & Fulgentium jure laudare possumus. Cetera non persequor, utpote quæ vix levissimum negotium facessere possent. Interea arbitror parum recte sensisse Quesnellium, quum Romanæ Ecclesiæ vetustum codicem invenisse sibi persuasit, quin tamen hujusmodi codici detrahere velim; imo in hac parte ejus solertiam facile laudaverim, qui bono publico hoc vetustissimum monumentum, cujuscunque Auctoris sit, nobis ediderit.

Sic a Romanæ Ecclesiæ codicibus, quales hodie evulgati sunt, expeditus, quædam adhuc disserere debeo de codice Ecclesiæ Africanæ, cujus statuta nuper ajebam fuisse in toto ferme Occidente venerabilia. Codicem hunc evulgavit Christophorus Justellus in tom. 1. suæ Bibliothecæ Juris Canonici veteris pag. mihi 321., præmissa eruditissima Præfatione, in qua antiqua omnia Africana Concilia complexus est. Distributus est liber in canones 133., quibus subscripsisse referuntur Episcopi 217. anno 419. in Concilio Carthaginensi, cui & S. Augustinus, & duo Romani Pontificis Legati interfuerunt. Post dictos canones addita est epistola Concilii Africani ad Bonifacium Papam, dein rescriptum Cyrilli Alexandrini Episcopi ad Concilium Africanum, post hæc exemplar formulæ fidei in Nicæno Concilio conditæ, postremo epistola Concilii Africani ad Cœlestinum Papam. Omnia autem & græce, & latine hodie habemus, quia Græci veteres tantam habuerunt erga Africanam Ecclesiam venerationem, ut ejus Acta ad suas Ecclesias transferre exoptassent. Verum, si candide fateri velimus, hic proprie dici non potest codex canonum Ecclesiæ Africanæ, sed Acta generalis Concilii Africani anno 419. celebrati, in quo & aliquot canones præstituti sunt, & alii in præcedentibus particularibus Conciliis jamdudum editi confirmati fuerunt. Ceterum in codice Africano negare non possumus descriptos

præ-

præterea fuisse canones Concilii Nicæni, quos Carthaginem attulerat Cæcilianus a Nicæno Concilio in Africam redux, ut dicitur in principio hujus Concilii, ibi: *Exemplaria fidei, & statuta Nicana Synodi, qua ad nostrum Concilium per Beata recordationis olim pradecessorem tua Sanctitatis, qui interfuit, Cacilianum Episcopum adlata sunt &c.* Forte etiam aliæ græcæ Synodi Africanis Episcopis receptæ tunc erant, præsertim Sardicensis, & Constantinopolitana generalis, quæ non videntur omissæ a tot gravissimis Antistitibus, ne eos ita credamus rerum suarum amatores, ut alienarum Provinciarum, aut ipsius Ecclesiæ generales regulas aspernarentur. Non est cur diutius immorer in hac re, quæ statim liquebit apud eos, quicunque integrum hoc Concilium evolverint, quale abs Justello describitur.

Illud tantummodo addam, prodiisse in Africa duo opuscula, alterum Ferrandi Diaconi Ecclesiæ Carthaginensis, qui discipulus fuit S. Fulgentii Ruspensis Episcopi prope medium 6. sæculi; alterum Cresconii Episcopi Africani prope finem sæculi 7.; sed illa sunt potius canonum breviaria, quam collectiones; siquidem in illis referuntur quidem Africanæ Ecclesiæ statuta, verum ita concisa, ut quasi per indicem exhibeantur, nec alias quispiam illis inniti possit, nisi prius cum suis autographis consonare prorsus agnoverit.

OBSERVATIO V.

De cæteris latinis collectionibus ante-gratianeis privato quorundam studio elucubratis.

II omnes, quos tanquam eximios canonum collectores latina fama celebrat, facile numerantur: videlicet Dionysius cognomento Exiguus, Martinus Braccarensis, Isidorus Mercator, Regino Prumiensis, Burchardus VVormaciensis, & demum Ivo Carnotensis. In istis tantummodo sistere juvabit, ut viam ad collectionem Gratiani omnino paratam habeamus.

Quis & qualis fuerit Dionysius Exiguus, luculenter exprimit Cassiodorus coævus auctor cap. 23. divinarum lectionum. *Fuit nostris temporibus Dionysius Monachus Scytha natione, sed moribus omnino Romanus in utraque lingua valde doctissimus, reddens in actionibus suis, quam in libris Domini legerat, aquitatem, qui scripturas tanta curiositate discusserat, atque intellexerat, ut undequaque interrogatus fuisset, paratum haberet competens sine aliqua dilatione responsum .... Qui petitus a Stephano Episcopo Salonitano ex Gracis exemplaribus canones Ecclesiasticos moribus suis, ut erat planus, atque disertus, magna eloquentia luce composuit, quas hodie usu celeberrimo Ecclesia Romana complectitur.* Paucis tradidit Cassiodorus, quæ & ad indolem, ceterasque Dionysii qualitates, & ad ejusdem collectionem pertinent; ex quibus quædam observatu digna occurrunt. Ait in primis: *Fuit nostris temporibus.* Subobscurum adhuc est hujusmodi tempus; nam scimus Cassiodorum anno 514. consulatum gessisse, anno autem 562. nonagenario majorem obiisse. Ex Trithemio supplebimus, quod deest Cassiodoro. Trithemius in lib. de Scriptoribus Ecclesiasticis, ubi a Dionysio tradidit confectum esse cyclum Paschalem, ita subdidit: *Inchoavit autem cyclum suum anno Domini 531. & claruit sub Justiniano Magno anno* 540. quibus fere consonat Beda in lib. de sex mundi ætatibus anno mundi 4480. tradens Dionysium primum fuisse, qui Paschales circulos inciperet ab anno Dominicæ Incarnationis, qui tunc incidebat in annum 532. Si fides est Bellarmino, ipse in libro de Scriptoribus Ecclesiasticis refert Dionysium scripsisse cyclum Paschalem anno 527. Ex his deducitur Dionysium Exiguum forte a tempore Hormisdæ Papæ usque ad tempora Vigilii floruisse. Dixi a temporibus Hormisdæ, idest post annum 514. ut verum adpareat, quod ait Cassiodorus: *Fuit nostris temporibus.* Sese enim refert Cassiodorus ad præteritum tempus, ut indicare videatur prope illa tempora, circa quæ in Consulari dignitate constitutus fuerat, quod contigit anno 514. Floruit autem usque tempora Vigilii Papæ, quia eum floruisse anno 540. ex Trithemio adnotavimus. His ceteroqui gravissimis conjecturis non consentiunt quamplures, qui tradunt collectionem Canonum a Dionysio Exiguo compositam fuisse, partim circa annum 496. partim circa annum 500. alii addunt completam fuisse in epistolis Hormisdæ circa annum 523. unde vero hæc eruant, qui ita asserunt, non video, nudis forte conjecturis, ut fieri solet in re, de qua historici Dionysio coævi silent. Imo ipse Dionysius in præfatione secundæ Partis sui Codicis fatetur se Gelasium Papam *præsentia corporali non vidisse*, cum tamen Gelasius anno demum 496. obierit. Nemo arbitretur nimis forte curiosam, aut etiam inutilem hanc disquisitionem meam, in qua solertius elaborandum vellem; etenim ex ea forte in cognitionem devenire possumus, quisnam fuerit hic

Dio-

Dionysius Exiguus, cujus indolis, & ingenii, quaque etiam de caussa novam collectionem adornare studuerit. Fuit, prosequitur Cassiodorus, *Monachus Scytha natione*. En gravissimam, urgentemque conjecturam, qua fretus opinionem meam jamdiu conceptam aperire non dubito. Anno circiter 518. Monachi quidam Scythæ, quos inter doctrina, & pietate excelluerat quidam Johannes Maxentius, propositionem hanc *unus e Trinitate crucifixus est*, proferre, ac totis viribus defendere in Oriente cœperunt; quæ propositio, licet vera esset, atque Catholicæ Fidei minime contraria, universo tamen Orienti jamdiu Nestorianorum, & Euthychianorum reliquiis turbato plurimum attulit incommodum; ex ea enim vulgo a Catholicis creditum erat renovari Euthychianorum errorem, ac si inde deduceretur humanam Christi naturam in Divinam transformatam aliquid fuisse perpessam. Delata caussa fuit ad Legatos Pontificios tunc temporis in Oriente existentes, apud quos non destiterunt Monachi se, doctrinamque suam dato fidei libello purgare. Detrectarunt Legati se hanc causam discutere, rati ex eo nova posse in Oriente schismata concitari, ad quæ potius compescenda missi fuerant; interea vero eosdem Monachos acriter objurgarunt, tanquam novitatis amatores, & inopportunis quæstionibus pertinaces. Monachi Scythæ ægre tulerunt Legatorum Pontificiorum rationem, statimque aliquot ex ipsis Romam festinarunt, penes Summum ipsum Pontificem causam suam oraturi. Hos Hormisdas tunc temporis Romanus Pontifex in primis benignissime excepit, prudenter vero causam discutere distulit usque ad reditum suorum Legatorum ex Oriente, ne forte Legatis, a quibus appellabatur, inauditis in causa procederet. Hic sisto conjiciens ex istis forte Monachis fuisse Dionysium nostrum, quem alia de caussa Romam e Cœnobiis advenisse prorsus ignoramus. Quænam enim, amabo, præter memoratam potuit esse occasio Dionysio Monacho, cujus propterea institutiones, & religiosæ vitæ professio eum ad solitudinem vocabant, in Urbe Roma omnium frequentissima tam diuturno tempore commorandi? Hæc si vera sunt, facile intelligimus quod de eodem Cassiodorus ait: *Moribus omnino Romanus*, decebat enim eum, qui Romam venerat, Romani Pontificis animum appellationis caussa sibi conciliaturum, ut Romanis moribus indulgeret, videreturque res Romanas peculiari prosequi voluntate. Facile etiam intelligimus, quomodo *in utraque lingua doctissimus* esset, qui scilicet Orientales disciplinas diutius edidicerat, deinde vero Romæ diutius commorans latinum etiam idioma addiscere potuerit. Intelligimus quomodo divinarum scripturarum Sacramenta scrutatus fuisset, qui novis propositionibus doctrinam Dominicæ Incarnationis exhibere una cum sociis suis contenderat. Intelligimus tandem, qua ratione permotus fuerit, ut novum can. Codicem apud Romanos exornaret, improbans Romani Codicis confusionem, ut scilicet ea ratione Romani Pontificis benevolentiam sibi captaret, coram quo sua, vel suorum causa pendebat. Hinc ipse omnium collectorum primus Codicem Canonum veluti duplicem fecit; in prima enim parte acta Conciliorum, Canonesve comprehendit; secundam Summorum Pontificum decretalibus Epistolis adornavit. Sic animo, & indole collectoris perspecta ad collectionem ipsam veniamus. In prima parte exorditur a Canonibus Apostolicis numero 50. non sane quod crederet illos vere Apostolis tribuendos fuisse, imo in sua ipse præfatione admonet illis plurimos suum non præbuisse consensum. Subdit deinde can. græcos latinitate donatos, videlicet Nicænos 20. Ancyranos 24. Neocæsareenses 14. Gangrenses 20. Antiochenos 25. Laodicenos 59. Constantinopolitanos 3. Chalcedonenses 25. in quibus finem esse Græcorum Canonum asseruit; adjecit postea can. 22. ex Sardicensibus, & 138. ex Carthaginensibus; in secunda parte recenset Epistolas decretales Siricii, Innocentii, Zozimi, Bonifacii, Cœlestini, Leonis Magni, Gelasii, & Anastasii. Forte autem in Anastasio opus suum complevit Dionysius, ut in eo integrum quintum Ecclesiæ sæculum concluderet; quod facile ex eo suspicari possum, quia, uti dictum est, primus Dionysius Exiguus tempora Ecclesiastica cœpit a Dominica Nativitate numerare. Fateor editas esse tanquam additamentum Dionysianæ collectionis decretales Hilarii, Simplicii, Felicis, Simmachi, Hormisdæ, & Gregorii junioris; sed hæc esse non posse Dionysii facile ex eo uno evincitur, quod Gregorius Junior vixerit longe post Dionysii ætatem. Num vero tantum Dionysianæ collectioni debeamus honoris, ut integrum omnino in ea sacrorum canonum codicem habeamus, certo asserere non ausim. Etenim quod attinet ad priorem partem, quæ potissimum in interpretatione græcorum canonum consistit, etsi consenserim Dionysium utriusque linguæ valde fuisse peritum, tamen plurimum me movet, quod nuper ex Cassiodoro laudabam, videlicet Dionysium fuisse *planum, atque disertum, & magna cum eloquentia luce moribus suis canones ex græcis exemplaribus composuisse*. Quid indicant aliud hæc verba, quam Dionysium non servasse literalem ordinem in interpretando, sed eloquentiæ suæ, cum disertus esset, plurimum indulsisse? Quod si verum est, non erit

cur

cur Dionysii interpretationem ita sequamur, ut ad eam, quasi ad tutissimum veteris disciplinæ præsidium, confugere debeamus; præsertim etiam quod Dionysium sciverimus ita affectum, ut quantum fieri posset causæ suorum, quam Romæ agebat, patrocinari deberet; præsertim rursus, quod Monachi Scythæ ejus ætatis novis rebus non delectarentur tantum, sed & imprudenter inhiarent. Quod pertinet ad alteram collectionis partem, illam profecto magni semper feci, non quod publica auctoritate unquam probatam, confirmatamve sciverim, sed quod Dionysius, cum Romæ esset, Romanorum Præsulum epistolas authenticas præ manibus habere potuerit, quas describeret, & quas nonnisi maxima petulantia corrumpere potuisset. Sed interea animadvertendum arbitror, non omnes Romanorum Pontificum, quæ tunc extabant, epistolas per Dionysium in codicem fuisse relatas. Quæ ut distinguantur, triplicis generis Pontificum veterum epistolas perpendere oportebit. Aliæ erant Synodicæ, quæ ad Fidem in Conciliis stabiliendam pertinebant; consueverant enim Romani Pontifices sententiam suam præmature significare illis, qui aut Concilium convocare meditabantur, aut ad Concilium ipsum perrexerant. Aliæ erant familiares, quales amicus ad amicum scribere solet; aliæ demum decretales, quibus vel interrogantibus Episcopis, vel generatim pluribus ecclesiasticæ disciplinæ capita tradebantur. Prioribus duobus epistolarum generibus omissis, retulit Dionysius solas epistolas postremi generis: proindeque solerter curare debebit unusquisque in exercenda critica arte ad perpendendam veterum epistolarum Pontificiarum auctoritatem, ne forte ex uno Dionysii Exigui silentio notam falsitatis inurat antiquissimis epistolis, quin primum animadvertat de quibusnam epistolis agendum sibi proposuerit? Restant adhuc adnotanda postrema illa verba Cassiodori: *Quos hodie usu celeberrimo Ecclesia Romana complectitur*. Num ergo Dionysii Exigui codex ita probatus erit per Romanam Ecclesiam, ut illum quasi proprium omnino receperit, & tanquam optimum disciplinæ sacræ monumentum? Minime quidem dubitaverim hunc codicem Romanis fuisse jucundissimum, jamdiu enim exoptaverant talem habere codicem, qui codicibus Græcis consonus videretur. Revera in Concilio Carthaginensi anni 419. cui Sanctus Augustinus interfuit, proposuerant Legati Pontificii quædam disciplinæ capita ab Africanis Episcopis amplectenda, tanquam a Synodo Nicæna jamdiu constituta. Africani vero, qui in suo codice illa minime habebant, petierunt, ut mitteretur ad Græcos, qui germana Nicænæ Synodi exemplaria in Occidentem adferret, atque hac de re summopere Maximum ipsum Pontificem rogarunt. Quænam itaque melior occasio esse poterat Romanis, quam in ipsa Urbe uti opera Orientalis Viri, qui novam faceret Conciliorum veterum interpretationem Græcæ Fidei consentaneam? Id etiam existimarunt opportunum esse unioni inter Ecclesiam Latinam, & Græcam, quæ variantes canonum codices habere jam in Chalcedonensi Concilio visæ fuerunt; quippe Romani, quoties hunc codicem Dionysianum in Græcorum conspectum produxissent, eodem tempore producere potuissent nomen Interpretis Græci, cui tanquam ejusdem nationis Viro fides deneganda facile non fuisset. Ceterum hunc codicem publica auctoritate donatum prorsus ignoramus, imo donatum non fuisse vel ex eo probari potest, quod in ipso inserta sint talia monumenta, quæ ipsius Dionysii testimonio in incerta prorsus Fide vagabantur, quemadmodum sunt can. codici præfixi, Apostolicorum nomine nuncupati. Hanc collectionem Dionysii Exigui hodie editam habemus apud Justellum in sua Bibliotheca Juris Ecclesiastici veteris tomo 1. pag. mihi 101.

Exemplo Dionysii Exigui Martinus Dumiensis primum, deinde Braccarensis Episcopus novam can. collectionem adornavit circa annum 570. Fuit ille e Pannonia oriundus, de quo ita scribit Gregorius Turonensis lib. 5. historiæ Francorum cap. 38. *Ad visitanda loca sancta in Orientem properans in tantum se litteris imbuit, ut nulli secundus suo tempore haberetur. Exinde Galliciam venit, ubi Episcopus ordinatur.* Cum itaque in Orientem perrexisset, linguæque Orientalis valde peritus audiret, nihil antiquius habuit, quam latinos vetustissimorum Conciliorum can. græcæ fidei reddere, & nova latinitate donare, ea motus ratione, quod *Can. qui in partibus Orientis ab antiquis Patribus constituti sunt, græco prius sermone conscripti sunt, postea autem succedenti tempore in latinam linguam translati sunt, & quia difficile est, ut simplicius aliquid ex alia lingua transferatur in aliam; simulque & illud accidit, ut in tantis temporibus Scriptores, aut non intelligentes, aut dormitantes multa prætermittant, & propterea in ipsis canonibus aliqua simplicioribus videantur obscura &c.* Ita idem Martinus in præfatione sui codicis, profitens se simplicius, & emendatius novam collectionem esse facturum, quam postea non juxta ordinem temporum digessit, sed bipartitus est, ut in prima parte ea referret, quæ ad clericos, in altera quæ ad laicos pertinerent. Utinam vero id ipse perfecisset, aut saltem perficere potuisset! Sed neque perficere potuit, neque eam collectionis rationem iniit, qua ipse

per-

perficeret. Non potuit in primis, quia latinos codices corruptos ipse testatur, & ex corruptis codicibus optima collectio speranda non erat; græcis autem codicibus licet ipse rerum græcarum amantissimus plurimum detulerit, tamen jam plura menda accesserant, præsertim prope finem sexti sæculi, quo Martinus scribebat, uti in Observatione tertia exhibuimus. Deinde quænam est optima ratio, qua Martinus se usum fuisse profitetur, ut magis sinceram, & simplicem collectionem formaret? Non integra can. verba ipse retulit, sed tantummodo sententias compendiaria ratione dispositas, de quo propterea ait Antonius Augustinus: *aliquando non ita latine facta, ut græce habentur, sed ex duobus, vel tribus capitulis diversorum Conciliorum, uno capitulo conscripto*. Hujus rei maximum argumentum est, quod universa Martini collectio 84. capitibus continetur, quibus complexus est can. universos græcorum Conciliorum, quos retulit Dionysius Exiguus, præterea Africanos quosdam, Toletanos, & Braccarenses can. adnexuit, quæ omnia longe memoratum numerum excedunt. Si observemus vel unicum caput 32. illud compositum est ex can. 3. Concilii Nicæni, ex can. 15. Concilii Braccarensis, & ex can. 6. Concilii Toletani I. Hanc can. confusionem recte observavit Justellus in editione hujus codicis in appendice tom. 1. suæ Bibliothecæ. Illud addam præterea, Martinum aliquando græcis canonibus contrariam sententiam affinxisse, quoties Occidentalis Ecclesiæ moribus adversabantur, uti advertit jam Antonius Augustinus in lib. 1. de emendat. Gratiani ad can. 9. Concilii Ancyrani, qui a Martino inversa omnino sententia refertur in cap. 39. collectionis. Fidant quicumque velint hujusmodi Interpretibus, & ex iis fulciant disciplinam sacram, quam tradunt, monumentis. Ego meliores. simplicioresve tutius exoptaverim; gloriarer quidem Martinum Braccarensem institutorem rerum sacrarum habere, non autem uterer eo, tanquam canonum collectore, in quo non tam doctrina spectanda est, quam simplicitas, & probata fides.

Quid vero non dicam adversus Isidorum Mercatorem, in quem hodie, tanquam in apertum deceptorem, universi propemodum Eruditorum calami jamdiu exacuuntur? Nomen ille Isidori mutuatus in primis, quo forte eximia Isidori Hispalensis fama incautis illuderet, tot figmenta in medium produxit, ut illis præcipue intermixtis Conciliorum canonibus, novam eo usque ignotorum decretorum collectionem sub initium octavi sæculi efformatam evulgaverit. Prodiit hæc illico gloriose; ut enim vetustissimorum, Sanctissimorumque Pontificum nominibus subdola Collectoris arte decorabatur, non potuit non decipere quamplures etiam Gravissimos Viros, a quibus tanquam sacræ antiquitatis venerabile scrinium recepta est sine discrimine. Nostra ætate vix est, qui Mercatoris fabulas sequatur, postquam communi eruditorum suffragio sunt reprobatæ, inter quos est Baronius, Bellarminus, Perronius, Antonius Augustinus, Sirmondus, Petavius, &, ut innumeros propemodum omittam, Christianus Lupus inter cetera ita scribens de epistolis decretalibus ab hoc Pseudo-Isidoro vulgatis: *Quisquis earum natales jam credit legitimos, atque authenticos, censetur nugas vendere, & fabulas*. Supervacaneum est hoc loco falsitatis argumenta expendere, vel quod hodie tritissima sint, vel quod suo loco in hoc opere accommodatius adferentur. Generatim adnotasse sufficiat decretales Isidorianas plurimum detraxisse potestati Metropolitanorum, & Synodorum Provincialium, & illarum caussa controversias quamplures exortas fuisse inter Episcopos, atque Archiepiscopos, quarum vestigium adgnosci potest in can. 1. dist. 19.

Non omittam tamen post proditam hujusmodi collectionem pluribus religiosum fuisse eandem latius producere, ac circumferre, bona fortasse fide; arbitrabantur enim rerum sacrarum thesaurum se reperisse. Hinc anno 785. Agilramnus Metensis Episcopus quædam capitula ex hac Isidoriana collectione derivata Hadriano Summo Pontifici obtulit, quæ hodie inter vetera ecclesiastica monumenta recensentur, quasi ab Hadriano ipso Pontifice confirmata. Vidit Stephanus Baluzius antiquissimum hujusmodi codicem in Bibliotheca S. Victoris Parisiensis, ut ipse testatur in præfatione ad Dialogos Antonii Augustini hoc titulo inscriptum: *Incipiunt capitula collecta ex diversis Conciliis, sive decretis Pontificum Romanorum ab Agilramno Metensi Episcopo, & Hadriano Papa oblata*. Similem titulum vidisse se profitetur Natalis Alexander in Tom. 13. histor. Eccles. pag. 54. in manuscripto optimæ fidei, & venerandæ antiquitatis Monasterii Lætiensis; ex quibus falsum esse deducitur, quod quidam sentiunt, scilicet non Agilramnum Hadriano, sed e converso Hadrianum Agilramno hanc collectionem obtulisse. Summis Pontificibus ea ætate aut prorsus incognita erat, aut nondum satis probata Mercatoris collectio, cujus rei argumentum ex eo habemus, quod Hadrianus Papa Carolo Magno dono dederit Codicem Canonum anno 774. in quo tamen nullum erat decretum ex illis, quæ peculiariter apud Isidorum Mercatorem recensebantur. Licet tamen post hanc Agilramni significationem

apud Romanos haberi cœperit plurimi hæc Isidoriana collectio, ita ut aliqui ex Summis Pontificibus fragmenta exinde referre non dubitaverint, nuspiam tamen collectionem ipsam ita probarunt, ut pro germano canonum, & decretorum archetypo illum haberent.

Superiores, de quibus huc usque egimus, collectiones sunt veluti primæ, ad quarum formam posteriores compositæ sunt, ut propterea in posterioribus nihil propemodum novi amplius occurrat, sed præcedentium collectionum capita alio tamen ordine disposita, modo brevius, modo fusius exhibeantur, iis exceptis Conciliorum canonibus, qui uniuscujusque Collectoris ætati respondent. Hujusmodi sunt collectiones Reginonis, Burchardi, & Ivonis; quemadmodum enim Regino ab Isidoro Mercatore, & Dionysio Exiguo, ita Burchardus a Reginone, a Burchardo Ivo Carnotensis acceperunt. Nonnulla de singulis adnotare juvabit. Regino in primis minus frequenter Isidori Mercatoris fragmenta laudat, quasi de illis dubitasse paullisper videatur; Conciliorum autem veterum canones ex Dionysii Exigui interpretatione producit. Præterea in suam collectionem plura transtulit fragmenta Sanctorum Ecclesiæ Patrum, Basilii, Ambrosii, Hieronymi, Augustini, Cassiani, Benedicti, Fructuosi, Bedæ, & Rhabani, quod mea sententia in antecedentibus collectionibus latinis nuspiam factum fuerat. Plurima item debemus Reginoni, quod plura fragmenta suæ ætatis nobis exhibeat, quæ alibi non reperiuntur, præsertim Concilii Triburiensis, ut omittam Nannetense, Rhemense, & Rothomagense. Adjecit præterea leges quasdam Theodosiani codicis, juncta interpretatione Aniani, leges etiam Francicas plures, quales habentur in Capitularibus, & Codice legum Burgundionum, ac Ripuariorum. Collectionis divisionem eandem servavit Regino, quam Martinus Braccarensis, videlicet in duas partes distribuens, & in prima de clericis, in secunda de laicis agens. Sunt qui putant ad usum Ecclesiæ Trevirensis jussu Rathbodi Trevirensis Archiepiscopi fuisse compositam, quod multa habeantur de illa Ecclesia: sed res mihi admodum dubia videtur; forte enim de Trevirensi Ecclesia peculiarius ibidem aliquando agitur, quia Règino in illa Diœcesi scribebat, dum Prumiense Monasterium S. Benedicti regeret in eadem Diœcesi constitutum labente sæculo nono.

Burchardus VVormaciensis Episcopus initio sæculi undecimi novum Codicem Canonum edidit in 20. libellos distributum, & quidem methodo non inconcinna, ad usum Ecclesiæ suæ VVormaciensis, quem propterea ad Brunichonem ejusdem Ecclesiæ Præpositum inscripsit; præcipue vero intendit, ut regulas præfigeret pro pœnitentibus excipiendis; hinc non tam plurium Conciliorum Canones, quam pœnitentialium variorum fragmenta recensuit. *Id quidem* (ita ipse in præfatione Codici suo præfixa) *vel ea ratione maxime flagitare videbaris, quod Canonum jura, atque pœnitentium forma in nostra quidem Diœcesi adeo confusa sint, atque inter se discrepantia, ut aut ex toto neglecta, aut omni pene auctoritate destituta, vel modice in ecclesiastica disciplina institutis apparere possint. Qua de caussa sæpe accidit, ut ad pœnitentiæ remedium confugientibus cum ob Canonum descriptionem confusam, tum ob Presbyterorum nostrorum ignorantiam non facile subveniatur, &c.* Verum non ad fontes, uti opus erat, in Canonibus describendis confugit, sed recentium collectionum auctoritati plurimum deferens, quidquid in illis rei suæ adpositum nosceret, id integrum in suum Codicem transferebat. E Reginone præsertim plura deprompsit, sed tali oscitantia, ut frequentissime Canonum inscriptiones depravaret: quippe Regino frequenter Canonibus præmittit hæc verba: *unde supra*, indicans de eadem materia inferius tractari, de qua superius egerat. Burchardus autem credidit commemorari per illa verba, velut auctorem sequentis fragmenti, illum ipsum, qui in præcedente laudabatur, ac propterea ipse, dum fragmentum idem referret, præcedentis auctoris nomine retulit. His addamus oportet Burchardum apud Germanos vixisse, quo tempore Germani Francis infensi plurimum erant; propterea Burchardus a capitibus Francicis in collectionem suam referendis sæpius abstinebat. Cum tamen aliquando ipsi opportuna essent certa loca Francorum Capitularium, ea referre non dubitavit, laudans tamen, ex aliis auctoribus propria sponte descripsit, unde tot errata nedum penes ipsum Burchardum, verum etiam in inscriptionibus sequentium collectorum profecta sunt.

Demum Ivo Carnotensis Episcopus, qui initio 12. sæculi floruit non longe a Gratiani ætate, auctor fertur duplicis collectionis, quarum alia *Decretum*, alia *Pannormia* appellatur, utrique autem eadem Præfatio inscripta est. Pannormia minoris est molis, quam vulgo tradunt primo ab Ivone confectam, deinde vero adauctam fuisse, & tum *Decreti* nomen ab Auctore accepisse. Minus celeber est Pannormiæ Codex; statim ac enim prodiit Decretum, illud unum visum fuit Ivonis opus, in quod Canonum Interpretes potissimum incumberent. De Pannormiæ, aut Decreti nomine quærant, quibus majus est otium, nihil enim, aut parum refert in hisce disputationibus immorari. Illud

sane

sane observandum est, in utroque Codice plura esse menda, ita ut non defuerit, qui propterea Ivonis Carnotensis tanquam viri sapientissimi opera fuisse denegaverit. Auctor itaque hujus operis, quicumque ille sit, non solum errata Burchardi in suos Codices transtulit, sed fragmenta præcedentium collectionum modo breviora reddidit, & concisiora, modo interpretatione, & adjecto glossemate fusiora. Quod in decreto peculiare est, referuntur sæpissime Juris Justinianei loca, quod latinis collectoribus eo usque infrequens fuerat. Cœperat quidem Regino Prumiensis, sed aliquot tantummodo, & ex Theodosiano Codice fragmenta laudare; plures etiam Leges ex Longobardorum consuetudinibus compositas. Primus Ivo, aut quivis alius Justinianeis Codicibus usus est etiam inter Ecclesiasticas collectiones; siquidem Ivonis ætate tum primum restaurari cœpit jurisprudentia Justinianea, cujus studium Ecclesiasticis Viris optimum visum fuit, etiam rerum ecclesiasticarum caussa; ut propterea post eam ætatem apud Latinos adparuerint Nomocanones, qui primum Justiniani ætate apud Græcos esse cœperant, ut superius jam suo loco adnotavimus. Videtur id quidem S. Bernardo displicuisse in lib. 1. de consideratione cap. 30. ita scribenti: *Et quidem quotidie in palatio perstrepunt Leges, sed Justiniani, non Domini*. Verum sancti Viri mens hujusmodi erat, ne quis ita Juris Justinianei sententias perscrutaretur, ut divinas Leges oblivisceretur.

OBSERVATIO VI.

Quid ex prædictis generatim sentiendum sit de Gratiani collectione?

QUÆ huc usque præfatus sum, abunde palam faciunt, qualis esse potuerit Gratianea post memoratas elaborata collectio. Date mihi eruditissimum virum omnis eruditionis genere præstantissimum, qui novæ collectioni Canonum adornandæ præficeretur, num forte sperabimus optimam collectionem? Quibus enim Codicibus utendum erat? Observavimus primo loco generatim nonnisi corruptos, & depravatos, vel ab ipsa primorum Conciliorum ætate esse potuisse Canonum Codices, depravatas interpretationes, sententias glossematibus intermixtis adauctas, immo etiam aliquando in contrariam significationem detortas. Privatis collectionibus fidendum non esse omnino ostendimus; publicas labefactatas fuisse demonstratum est. Num Gratianus ad Codicem Canonis Ecclesiæ universæ confugeret? At præterquamquod Gratiani ætate ignotum fuisse suspicor, jam secundo loco observavimus nullum unquam extitisse hujusmodi Codicem, qui totius Ecclesiæ auctoritate probatus indubiam prorsus fidem faceret. Vetustæ autem Græcorum collectiones jam ætate Gratiani Græcorum schismaticorum perfidia erant turpiter deformatæ: omnes nonnisi ambitum sapiunt. De duabus collectionibus, quæ Romanæ a quibusdam creduntur, nihil dixerim. Satis quarto loco de illis disceptatum est; præterquamquod Gratiano prorsus ignotas fuisse facile arbitror, cum ex illis ne unum quidem fragmentum a Collectore nostro depromtum fuisse adpareat. Collectio autem Canonum Africanorum per se satis non est, ut novæ collectioni materiem suppeditet, cum non aliud sit, quam unicum totius Africæ Concilium anno, ut diximus, 419. celebratum. A Dionysio Exiguo plura immutata fuisse animadvertimus, quemadmodum etiam a Martino Braccarensi, quorum tamen collectiones vix affirmaverim videri potuisse a Gratiano, cujus ætate erant jam propemodum antiquatæ, atque ita dixerim, extra commercium studiosorum. Proferantur nunc Isidori Mercatoris opera: hinc forte Gratianus optimam collectionem elucubraturus erat? Forte ex Reginone, Burchardo, Ivone, aliisque contemporaneis bene multis, quibus unus, idemque fuit Canonum describendorum fons, & origo? Sane quum ad hæc animadverto, non possum non condolere Gratiano, qui cum vellet novam collectionem Canonum edere, non nisi depravata, & falsa Canonum exemplaria præ manibus habere potuerit, unde minus probam collectionem posterior ætas susciperet. Hæc generatim dicta sunto. Adhuc alia nunc adnotemus, quibus Gratianeum opus modo adhuc præ Gratiani manibus existens, modo in publicum evulgatum, modo plurium usu receptum quasi e specula contemplemur.

OBSERVATIO VII.

De persona, indole, & studio Gratiani.

GRatiani personam demonstrant natalia, susceptaque vitæ ratio; indolem industria, & vis ingenii; studium demum peculiaris instituti professio; cui addere possumus temporis, & loci, in quo vixit, peculiaria adjuncta. Ut pauca de singulis attingamus, omitto

mitto lubens fabellam illam, quæ jamdiu S. Antonino displicuit in 3. parte Chronicorum tit. 18. cap. 4. qua traditum ab aliquibus fuit Gratianum Germanum fuisse Petri Lombardi, & Petri Comestoris, omnesque ex adulterio natos, quorum Mater ob egregiam nominis famam sibi ab unoquoque partam fertur nunquam potuisse de commisso adulterio dolere, aut pœnitentiam demonstrare. Vulgaris opinio est Gratianum Clusii in Etruria natum fuisse circa finem 11. sæculi, vel principium 12. adolescentiorem vero factum Bononiam se transtulisse, ibidemque Monasterium S. S. Felicis & Naboris ingressum sub regula S. Benedicti diu vixisse, & circa annum 1151. collectionem suam composuisse; quod tamen Trithemius in lib. 2. de viris illustribus Ordinis S. Benedicti refert ad annum 1127. Inter Trithemium, ceterosque Scriptores jam intercessit Bellarminus de Scriptoribus Ecclesiasticis asserens Gratianum anno 1127. collectioni primam admovisse manum, anno autem 1151. eandem penitus absolvisse. Ad rem hanc faciunt quæ habentur apud Gratianum post Canonem 31. cau. 2. qu. 6. ubi apostolorum appellationum caussa petendorum formula exhibetur. Ait Gratianus: *Forma apostolorum hac est: ego ille Sanctæ Bononiensis Ecclesiæ Episcopus, &c.* quæ verba demonstrant Bononiæ collectionem hanc fuisse elaboratam: Subditur autem anno MCXLI. uti habetur post Romanam correctionem. Hæc recte consonant cum anno, quo forte Gratianus memoratam causam 2. discuteret. Vulgati quidem quemadmodum etiam MSS. Codices aliam lectionem exhibebant: Recte vero visum fuit Romanis Correctoribus aliam potius apponere, vel quod facile fuerit ex memoratis notis MCXLI. hæc fieri MCLXI. quemadmodum vulgatæ editiones habebant, vel quia annus MCXLI. congruit cum indictione quarta, quæ eodem in loco a Gratiano adnotata est.

Gratiani industriam, & ingenium vel ex una ejusdem collectione auguramur. Fuit ipse, ut patet, mentis acumine præditus, præsertim vero ut novis artibus, atque distinctionibus Patrum dicta, quæ viderentur adversaria, conciliaret: verum non satis excultus, uti collectorem decebat: Græcæ linguæ in primis ignarus, deinde ita in sententiarum digestione omnia confundens, ut nullam omnino methodum proponere sciverit, aut aliquando propositam constanter servaverit. Item tantam habuit recentiorum collectionum fiduciam, ut sine discrimine quasi res certas, & procul omni dubitatione captaret, quidquid in ipsis legeret; quod sane indicat Gratianum in vetustorum Patrum lectione minime fuisse versatum, ac propterea nihil aliud disciplinæ Ecclesiasticæ addidicisse, quam quæ vulgo obscura sæculi 12. ætate traderetur. Sed de his fusius infra.

Qua autem voluntate, & peculiari animi inclinatione propenderit, licet nemo quod noverim ex historicis attigerit, facile tamen conjicere possumus, cum observemus Gratianum professione Monachum fuisse, & circa finem 11. sæculi apud Florentiam natum; ineunte autem, & ambulante sæculo 12. Bononiæ educatum. Fuit itaque professione Monachus, & quidem ea ætate, qua Monasteriis exemptionum privilegia concedi cœperant, partim ex Summorum Pontificum munificentia, qui ut plurimum ex Monasteriis Benedictinis eligebantur, ut liquet in Gregorio VII. anno 1073. Victore III. anno 1086. Urbano II. anno 1088. Paschali II. anno 1099. Gelasio II. anno 1119. post cujus obitum Cardinalium comitia ad novam Papæ electionem in Monasterio Cluniacensi S. Benedicti edita perhibentur; partim ex precibus aut Fundatorum, aut eorundem Monachorum, quibus a Summis Pontificibus ab Episcoporum potestate se, suasque Ecclesias eximi postulabant; uti adparet ex Epistolis Gregorii 7. ad Manassem Rhemensem Archiepiscopum lib. 1. epist. 13. epist. 31. ad Lanfrancum Cantuariensem, epist. 30. ad Fratres Monasterii S. Mariæ in Episcopatu Dordonensi, epist. 62. ad Hugonem Cluniacensem Abbatem, epist. 81. ad Udonem Trevirensem, item lib. 11. epist. 15. 49. & 69. uti præterea adparet ex Concilio Melphitano circa annum 1090. in quo Abbatibus, & Præpositis Monasteriorum decimas sine Episcoporum concessione percipere permissum fuit. Quid referam sexcenta hujusmodi monumenta, quæ Gratianeo sæculo in favorem Monachorum emerserant, qua ætate nova quodammodo regiminis forma in Monasteriis est instituta, ut propterea vero admodum simile sit Gratianum ita novis Monachorum institutionibus adhæsisse, ut in sua collectione easdem quoad fieri potuerit & proponere, & illustrare adamaverit. Fuit item Gratianus natalibus Florentinus, educatione Bononiensis. Sive Florentini, sive Bononienses ea ætate adversus Henricum Imperatorem acerrime restiterunt, & quidem communi voluntate nemine dissentiente, ut specialiter de Florentinis testatur optimus Auctor Villani in Libro, cui titulus *Croniche Fiorentine* lib. 4. cap. 22. ad annum 1080. necnon in cap. 28. ejusdem libri ad annum 1113. Laudandam autem censeo Gratiani œconomiam, qui apud Florentinos, & Bononienses educatus inter gravissimas controversias in sua collectione nihil ad eam rem pertinens disputandum præcipue, dirimendumque susceperit.

OBSERVATIO VIII.

De tempore, quo Gratianus collectioni suæ Operam dedit.

CUM dixerimus medio sæculo 12. a Gratiano collectionem Canonum fuisse compositam, satis, superque temporum Gratianeorum improbitatem attigimus. Non sunt hæc silentio prætereunda, cum de collectore agamus, quem sacra antiquitas prorsus latebat; quique omnia juxta suæ ætatis mores, & libros discutiebat. Improba tempora appello triplici de caussa, primum ratione diutinarum dissensionum, quæ universam præcipue Italiam fusdeque turbarunt; deinde ratione Sacrorum Codicum, qui aut deperditi erant, aut enormiter depravati, aut ad eruditorum manus facile pervenire non poterant, si qui forte integri in Bibliothecarum pulvere latuissent; postremo ratione ecclesiasticæ disciplinæ plurimum tunc temporis lapsæ, quam propterea unusquisque Sacrorum Canonum studiosus, ipsi præ cæteris Summi Pontifices deplorabant.

Nemo itaque ignorat, quamdiu vexaverint Italiam acerrimæ contentiones ab ætate Gregorii VII. usque ad integrum ferme 12. sæculum, divisa enim in plures factiones unaquæque regio videbatur gravissimum publicis rebus excidium minitari. Ipsa Romana Civitas majori zelo semper alias defensa, plura etiam passa fuit incommoda ob frequentes hostium incursiones modo aperta vi factas, modo callide attentatas. Eo res pervenit, ut etiam sacrarum rerum ratione deplorabile schisma diu perseveraverit, pluresque simul per integrum sæculum de Summo Pontificatu contenderent.

In tanta rerum perturbatione vix concipi potest, qualis fuerit rerum sacrarum vetustissimarum cura, atque inquisitio, unde alterum incommodum Gratianeæ ætati accessit, ut nemo Canones collecturus integros posset alicubi Codices invenire: facile enim constat in Florentina Civitate Gratianum uti Codicibus non potuisse propter incendium Civitatis, quod bis universas prope urbanas Scripturas perdidit, testante memorato Villani loco citato lib. 4. cap. 29. scribente, anno 1115. mense Maii maximam Civitatis partem ignis impetu exarsisse, rursus vero anno 1117. novo incendio illa fuisse deperdita, quæ non perierant primo, deperdita præsertim fuisse rerum antiquarum volumina, illa etiam, in quibus ipsius urbis monumenta vetustissima continebantur. Alibi vero Gratianus quos habuisset libros? Non sane ex Græcis, & Orientalibus adsequi poterat; cum Græci novo schismate ab Occidentalibus divisi essent, nullamque haberent rerum sacrarum communionem. Gravissimæ scissioni caussam dederat Michael Cærularius Patriarcha Constantinopolitanus circa annum 1053. in Latinam Ecclesiam universam plurima molitus, quamobrem Bernardus, qui 12. sæculo vivebat, ita scribit ad Eugenium III. *Ego addo & de pertinacia Græcorum, qui nobiscum sunt, & non sunt, juncti fide, pace divisi, quamquam & in fide claudicaverunt a semitis rectis.* Solis itaque Latinorum Auctorum Codicibus utendum erat Gratiano, iisque, quemadmodum erant, corruptis, & depravatis, sive non ex autographorum integritate, sed ex pravis collectionibus omnino traductis.

De Disciplina Ecclesiastica 11., & 12. sæculi non est cur fusius loquar. Ejusdem corruptelam apprime norunt quicumque vel mediocriter in historia Ecclesiastica versati sunt, adeo ut apud plurimos dubitetur, num res Ecclesiæ in deteriori conditione fuerint, cum fides oppugnaretur ab Hæreticis omnium pessimis, an Gratianea hac ætate, cum salva fide, mores Fidelium depravati undequaque adparerent. Quicumque voluerit de hac re sobrie judicare, legat S. Bernardum ejus ætatis Scriptorem in libris de consideratione ad Eugenium Papam, ubi plurima fuse exponuntur, & declamatur præsertim adversus Clericorum abusus. Revera apud Concilia illius temporis patet, qualis fuerit Clericorum incontinentia, ambitio, scurrilitas, avaritia, rerum sacrarum contemtus; paucis enim exceptis, qui suadentibus præsertim, & urgentibus Pontificibus Maximis vitam communem elegerunt, cæteri pessimum sui ipsorum exemplum præbebant; unde occasio laicis fuit sacra ipsa contemnendi, eisdem Clericis decimas acerrime denegandi, immo etiam bona Ecclesiarum diripiendi, ac devastandi; deinde vero cum res in meliorem frugem reverti videretur, non aliter Laici ad restitutionem adigi potuerunt, quam si Monasteriis potius, vel Canonicis & decimas, & Jura Ecclesiastica concedere se posse obtinuerint, unde Monachi præ Clericis sicuti ditiores, ita etiam venerabiliores apud Laicos facti tum, & habiti fuerunt. In hisce temporum circumstantiis positus erat Gratianus, cui si quod lumen inter tot tenebricosas caligines affulgere potuit, illud sane nonnisi exiguum fuit, & vix aptum, ut mediocris utilitatis collectioni prodesset.

OBSERVATIO IX.

De Gratiani methodo, & ejusdem Collectionis argumento.

PErperam vulgo Gratianea Collectio *Decreti* nomine nuncupatur; neque enim in primis Decretum est, sed potius Collectio Decretorum; deinde Gratianus, ut arbitror, hoc nomen codici suo nusquam dedit, ac propterea in melioris notæ editionibus ita solum inscribitur: *Concordia discordantium Canonum*, atque hoc nomine appellatus est Codex a veteribus, qui non longe post Gratianum scripserunt, uti adparet in cap. 20. de electione in additionibus, ubi Innocentius III. Gratianeo sæculo vivens habet ad Gratianum respiciens: *Quidam vero ad concordiam discordantiam revocantes repugnantiam Canonum prædictorum sopire quodammodo videbantur* &c. Decreti itaque nomen ex vulgari potius appellatione profectum est, ad exemplum forte Ivonianæ collectionis; quæ paullo ante Gratianum sub nomine *Decreti* prodierat.

Porro ex germana illa inscriptione codicis Gratianei, *concordia discordantium Canonum*, clarissimum eruimus totius operis argumentum. Gratianus in recentiores sui temporis collectiones incidens, & pro modo ingenii decreta in illis contenta meditatus, agnovit quædam inter se se videri contraria, forte etiam idipsum agnovit ex eo, quod audivisset quosdam contrariis opinionibus disputantes, singulos autem canonum Sacrorum regulis innixos, eodem ferme pacto, quo hodie Theologorum, quos Scholasticos vocant, sectas divisas, atque in pluribus contrarias frequenter experimur, omnes etiam ejusdem, quem sibi sequendum proponunt, vestigiis inhærere se profitentes, illud arbitratus est utile esse, si discordantes, ut ipse ait, canones ad concordiam revocaret. Et en totius Gratianei operis argumentum, ex quo proprie opus idem non meram collectionem canonum dicere poterimus, sed quædam potius Ecclesiastici juris documenta variis distinctionibus elucubrata, adjectis pro rei opportunitate capitibus, probationis, & demonstrationis caussa. Quid vero? Parendum est recepto errori. Vulgus collectionem canonum credidit, atque hodie talem præsefert imaginem sui, ut tanquam vera collectio habenda sit; etenim potissima canonum descriptorum in præsens ratio habetur, & qui numeris distincti posteriore manu fuere, ut infra dicemus, & diversis characteribus designati, ita ut Gratianea verba, & explicationes, in quibus potissimum Gratianus totius ingenii vires insumsit, minimi habeantur, atque Interpretes tantummodo in canones ibi descriptos intendant. Per me ita sit: Habeamus opus Gratiani, ut meram collectionem. Hac enim de causa emendationem suscepi a Gratiani sententiis penitus abstinens, cum parum eruditorum intersit. Sed interea non omittam in Gratiani ipsius methodum aliquantisper inquirere; ex hac etenim observatione magis magisque liquebit, quale Gratianei codicis judicium habere unusquisque debeat.

In eo hodie generatim eruditi universi concordant cum Antonio Augustino lib. 1. de emendat. Gratiani Dialogo 1. ita scribente: *Si artem requiras* (apud Gratianum) *& ordinem docendi, frustra laborabis*. Revera si præcipuam totius operis divisionem attingamus, distribuitur illud in tres partes, quarum prima complectitur distinctiones 101., secunda causas 36., tertia alias distinctiones 5., sed adjecto titulo *de Consecratione*, ut has forte a prioribus auctor quoquo modo distingueret. Quid sibi hac divisione voluerit Gratianus, nemo sanus intelligit. Nam quæ ratio eum movere poterat, ut postremas distinctiones separaret a primis? quæ rursus ratio, ut varias quæstiones modo sub causarum, modo sub distinctionum titulo discuteret? Unicam, quod video, inter causas & distinctiones, diversitatem observandam nobis exhibet, in distinctionibus ab una ad aliam materiem quasi more præceptoris progredi; at in causis ad instar recentium casuistarum quandam facti speciem proponere, pluribus deinde quæstionibus ex facto emergentibus satisfaciendo. Verum unus, aut alter ordo vel distinctionum, vel causarum satis erat operi integro elucubrando, nec erat, cur distinctionibus causæ intersererentur. Præterquamquod eædem ferme materiæ tam in causis, quam in distinctionibus discutiuntur, ut videatur auctor in causis eorum immemor, quæ jam in distinctionibus pertractaverat. Exempli gratia in prima parte dist. 22., & sequentibus expendit, quid servandum sit in Ordinationibus Clericorum; at rursus idipsum explicat in secunda parte cau. 1. qu. 1., ubi de Simoniacis ordinationibus reprobandis sermonem instituit. In causa 27. 31. 32., & sequentibus de conjugiis agit, de quibus jam in distinctione 30. disseruerat. In tertia tantum collectionis parte videbatur expendere voluisse, quæ ad Consecrationes Ecclesiarum, Baptizandorum, Confirmandorum, & Ordinandorum pertinebant; sed jam de his sermonem fecerat in distinctione 23. 48. 50. 64., & 65.

Quod

Quod si peculiariter ad singulas distinctiones, & caussas descendere velimus, eo clarius constabit nullum omnino ordinem rerum fuisse servatum. Initio quidem Gratianus generatim de legibus orationem instituit, recto sane ordine, nisi divisionibus suis rem ita confudisset, ut sæpe digressus fuerit a proposito suo, opusque habuerit lectores, quos secum alio abstraxerat, ad præscriptam materiem identidem revocare. Hinc cum in 1. 2. 3. & 4. distinctione de juris naturalis ac positivi discrimine disserere voluerit, monet initio distinctionis 5. *nunc ad differentiam naturalis juris, & ceterorum revertamur*. Putaret quispiam Gratianum in hac distinctione 5. aliquid de jurium differentia tradidisse. Sed expectationi non satisfecit Gratianus, qui levi occasione arrepta totus fuit in explicando munere recens enixæ mulieris, ut ostenderet ad eam virum eo temporis accedere non debere, nec ipsam mulierem posse in Ecclesiam admitti. Amplius digreditur: nam in distinctione 6. ita exorditur: *Quia vero de natura superfluitate sermo cœpit haberi, quæritur an post illusionem, quæ per somnium solet accidere, vel Corpus Domini quilibet accipere valeat, vel, si Sacerdos sit, sacra Mysteria celebrare?* Ad rem tandem venit in dist. 7. 8. 9. & 10., ubi juris origine, & caussis exploratis proposita jamdiu juris naturalis, & positivi, imo etiam Ecclesiastici, & Civilis Juris discrimina expendit. In dist. 11. repetit eadem, de quibus jam abunde egerat in distinctione 8. de consuetudinibus inducendis. In dist. 12. de consuetudine disserit, rursus vero in duabus sequentibus distinctionibus remeat ad juris naturalis scientiam, tradens nullam in eo dispensationem admitti posse. In distinctione 15. profitetur se de jure naturali, constitutione, & consuetudine satis disseruisse, pergere autem ad leges Ecclesiasticas, quasi de illis nondum disputasset; recenset propterea canonicas Scripturas, & Codices authenticos ab apocryphis secernere studet. Optandum esset, ut hujus distinctionis materiem solertius investigasset, antequam collectioni suæ adornandæ manum admoveret. Postquam vero & de Conciliis sive Generalibus, sive Provincialibus, necnon Summorum Pontificum Decretalibus pluribus distinctionibus multa complexus fuerit, in distinctione 20. & sequentibus de Ecclesiasticarum personarum statu, gradibus, & ordinatione disputat: sed interea more suo digreditur; nam cum ante canonem 3. dist. 25. peculiariter concluderet Episcopum ab omni etiam, ut ajunt, veniali labe esse debere purgatum, in canone 4., (cui ab auctore Paleæ ad eandem rem additus est quintus), agit de igne purgatorio. Rursus cum dixisset Episcopum bigamum ordinari non posse, data occasione quærit, an bigamiæ labes per baptismum tollatur in dist. 26., deinde in dist. 27. & 28. de continentia Sacerdotum, Diaconorum, & Subdiaconorum agens intermiscet disputationem, num qui continentiam vovit matrimonium contrahere valeat? In dist. 29. en rursus Gratianum quasdam positivi juris differentias expendentem; ait enim positivum jus ex caussis, loco, tempore, & persona considerandum esse; atque in hac re valde perspicua in tota distinctione 30. 31., & 32. variis propositis exemplis immoratur, plura ibidem congerens, præsertim de Manichæorum superstitionibus, & continentia Clericorum, de qua jam superius egerat dist. 27. & 28., eaque occasione in dist. 33. illud suscipit disputandum, utrum Sacerdos ordinari possit, qui primum & uxorem & concubinam habuerit, quod potius pertinebat ad dist. 25. aut 26. Sed quid hoc memoro, cum in dist. 34., & sequentibus usque ad 49. cæteras persequatur ordinandorum Sacerdotum qualitates, de quibus jam in dicta dist. 25. tractaverat? Singularis est ratio in dist. 50., ubi Gratianus allatis in utramque partem Sanctorum Patrum sententiis disputat prolixius, num Clerici graviorum criminum conscii post peractam pœnitentiam ad priores gradus restituendi sint? At postquam plura adduxisset ad concilianda, quæ attulit fragmenta, rem integram ita flectit, & obscurat, ut interpretes egeat interprete; etenim nunc uno, nunc altero modo distinguit, quasi neutrum probet, ut videre est ad calcem canonum 28. 34. 35. 51. 52. & 61., ac postremo re paullisper explicata quædam sibi rursus objicit, quin tamen difficultatem propositam dissolvat. In dist. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. & 61. enumerat varia personarum genera ex iis, qui nequeunt ad sacros Ordines promoveri; atque inter cæteros recensens filios Presbyterorum, occasionem arripuit disputandi, num paterna vitia filiis noceant. Præterquamquod repetit ibidem, quæ jam demonstraverat in dist. 36. 37. 38. & 39. pergit in dist. 62. & 63. ad personas, quibus jus eligendi tribuendum est, ubi tamen variis in contrarium argumentis oppositis congrue non-satisfacit, ut in hac re *concordia discordantium Canonum* ipsi defuisse videatur. Ab electione recte ad consecrationem perrexisset in dist. 64. & 65., nisi plura ibidem de Cathedrarum prærogativa intermiscuisset. Descendit ad Ordinationes inferiorum Clericorum in dist. 66. 67. 68. 69. 70. 71. & 72., ubi cum aliqua dixisset de non ordinandis extraneis, nisi a proprio Episcopo commendatis, de literis commendatitiis sermonem instituit in dist. 73. Subdit in sequentibus de persona ordinandorum, & de temporibus ordinationis in dist. 74. & 75., sed ea occasione tem-

tempora jejuniorum expendit in dist. 76., subjiciens deinde in dist. 77. & 78. quamplura confusa, atque permixta, ut videatur ibidem adjecisse, quæ in superioribus forte oblitus fuerat. Revertitur in dist. 79. ad ordinationes Episcoporum, & in dist. 80. loca illa Episcopis adsignat, quæ sunt frequentatiora. His absolutis ad alia prorsus se manum admovere profitetur Gratianus in dist. 81. ita exordiens: *Hæc de ordinandis, & ordinatoribus, atque de singulorum graduum distinctionibus, & officiis dixisse nos sufficiat. Verum, quia aliquantulum in his immorati sumus, quædam præcedentibus cohærentia sub epilogo ad memoriam subjiciamus. Debet ordinandus in Episcopum, (ut Apostolus scribit), esse sine crimine, idest sine peccato mortali, quod non solum de Episcopo, sed etiam in quolibet electo ad aliquam præposituram Ecclesiæ oportet intelligi*. Quæ deinde longa distinctione probat, & Patrum sententiis confirmat; cum vero in canone ultimo adduxisset quoddam Concilii Carthaginensis Decretum, quo præcipitur viduis, quæ alimenta Ecclesiastica percipiunt, ut Ecclesiam precibus, & orationibus adjuvent, hac occasione in dist. 82. quæsivit, num Episcopi viduas, & pauperes alere teneantur, & in Canonibus sequentibus ad alia omnino divertens de Clericis lapsis restituendis rursum agit, quæ erat prolixa materies distinctionis 50. Subdit rursus de qualitatibus ceteris Episcoporum usque ad dist. 91., post quæ in dist. 92. ita concludit: *Cum autem ad Ecclesiam venerint, corde magis, quam voce cantandum meminerint*; proinde in tota ferme distinctione de cantu, & canendi officio loquitur, non omittens tamen quædam more suo intermiscere ad Episcopos, & Presbyteros pertinentia, quos sua Parochia non recepit. Nullo autem modo superioribus nectitur distinctio 93., ubi agitur de obedientia, quam inferiores superioribus exhibere tenentur; ubi tamen observamus alia quamplura de muneribus Sacerdotum, de improbando despectu sanioris doctrinæ, & alia passim. Longe etiam distat materies dist. 94., cui est hæc prælectio: *Subdiacono etiam summus Patriarcha vices suas committere valet*. Et quod magis est, sub hoc themate tria capita subjiciuntur, singula fere alium ad finem spectantia; Primum quidem ad rem propositam pertinet; secundo decernitur excommunicandos illos esse, qui legatos Sedis Apostolicæ turbant; tertio cohibentur Archidiaconi, qui supra Presbyteros jurisdictionem exercere præsumunt. Non minus longe abscedit Gratianus a superioribus in dist. 95., ubi quærit, num Presbyteri possint baptizare, confirmare, & consecrare, adductis autem contrariis Patrum suffragiis nullam interpretationem adjicit, nec memor est sui propositi, quod in ipsa operis inscriptione exhibuerat. In dist. 96. meminit se in Can. 8. dist. 79. quædam retulisse de Honorio Augusto, ideoque, quod ibi deesse videbatur, supplet hoc loco, sicut etiam in sequenti distinctione, ubi tamen Can. ult. demonstrandum aggreditur, Ecclesiam Romanam non consuevisse suscipere legationem sine signatis apicibus. Rursum ad alia gradum facere se profitetur Gratianus in dist. 98. ibi: *Quæ circa ordinandos sint observanda, multorum auctoritatibus monstrata sunt. Sed quia veritas rei nonnumquam obscuratur mutatione provinciæ, decretum est sacris canonibus, ut peregrini, nisi quinque, vel eo amplius suorum Episcoporum fuerint commendati chirographis, non ordinentur*. Credideris certe in sequentibus hanc, aut similem materiem pertractari: sed cetera non respondent, nam statim in longinqua abit Gratianus ita præfatus in dist. 99. *De primatibus autem, quorum supra mentionem fecimus, quæritur, quem gradum in Ecclesia obtineant &c.* Dein in dist. 100. totus est, ut concludat Episcopis non licere ante acceptum pallium sacras Ordinationes celebrare. Demum in dist. 101. priorem hanc sui codicis partem absolvit, ajendo duos in una provincia Metropolitanos esse non posse. Quis non miretur tantam rerum confusionem?

Hactenus de electione, & ordinatione Clericorum tractavimus: Nunc ad simoniacorum ordinationes transeamus. Ita Gratianus partem 2. sui decreti incœpturus. Jam autem his fere verbis professus fuerat initio dist. 31., montes se satis de Clericorum ordinatione fuisse loquutum, quamquam deinde & de eadem plura subjecerit. Hoc autem in loco idem ferme peragit; nam eo ipso, quo profitetur se de ordinationibus tractasse, præparat se ad novam de eisdem ordinationibus, per simoniam scilicet celebratis, disputationem. Num saltem a digressionibus abstinebit? Minime gentium; nam in ipsa causa 1., ubi ceteroqui de simoniacis ordinationibus sibi agendum proponit, quærit, num simoniacus hæresi renuncians sit ad Episcopalem gradum recipiendus, eaque occasione plura disputat de baptismo Hæreticorum, de iis, qui a falsis Episcopis ordinantur, de charactere baptismatis, de illis, qui cum hæreticis orant, aut ab ipsis eulogias accipiunt, de remissione peccatorum, quæ non ex hominum merito, sed ex Dei virtute dependet, de alimentis pauperibus suppeditandis, de crimine paterno, num illud filiis obsit, de consecratione Ecclesiarum, de dispensatione sacrorum Canonum, & aliis similibus a simoniacis causis valde discretis. Transit post hæc Gratianus ad 2. causam, ubi plura discutit de judiciis, testibus, accusatio-

ationibus, appellationibus, uno verbo, de re judiciaria, atque, ut a simonia ad hoc gradum faceret, ita exorsus est: *His breviter præmissis ad ea veniamus, quæ Ecclesiæ severitate disciplinæ parata est ulcisci, ostendentes, quibus accusantibus &c.* Arbitratus est, ut videtur, Gratianus judiciarias res ita a caussis simoniacis dependere, ut de simoniacis caussis præmittenda foret exacta disputatio. Caussa tertia, & quarta potius secundæ cohæret; agitur enim in illis de accusationibus; & restitutione spoliatorum, quemadmodum etiam in caussa quinta, ubi tamen plura permixta sunt de Conciliis, & eorundem celebratione. Eadem judiciorum materies pertractatur in caussa sexta; ad septimam vero sine ordine pergitur, ut inquiratur de coadjutoribus Clericorum ægrotantium, aut senio confectorum, de translationibus, & renunciationibus Episcoporum. In caussa octava en rursus Gratianum revertentem ad simoniacas ordinationes, atque eas, quæ fiunt vivente adhuc Episcopo per designationem successoris. In caussa 9. persequitur tractatum de Ordinationibus Clericorum, quem toties se absolvisse jam professus fuerat. In caussa 10. alia omnino materies sine ordine subjicitur, videlicet de rerum Ecclesiasticarum administratione, quæ Episcoporum vigilantiæ, & sobrietati committitur. Sed in caussa 11. rursus arripuit Gratianus caussas judiciarias, quod præsertim attinet ad forum competens Clericorum, in qua tamen re non satis moratus est; nam statim in caussa 12. denuo regressus est ad bona Ecclesiastica, & ad expendendam potestatem, quam in illis sive viventes, sive morientes exercere possunt Ecclesiastici administri. In caussa 13. complexus est Gratianus jura quædam Ecclesiastica decimarum, & sepulcrorum, necnon eorundem jurium præscriptiones. In 14. damnantur Clerici ad usuras intenti, eaque occasione discutitur, num de usurarum lucris possit quis eleemosynam elargiri? In caussa 15. mirum est, quam varia & longe dissita simul congerat Gratianus. Quærit enim 1., num crimina sine voluntate commissa sint imputanda? 2., an pro impensis patrociniis liceat Clericis munera exigere? 3., an ex mulieris confessione quis sit condemnandus? 4., an die dominico debeat caussa ventilari? 5., an accusato neganti sit purgatio deferenda? 6., an confessio sit cruciatibus extorquenda? 7., an sine Synodo Episcopus valeat Sacerdotem damnare? 8., an sponte confessus se ante Ordinationem peccasse, possit suscepti ordinis officium exequi? Quæ sane omnia mentem in varias distrahunt partes, & quemadmodum ad judiciorum materiem spectant, commodius in superioribus a Gratiano pertractata fuissent. In caussa 16. 17. 18. 19., & 20. de Monasteriis, & rebus ad Monasteria pertinentibus differit auctor noster; identidem tamen varias quæstiones interserit de præscriptionibus, de alienationibus rerum Ecclesiasticarum, aliasque hujusmodi controversias; cum autem in caussa 20. egisset de Monachis de uno in aliud Monasterium, sive regulam transeuntibus, occasionem sibi exhiberi commodam arbitratus est, ut in sequente caussa 21. de Clericis de una ad aliam Ecclesiam transeuntibus dissereret; immo quia de Clericis agere ibidem cœpit, prosequutus est quædam de eorundem moribus, indumentis, negotiationibus, & judiciis. In caussa 22. totus est in jurisjurandi, perjuriique materia, quæ an superioribus cohæreat, facile unusquisque judicaverit. Abs jurejurando transit ad militiam in caussa 23., quærens 1., an militare sit peccatum, & a similibus gradum ad alia ibidem faciens, quinto quærit, an judex, vel minister peccet reos occidens? 6., an mali ad bonum cogi possint? 7., num hæretici bonis propriis sint spoliandi? & 8., num Episcopis, ac Clericis arma sumere liceat? Quoniam vero quædam attigerat de hæreticis, quærit in caussa 24., num Episcopus in hæresim lapsus judicare possit, atque alios excommunicare, arreptaque occasione sermonis de excommunicatione instituti, quærit statim, num excommunicationis pœna vita functis possit infligi, & num caussa peccati unius de familia possit tota familia excommunicari? In quæstionibus autem hujusmodi tradit Hæresum, & Schismatum discrimina, & præcipuas Hæreticorum sectas recenset. Caussa 25. integra pertinet ad privilegia Romanorum Pontificum auctoritate concessa, qua occasione in fine caussæ quærit, num privilegio Episcopalis sedis privari debeat Civitas illa, quæ suum Antistitem interfecerit? His expeditis sequitur caussa 26. de sortilegiis, & quidem susa oratione; inter quæstiones tamen in ea materie propositas hæ insertæ sunt num. 6. & 7., an excommunicatus ab Episcopo reconciliari per Presbyterum possit eodem Episcopo inconsulto, & num morientibus pœnitentia indicenda sit sub temporis quantitate? Ab hac postrema quæstione de pœnitentia morientium ad nuptias gradum facit Gratianus, quærens in caussa 27., an nuptiæ inter voventes iniri possint, an sponsa possit a sponso recedere, & alteri nubere? & alia similia, quæ fuse prosequutus est in caussa 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35., & 36. Hoc tamen in loco observandum est in media caussa 33., idest inter mediam conjugiorum materiem insertum esse tractatum de pœnitentia in septem distinctiones distributum, quem licet quibusdam visum sit Gratiano non esse tribuendum

ob quorumdam veterum codicum fidem, in quibus forte desideratur, tamen illud in omnibus recentioribus reperitur, & MSS. antiquissimis universis, qui ad eruditorum manus hucusque pervenerunt. Videant qui ita senserunt, ne in eo decepti fuerint, quod in codicibus quos forte viderint, non adsit *distinctionum* de pœnitentia distributio; etenim fateor in antiquis Gratiani exemplaribus *distinctionum* divisionem non apparuisse, fuisse autem adpositam posteriore manu claritatis ergo: at vero exinde non colligitur, a Gratiano, quæ in hoc tractatu laudantur, capita non fuisse collecta. Illud sane certum est non posse hoc opusculum de pœnitentia alicui auctori tribui, qui Gratianum jamdiu præcesserit; etenim in eo laudantur plura capita juris Justinianei, quod dudum Gratianea ætate restitutum fuisse scimus.

Tertiam decreti sui partem in quinque distinctiones partitus est Gratianus adjecto titulo *de Consecratione*; sed quæ ibidem subjecit, titulo ipsi non undequaque respondent. In dist. 1. exorditur a Consecrationibus Ecclesiarum, pergit deinde ad Missarum celebrationes, translationes sanctorum Corporum, sacra Vestimenta, vasa, & ligna divinis usibus dedicata. Rursus de Missarum solemnitatibus, & Eucharistia agit in distinctione 2., sed in dist. 3. postquam aliqua disseruit de diebus feriatis, plura adnectit de sanctorum Imaginibus, de diebus jejuniorum, necnon de fide Sanctæ Trinitatis, sine ordine, ac nexu. In distinctione 4. agitur de Sacramento Baptismatis, in quinta demum de Sacramento Confirmationis, eaque occasione de Neophitis: cum vero Gratianus Canonem attulisset, quo Neophiti a lautioribus epulis abstinere jubentur, quædam subdere non dubitavit de jejuniis, de spectaculis, & mulierum ornamentis. Demum duobus fragmentis opus suum absolvit, quibus probaret Spiritum Sanctum a Patre simul, ac Filio procedere. Post hæc ita discussa, quæque clarius Gratianeum opus universum accurate evolventibus constare possunt, facile noverit unusquisque Gratianeum codicem undequaque inordinatum, nihilque aliud continere, nisi quamdam confusam, & sine discrimine cumulatam sacrorum Canonum, & sententiarum farraginem.

OBSERVATIO X.

De iis, quæ Gratianeo Codici jam per Auctorem suum absoluto accesserunt.

DUO potissimum in Gratianeo Codice hodie habemus, quæ nobis eundem exhibent paullo aliter, quam a Gratiano ipso editus fuerit. Consistit primum in additamentis capitum, quæ passim nomine *Palea* inscripta observamus. Consistit alterum in notis numeralibus, quibus fragmenta Canonum ex Conciliis, Pontificibus Maximis, & Sanctis Patribus depromta laudari, & distingui solent. Quicumque sit harum accessionum auctor, non ausim asserere utilitatem magis studiosorum, quam Gratianei Codicis majorem perturbationem attulisse, quocumque tandem animo fecerit, atque optima voluntate.

Ut de *Paleis* primum loquar, abstineo a vulgaribus fabellis, quibus hoc Paleæ nomen occasionem fortasse præbuit. Illud mihi satis est observare, eas Gratiani esse nullo modo posse, sed posteriore ignota manu accessisse, ad marginem primum adpositas, dein in textum ipsum translatas, quod jamdiu vetustorum Codicum auctoritate in sua Præfatione demonstrarunt Romani Correctores, necnon Antonius Augustinus lib. 1. Dialogo 2. de emendatione Gratiani. Addo ego gravissimum hujus rei argumentum; nam frequenter contingit Gratianum laudare quendam Canonum, seu Canonicarum sententiarum Auctorem, cui inscriptioni Palea subjicitur; at vero non Paleæ sententia, sed quæ Paleam subsequitur, ad eundem Auctorem referenda est.

Sit exemplum in Can. 2. cau. 9. qu. 2. Ante correctionem Romanam hæc ibi inscriptio habebatur: *Idem*, quæ significabat sequentem Canonem esse Calixti Papæ, ex quo superior laudatus erat. Verum Calixti est Canon 3. subsequens, at Canon 2. qui Paleæ nomen habet, Urbano Papæ potius tribuendus erat, quemadmodum tributus est ab eodem Gratiano in Can. ult. dist. 6. de pœnit. Aliud exemplum, & quidem luculentissimum habemus in Can. 2. 3. 4., & 5. cau. 16. qu. 2., ut alia omittam quamplura. Post Canonem primum Gratianus Urbanum II. laudaverat, cujus verba subdere volebat, sed Canon 2. prout hodie describitur, non est Urbani 2., imo nec Canon 3., nec Canon 4., nec Canon 5.: Urbani II. est Canon 6., ad quem initio Gratianus respexerat, ac propterea auctor *Palea* separavit Canonem 6. a sua inscriptione, quæ est ante Canonem 2., eo ipso quo quatuor fragmenta interposuit. Hæc non solum aperte indicant *Paleas* posterioris auctoris accessiones esse, verum etiam Gratiani Codicem, præsertim in fide inscriptionum, quomodo turbasse, ut hodie appareat quasdam sententias a suis auctoribus omni-

omnino divulsas, illis autem auctoribus alias falso tributas. Fateor tamen hodie sive *Palea* additamenta, sive fragmenta Gratiani pro Canonibus sacris solere laudari, & quidem mea sententia parum interesse debet, num monumenta quædam Ecclesiastica per Gratianum, num potius per ignotum auctorem exhibeantur; quamobrem in hoc opere meo a *Paleis* referendis minime abstinendum putavi, eandemque in ipsis ac Gratianeis fragmentis perscrutandis, interpretandisque pro rei merito curam adhibui.

Alterum accessionum genus in numerorum notis consistere asserebam. Etenim Gratianus, dum suum Codicem elucubraret, nulla peculiari numerica nota unum caput ab altero distinxit, sed veluti continuata oratione sententias Patrum sententiis suis adtexuit ad instar Petri Lombardi in suis distinctionibus: quamobrem apud veteres Canonum interpretes videmus laudata Gratianea capita non per numeros verbi gratia *Can. 1. dist.* 80. sed potius hac formula *Can. urbes, & loca dist.* 80. Primi fuerunt Antonius Contius, & Antonius Demochares, qui rem gratam studiosis se facturos fuisse arbitrati sunt, si Canones a Canonibus adjecta numerica nota secernerent. Idipsum fecit Antonius Augustinus eodem tempore quo Contius, sed non eundem ordinem servavit, quemadmodum ipse profitetur in Dialogo 18. lib. 1. de emendatione Gratiani, ibi: *Ego numeros addidi ante eam editionem, neque divinare potui, quid in ea scripturus esset Contius.* Qui hodiernos Codices ediderunt, aut renovarunt, editionem Contii sequuti sunt. Ampliores reddendæ grates essent Contio, si præter hoc commodum, quod studiosis attulit, solertiam majorem in distinctione capitum affabre facienda impendisset. Verum modo dicta ipsa, & sententias Gratiani, ipsas præterea Canonum præfationes Canonis nomine donavit, ut in Can. 21. cau. 2. qu. 5. modo idem Sancti alicujus Doctoris, aut Pontificis testimonium ex eodem libro, ipsa etiam pagella depromtum in duos veluti Canones divisit, modo diversas plurium Patrum sententias, aut ejusdem quidem Doctoris, sed ex diversis ejusdem operibus erutas uno eodem capite dissimili quadam textura complexus est, modo plura Ecclesiastica monumenta ita Gratiani verbis alio charactere editis involuta reliquit, ut eadem peculiari Canonum nomine uti cætera decorare neglexerit. Non indigent hæc exemplis: sufficit enim Gratianeum Codicem aperire, ut in unaquaque ferme pagina hujusmodi geniales, & pro lubito elucubratæ rerum distinctiones palam unicuique exhibeantur. Non memoro amplius hoc loco, quod jam superiore observatione animadverteram, videlicet etiam posteriore manu adjectam fuisse distinctionum divisionem in tractatu de Pœnitentia, de qua in medio causæ 33. Gratianus disputandum susceperat.

OBSERVATIO XI.

De Gratianei Codicis mendis, & ipsius correctione.

QUÆ huc usque diserte prosequutus sum, eo omnia collineant, ut Gratianeum Codicem innumeris propemodum mendis vitiatum aliquando fuisse liquido demonstrarem. Id agnovit jam sua ætate S. Antoninus Florentinorum Archiepiscopus, uti profitetur in sum. hist. major. parte 4. tit. 11. cap. 8. Tritissimum est in ea collectione, præsertim in inscriptionibus auctorum, rem esse penitus involutam; etenim exempli causa scriptum est Concilium Carthaginense pro Chalcedonensi, Hipponense pro Epaonensi, Ilerdense pro Triburiensi, laudatur Chrysostomus pro Chromatio, Augustinus pro Hieronymo, Cœlestinus pro Calixto, Macarius pro Zacharia, Anastasius pro Athanasio, Leonardus pro Leandro, Trimegistus pro Thaumaturgo, Vincentius pro Juvenco, Hieronymus pro Jeremia, Anselmus pro Asello, pro Hincmaro Ignatius, ut alia omittam sexcenta. Græci Canones non ex politioribus versionibus translati sunt, immo unum, idemque fragmentum ex duplici versione sæpe laudatur, quasi duo sint sacra monumenta, quemadmodum exempli caussa liquet in can. 17. & 18. cau. 9. q. 3. in can. 10. cau. 18. q. 2. Sed quod magis est, talia in Gratianeo Codice peccata sunt, quæ videntur aut veræ fidei doctrinæ quoquo modo adversari, aut saltem non modicam injuriam veræ Dei Ecclesiæ inferre. Facile quidem mihi persuaserim, Gratianum imprudentia in rebus hujusmodi lapsum, sed licet integra fuerit fides auctoris, ferendum minime est quasdam ejusmodi loquendi, aut concludendi formulas pro canonicis regulis generatim proponi. Exempli causa in principio distinctionis 13. homines in talibus circumstantiis aliquando positos fingit, ut necessario adversus naturale jus aliquid peragant, idest rem, ut ajunt, intrinsece malam, licet id in diversis personis fieri non posse in sequenti distinctione asseveret. In dist. 19. cum in honorem Pontificiarum Decretalium plura merito attulisset, ad calcem Canonis 7. ita subdit: *Hoc autem intelligendum est de illis sanctionibus, vel decretalibus Epistolis, in*

qui-

quibus nec praecedentibus Patrum decretis, nec Evangelicis praeceptis aliquid contrarium invenitur; quasi Leges Ecclesiasticæ quædam reperiri valeant veterum Patrum statutis, & quod magis est, Evangelio ipsi contrariæ. Quid vero magis a bono Ecclesiæ publico alienum est, quam quod tradit in can. 2. can. 19. q. 2. ubi duas leges distinguit, publicam alteram ab Episcoporum auctoritate profectam, alteram privatam, qua unusquisque ex afflatu Spiritus Sancti interius movetur, deinde asserit privatam publicæ anteferendam, ita, ut ubi Spiritu Dei se raptum quis credit, ab Ecclesiastica potestate sese prorsus eximat, nullamque aliam suorum actuum sequatur regulam, quam semetipsum? Nescio sane an illi, qui libidini suæ adversus Ecclesiam sese commisere, & clarius, & pressius loqui possint. Ut alia plura omittam, me referam tantummodo ad distinctionem primam de pœnitentia, ubi postquam quæsivit Gratianus, an sola contritione cordis peccata remittantur, an præterea necessaria sit peccatorum confessio Sacerdotibus facienda, in medium adductis pluribus Patrum fragmentis, ita concludit: *Quibus auctoritatibus, vel quibus rationum firmamentis utraque sententia satisfactionis, & confessionis innitatur, in medium breviter exposuimus: cui autem harum potius adhærendum sit, lectoris judicio reservatur, utraque enim fautores habet sapientes, & religiosos viros.* Advertantur hæc & Sanctarum Scripturarum testimoniis, necnon constantissimæ Patrum traditioni, quemadmodum modo ex Concilio Tridentino definitum habemus.

Indigebat sane hæc collectio, ac minus integra doctrina quadam salte emendatione, per quam in unoquoque capite illa purgatior prodiret in lucem, etiam in ea parte, in qua falsitati inscriptionum consuleretur. Neque enim ego possem morem gerere in hac parte Cujacio viro cæteroqui præstantissimo, & de utraque jurisprudentia optime merito, qui ad tit. Decretalium de divortiis cap. 1. ait: *Et ut hoc admoneam, quo cecutiunt multi, nihil refert Vermeriam scribas, an VVormaciam. Utroque nomine Vangionum Civitas cognominatur, ubi Pipinum habuisse Concilium fere omnes historici narrant.* Præterquamquod enim hoc in loco errore facti lapsus sit vir eruditus, cum VVormacia sita sit in Germania superiore, quæ vulgo dicitur *VVorms*, & Vermeria Palatium Regium esset in Gallia haud procul a Compendio in Diœcesi Suessionensi, quæ apud Gallos vocatur *Verberie*: illud certum est multum interesse, an Canon nomine Vermeriensis, an VVormaciensis Concilii describatur; plurimum enim in interpretatione Canonis operari potest, sicut & temporis, & aliorum adjunctorum, ita etiam loci observatio. Itaque quum Critices artis studium apud eruditos jurisprudentiæ cultores simul cum jurisprudentiæ studio jungi cœpit, nil visum fuit utilius, quam in emendationem Gratianei Codicis contendere, quod primum privato quorundam studio attentatum, prosequuti deinde sunt majore diligentia Summi Pontifices, Pius IV. & Pius V. qui rem Ecclesiasticæ Reipublicæ utilem se facere judicarunt, si viros eruditos seligerent, quorum solertia emendatum Codicem & scholis, & curiæ traderent. Illi fuerunt sub Pio IV. M. Antonius Columna Romanus, Hugo Boncompagnus Bononiensis, qui postea ad Pontificiam Sedem evectus dictus est Gregorius XIII. Alexander Sfortia Romanus, Guillielmus Sirletus Calaber, Franciscus Alciatus Mediolanensis, & sub Pio V. Guido Ferrerius Vercellensis, Antonius Caraffa Neapolitanus, omnes Romanæ Ecclesiæ Cardinales. His accesserunt Doctores plures, videlicet Felix Montaltus Ordinis S. Francisci, qui deinde in Sede Pontificia vocatus est Sixtus V. Christophorus Patavinus Generalis Eremitarum S. Augustini, Thomas Manricus Dominicanus Magister Sacri Palatii, Eusthachius Lucatellus Bononiensis, postea Regii Lepidi Episcopus, Joseph Pamphilus Veronensis Augustinianus, postea Episcopus Signinus, Franciscus Turrianus Hispanus, postea Jesuita, Marianus Victorius Reatinus, postea Episcopus Ameriensis, Michael Thomasius Majoricensis, postea Episcopus Ilerdensis, Hieronymus Parisetus Regiensis, Antonius Cuccus Mediolanensis, Johannes Marsa Hispanus, Franciscus Leo Hispanus, postea Jesuita, quibus posterius additi sunt Melchior Cornelius Lusitanus, Latinus Latinius Viterbiensis, Arnaldus Pontacus Gallus, Petrus Ciacconius Hispanus, & Franciscus Pegna Hispanus, omnes numero quatuor supra viginti, qui diutino studio, ac labore in Gratianeæ Collectionis emendationem incumbentes, tandem anno 1580. eandem Collectionem, quoad per tempora fieri licebat, purgatiorem ediderunt. Quam vero in emendatione sua ipsi rationem habuerint, facile compertum est unicuique, qui illorum præfationem perleget Gratianeo Operi præfixam. Præter multas, atque omnigenas utilitates, quæ post hanc emendationem sacrarum rerum studiosis attulerunt Romani Correctores, illud præsertim quodammodo proprium vindicare merito possunt, quod viam eruditis quamplurimis aperuerint ad eadem studia, ut, si fieri posset, Gratiani editio purgatissima redderetur. Eodem tempore ipsorum solertiam imitatus fuisse videtur Antonius Augustinus Tarraconensis Episcopus, qui non solum Romano

manos Correctores adjuvit variis Codicibus, quos Romam ad eum finem misit, verum etiam, ut erat rerum Ecclesiasticarum studiosissimus, duobus libellis plana dialogorum methodo Gratianeam emendationem prosequutus est. Amplius progressus est Franciscus Pegna Hispanus, qui, uti observavimus, unus fuit ex Romanis Correctoribus: is enim in Gratiano sistere noluit, sed decretalibus Gregorii IX. ut fertur, quasdam addidit notas, quae modo capitibus subnexa edi solent. De eo ita post librum 1. de emendatione Gratiani paullisper ludit nuper memoratus Antonius Augustinus: *Franciscus Pegna, cujus sunt additiones decretalium sine nomine, quia quemadmodum Templum Dianae incendisse visus est &c.* Non memoro alios bene multos, qui in eadem Gratianea emendatione aliquid moliti sunt, aut saltem illam perfici desiderarunt; & quidem vehementissime, ita ut hodierna etiam die eruditis Viris materies minime desit hac in parte, in qua elaborent, ingeniumque suum exerceant.

OBSERVATIO XII.

De Gratianei Operis receptione.

JAmdiu investigaverunt Eruditi, quo fato Gratiano contigerit, ut statim ac ipsius opus publicam lucem aspexit, tanto apud omnes in pretio fuerit, ut vel in Scholis, vel in Judiciis tanquam firmum Jurisprudentiae Sacrae praesidium haberetur. Etenim extemplo ceteris Collectionibus in Occidente extremum vale dictum fuit, universis in unum Gratiani Codicem intendentibus, post quem, nulla amplius habita aliorum exemplarium ratione, illud unum laudi tribuebatur, si quis glossematibus hujus Auctoris sententias interpretaretur, atque illustraret. In hac porro interpretatione studuerunt quotquot saeculo 13. scripsere, & tanquam Jurisprudentiae Canonicae antesignani laudantur. Undenam tanta in Gratianeum Codicem veneratio? Referendum illud est ad circumstantias Gratianeae aetatis. Invaluerat tunc recens Theologiae Scholasticae methodus, Auctore inter ceteros, aut Promotore Petro Lombardo, qua in utramque partem singula disputabantur, absolutaque disputatione conciliabantur. Gratianus hanc rationem scribendo amplexus est: propterea quemadmodum apud Theologos Petrus Lombardus, quod ea methodo usus esset, ac pleraque Divinae scientiae puncta discusserit, *Magister* appellatus est, talique honore habitus, ut eum sequi gloriarentur posteriores Theologi, etiam eximii nomine, inter quos Thomas Aquinas Theologorum postremae aetatis facile Princeps ejus scripta interpretari optimum duxit, ita eadem ratione inter Canonicarum regularum studiosos Gratianus unus fuit, qui omnium studia ad se traheret. Illud praeterea observatu dignum est Gratianea aetate Juris Civilis Romani scientiam jamdiu marcescentem quodammodo apud Italos revixisse, ut ea aetate honestissimum quisque putaret in illam disciplinam incumbere; quum vero in Codice Gratianeo multa legerentur capita ex penu ejusdem Romani Juris depromta, hinc facile fuit eruditiores Viros in ipso hoc Codice eo maxime delectatos fuisse, quod praeter Sanctorum Conciliorum doctrinam, veterum praeterea Jurisconsultorum philosophiam se meditari commode posse cognoscerent. Alia hujusce rei ratio adferri potest ex eo, quod Gratiani Codex Bononiae editus apud Bononienses facile excipi potuerit, procurantibus praesertim Gratiani consortibus, quorum ea aetate non mediocris erat auctoritas, nedum existimatio. At Codex in Bononiensi urbe receptus, in Bononiensi Universitate facile pro exemplo proponi potuit. Quod si verum est, quis non videat, tunc temporis latissime effundi potuisse Gratianei nominis famam, & Codicis existimationem, quum Bononia una tunc esset, ad quam Jurisprudentiae addiscenda causa Europa propemodum universa conflueret? Hisce omnibus de caussis jam agnoscimus, quod ait Antonius Augustinus in lib. 1. dial. 1. de emendat. Gratiani, ipsum *feliciorem ceteris Collectoribus fuisse, quos diu in tenebris fuisse novimus, dum hic in omnium manibus versatur, multorum interpretum illustratur lucubrationibus, refertur denique in judiciis omnibus, atque a Theologis non minus, quam juris utriusque peritis in pretio habetur.*

Adeo autem generaliter crevit Gratianei operis fama, ut non defuerint qui illud publica Ecclesiae auctoritate probatum, confirmatumve voluerint. Id asserere non dubitavit Trithemius in Gratiani vita, quem nonnulli deinde, re minime discussa, atque explorata, sequuti sunt. Horum venia, quis confirmationis, seu probationis monumentum adfert, ut de ipsa recte testetur? Res facti est, de qua nisi constet, nullo modo praesumitur, eo vel maxime, quod tot menda in hoc Opere reperta jamdiu sunt, & reperiuntur in dies, ut publicam auctoritatem unquam mereri potuisse non videatur. Belle Antonius Augustinus in dialogo 3. lib. 1. ita illis illudit, qui ab Eugenio III. confirmationem hujus

jus Operis repetunt. *Si credas omnia, quæ Gratianus scripsit, Apostolica esse auctoritate confirmata, multiplex hic error erit tuus, & omnia complectetur hoc volumine conscripta. C. Nunc plane intelligo. Sed quo pacto probas non esse confirmata? A. Tu, qui ais, redige in memoriam, vidistine unquam Eugenii confirmationem? C. Minime gentium. A. Habesne aliquem dicere, qui se dicat vidisse, aut qui ex ea partem aliquam referat? C. Ne hoc quidem. Sed sunt qui asserunt eum confirmasse. A. Sunt etiam qui id negent.* Ut omittam plures ex Interpretibus optimæ notæ, qui nullam Gratianeo decreto publicam auctoritatem accessisse asseverant, referam tantummodo, quod ad hanc rem tradit Boetius Epo in lib. 2. de Jure Sacro num. 134. de confirmatione Eugenii III. ita loquens: *Cum illud nullo (præter unum Trithenium) probent idoneo teste, merito rejicitur a nobis, ut suspectissimum, cum neque diligentissimus in rebus talibus adnotandis Antoninus Archiepiscopus Florentinus, neque Platina Decretorum Pontificum acuratissimus, nec quisquam probatus Auctor alius, qui quidem nostras venerit in manus, id affirmet. Quinimmo contra sentiunt Interpretes ad unum omnes nostri, tam Civilis Juris, quam Pontificii, non ab ullo unquam Pontifice nominatim fuisse probatum Gratiani hoc Decretum, sed sola consuetudine receptum neque plus auctoritatis adhuc habere, quam per se habeant auctoritates ipsæ, sive Pontificum, sive Conciliorum, sive quorumlibet aliorum scriptorum, ex quorum fragmentis Decretum suum Gratianus post Isidorum, & Burchardum, & Ivonem, & alios consarcinavit; in propriis autem Gratiani verbis nihil esse majoris auctoritatis, quam quantum ratio, & æquitas per sese patiantur, cum non plus tribuatur (in solis quidem suis) Gratiano, quam Interpreti cuiquam alteri.* Si quis vero aliquid ex Gregorio XIII. ad hanc rem deduci posse forsitan existimaverit, caveat ille, ne emendationis curam, quam Summus ille Pontifex alacriter suscepit, cum ipsa, de qua loquimur, Codicis confirmatione, vel adprobatione confundat.

CONCLUSIO.

POST hæc ita accurate, ut arbitror, recteque discussa nemo non videt, quam facile progredi possimus ad susceptam hanc Gratiani emendationem, & illustrationem. Pleraque enim generaliter ita in superioribus attigimus, ut & caussas Gratianeorum erratorum observaverimus, & emendationum rationes, nihilque amplius superesse videatur, quam singulis Gratiani capitibus expendendis manum admovere. Macti itaque animo simus, &, qua par est, solertia universa perscrutemur. Adjuvet Deus vires meas, easque in Ecclesiæ Sanctæ, cui deserviam, utilitatem bene vertat. Vellem enim de hac re ne cogitasse quidem, si vel suspicarer, me forte in his, aut a vera Fide, aut a germana Canonum disciplina, quoquo modo desciturum.

IN

INDEX OBSERVATIONUM,

Quæ in Præfatione universi Operis habentur.

INDEX CAPITUM,

Quæ in primo hoc Volumine continentur.

PARS PRIMA.

Cap. 37.

PARS

PARS PRIMA.

De Canonibus Ecclesiasticorum Conciliorum nomine a Gratiano relatis.



Acri Conciliorum Canones ii potissimum sunt, ex quibus veteres collectiones componebantur; sic Dionysius Exiguus ab illis exorsus est Codicem suum, & Ecclesia Africana nihil aliud ferme in suum Codicem retulit, quam suarum Synodorum communi suffragio editas Constitutiones. Gratianus propterea, quem non decebat in sua collectione adornanda a vetustis collectoribus omnino deflectere, plures Conciliorum Canones in illa recensuit. Sed, ut erat rerum sacrarum, praesertim veterum non satis apprime peritus, in aliquibus lapsus est gravissime; quum enim non omnium Conciliorum una eademque sit ratio, & ad quatuor, ita dixerim, species potissimum illa referri opporteat, ut alia Concilia generalia, sive oecumenica sint; alia particularia, ut vocent; quae tamen paullatim de Provincia in Provinciam traducta, ab omnibus tandem recepta fuerunt; alia rursus particularia, quae apud eam tantum Dioecesim, in qua celebrata sunt, non etiam exteris moribus confirmata deprehenduntur; alia demum; quae aut injuste convocata, aut injuste perfecta Pseudosynodos, vel Conciliabula vulgo appellamus, in omnibus hisce Conciliorum speciebus enumerandis nullum delectum habuit Gratianus, qui non solum de statutis particularium Conciliorum ita disseruit, quasi ab universa fere Ecclesia recepta fuerint, verum etiam ipsarum Pseudosynodorum sententias, quasi germanas Ecclesiae sanctae definitiones describere per imperitiam, ut arbitror, non dubitavit; idcirco juvabit principio dicendi quaedam, licet pauca, de horum omnium Conciliorum auctoritate generatim attingere.

De auctoritate Conciliorum primi generis, idest oecumenicorum nemo alius dubitare ullo modo potest, nisi qui Ecclesiae universae judicium contemnat, ipsius sane Domini ore jamdiu damnatus, quasi Ethnicus, & Publicanus, ut dicitur Matthaei c. 18. v. 17. Haec tamen nihil impediunt, quominus singula Concilia invicem inter se se collata alia aliis praestare apud viros etiam sapientissimos videantur, antiquiora recentioribus, illa praeterea, in quibus plures numero Episcopi, iidemque insigni quadam aut doctrinae, aut sanctimoniae fama celebratissimi aliis, in quibus vel pauciores, vel minus celebres Ecclesiarum Antistites interfuerunt. Quod in primis verum est, ubi de regulis Fidei, & morum agatur; etsi enim una eademquè sint Oracula Dei, quae in Synodis omnibus panduntur per illos, quos tanquam Judices Deus ipse constituit, quis tamen quidpiam amplius interea non tribuet viris sanctissimis atque eruditissimis, si illos Deus caussa declarandae veritatis elegerit? Eodem ferme modo, quo si cum Canonibus Conciliorum Sacras Scripturas, praesertim Apostolicas, conferamus, quis non statim adgnoscat majorem quamdam vim sacris eisdem literis inesse, non alia sane de caussa, nisi ob excellentem, atque egregiam ipsorum Scribentium dignitatem? Deinde illud magis, ac magis observari oportet, quoties agatur de regulis Ecclesiasticae disciplinae; etenim istae potius ex divina illustratione, quam ex divino oraculo constituuntur: Atque divina illustratione juvantur melius quicunque, aut Apostolicis temporibus proximi Apostolicis doctrinis imbuti fuerunt, aut sacram scientiam diuturno studio meditati omnia depravati ingenii praejudicia abjicere potuerunt, aut demum sanctimonia insignes nil, nisi Christianae Reipublicae utile voluisse facilius praesumuntur. Hac ratione factum arbitror, ut priores quatuor Oecumenicae Synodi, Nicaena, Constantinopolitana, Ephesina, & Chalcedonensis vulgo ex veterum ipsorum Patrum sententia ita laudentur, quasi quatuor ipsis Evangeliis comparanda.

Alia secundo loco dixi esse Concilia, quae licet ex unius, alteriusve Dioece-

ſeos Epiſcopis celebrata ſint, eorum tamen ſtatuta de Diœceſi in Diœceſim traducta, & apud univerſas paullatim Eccleſias recepta fuerunt. His ſane quis auſit inficiari eam ineſſe vim, atque virtutem, quæ generalibus Conciliis ineſt? Etenim nihil intereſt, an expreſſo Eccleſiæ totius conſilio, ſuffragioque ſimul, & ſemel leges latæ fuerint, an ſenſim per mores ſingularum Provinciarum tacitus quodammodo Eccleſiarum in omnium conſenſus acceſſerit, proindeque ſi in Canones, vel fragmenta hujuſmodi Conciliorum occurramus apud Gratianum, in ipſa Catholicæ Eccleſiæ judicia propemodum occurriſſe videbimur.

Non tanta porro auctoritas illorum Conciliorum eſt, quæ ab unaquaque Provincia, aut Diœceſi habita ſunt, & quorum definitiones ad loca ſingularia pertinent ita, ut apud exteros nunquam admiſſæ fuerint. Quoties declarantur in illis Orthodoxæ Fidei dogmata, necnon regulæ morum, & honeſtatis, quemadmodum priſcis præſertim ſæculis fieri ſolebat, iis non contradicere tenentur, quicumque in Diœceſi, aut Provincia degunt, non quod certum omnino, & immutabile ſit illorum judicium, ſed ne forte ſchiſmata concitentur perniciosa, aut ne jam concitata periculoſius augeantur, ut ſi quid ex contrario contendatur, non privati cujuſpiam hominis arbitrio diſcuti poſſit, ſed ſuperioris judicio dirimendum reſervetur. Nec enim ut probrum objiciendum eſt illis, qui Epiſcopi Clerive ſui licet errantium ſententiæ adquieverint, quouſque non aliud, aut non majus lumen adfulgeat; quemadmodum, ut a ſecularibus judiciis argumentum petam, ſine fraude, & injuria ſolent Magiſtratus, imo & leges ipſæ poſſeſſionem litigioſæ rei illis etiam addicere, qui in petitorio judicio jure vincentur, interea nihilominus poſſeſſoriis remediis ad tuendam poſſeſſionem etiam indebitam comparatis. Etenim veritas in occulto ut plurimum latet, nec primo unius, aut alterius obtutu comperta facile redditur; nemo propterea dedignari debet judicium inferioris ſuperioris judicio reformari, dummodo tamen interea inferioris juſdicentis honor ſervetur, & dignitas non negligatur. At ſi certa diſciplinæ Eccleſiaſticæ capita in hiſce Conciliis ſtabiliantur, illa omnino cuſtodienda erunt ab iis, qui Epiſcopis convenientibus ſubſunt, quin negotium faceſſat ullum diverſa aliarum Provinciarum, aut Diœceſeon conſuetudo, quippe, cum diſciplinæ Sacræ capita ſingularibus innitantur argumentis, nihil prohibet eadem ſicut pro temporum, ita pro locorum diverſitate invicem eſſe contraria. Illud præterea hac in re generatim animadvertendum eſt, non mediocrem honorem deferendum eſſe inter cetera Conciliis celebratis in ea Provincia, quam aut Apoſtoli ipſi, aut Viri Apoſtolici doctrinis ſuis præſentes imbuerunt, quoniam facilius præſumitur in illis nil niſi apoſtolicis doctrinis conſonum definitum fuiſſe, præſertim vero ſi de Conciliis agamus non procul ab Apoſtolica ætate remotis; cautius vero fidendum eſſe Conciliis celebratis in ea Provincia, quæ variis erroribus diu turbata, aut diſciſſa hæreſibus traditiones apoſtolicas minus commode ſervare potuit integras, aut ad poſteros non ſatis tuto traducere.

Demum vix opus eſt monere, nullam ineſſe vim illis Epiſcoporum Conventibus, quos Catholica aut damnavit, aut non probavit Eccleſia, ſive ex errore, ſive ex Epiſcoporum quorundam intercedentium improbitate quidpiam definierint. Non opus eſt pluribus. Quicumque alia in hoc argumento deſiderat, adeat Interpretes noſtros & numero bene multos, & doctrina præſtantes. Mihi ſatis fuit pauca hæc attigiſſe, ut fragmentis Gratianeis, quæ ex Conciliis depromta ſunt, generale quodpiam judicium præpararetur.

Unum adhuc me moratur in præſens: Facile enim mirari unuſquiſque poteſt, quod in toto Gratiani Codice minus frequenter deſcripti fuerint Conciliorum generalium Canones, locuſque potius factus fuerit aliis Patrum ſententiis, extra generalia Eccleſiæ comitia pronunciatis. Suſpicor ego multum in primis potuiſſe apud Gratianum collectorum non longe ab ejus ætate diſſitorum exempla, Reginonis, Burchardi, Ivonis, ut ſileam Iſidorum cognomento Mercatorem, qui omnes de ſtatutis Conciliorum generalium referendis in Codicem parum ſolliciti eſſe viſi fuerant: Quæ quidem exempla, qualiacumque eadem fuiſſe proponantur, movere potuerunt etiam collectores illos, qui poſt Gratianeum opus novos ſacræ juriſprudentiæ libros Pontificum Maximorum auctoritate, aut ſuffragio ediderunt. Præterea cum ad Gratiani ætatem inventæ fuiſſent Pandectæ Romani civilis Juris, quæ Florentinæ ho-

hodie prædicantur, cœperintque tum maximo in honore esse, atque Interpretum studiis apprime coli in terris illis, in quibus vivebat Gratianus; cumque in eisdem Pandectis non leges ipsæ, quales a Romano Populo olim sancitæ fuerant, at potius veterum Jureconsultorum interpretationes referrentur, hinc Gratianus idem descripturus novum Canonum Codicem, Ecclesiasticæ doctrinæ cultoribus rem pergratam facere se arbitratus est, si potissimum Patrum Sanctorum sententias, quasi sacrorum Jurisconsultorum palam faceret. Nec sine ratione: Etenim quemadmodum Romanæ vetustæ leges in solemnibus totius populi comitiis latæ omnibus erant adeo perspicuæ, ut singulorum memoria facile servarentur, propterea que Tribonianus consultissimum esse existimaverit, si omissis vulgatis legibus sese ad una earundem commentaria conferret, ita Gratianus quum forte sciret statuta Conciliorum generalium utpote & numero pauciora, & celebriora fama commode alias nosci posse, præcipuam impendit operam in interpretationibus Ecclesiasticorum Patrum, illorum maxime; quos forte in diversas ivisse sententias suspicabatur. Non est extra rem hujusmodi observatio, sive adductum civilis jurisprudentiæ librorum exemplum, adinstar enim illorum videntur hodie sacrorum Canonum Codices, quibus utimur, fuisse confecti. Si enim, ut quisque novit, comparare possemus Decretalium libros cum Codice Justinianeo, quatenus sicut iste ex Imperatorum, ita illi ex Romanorum Pontificum rescriptis compositi sunt; cur etiam Gratianeum opus ex fragmentis Sanctorum Patrum ut plurimum constans conferre non potero cum libris digestorum, in quibus dicta Jurisprudentum veterum singula ordinate locata adservantur? His omnibus accedit in Conciliis generalibus præcipuum locum esse datum definitionibus Fidei, quæ generalis est, parum autem fuisse concessum disciplinæ, quæ potius ex varietate locorum, atque caussarum adjunctis pendere videbatur. Et jam Gratiani ætate illud obtinuerat, ut in Canonum Codices referrentur ea tantummodo, quæ ad disciplinam, non quæ ad fidem stabiliendam pertinerent, vel quod aut nulli, aut obscuri admodum nominis hæretici tunc existerent, vel quod tunc jam invaluisset usus, quo factum est Sacrorum Canonum studia a studiis dogmatum, sive, ut ajunt, Canonicam scientiam a Theologia sejungi.

Jam vero propositum opus adgredior, & singillatim ad Canones Gratiani devenio, quos ipse ex Conciliis quibuscumque deprompsit, ordine temporis, quoad fieri poterit, omnino servato.

CAPUT PRIMUM.

De Canonibus, qui Apostolis tribuuntur.

Canones vulgo Apostolici, qui apud Gratianum referuntur, sic subjecti exhibentur.

Apocryphi omnes; sed antiquitate venerabiles.

- *Can.* 14. *d.* 28. *ad meliorum Codicum fidem exigendus.*
- C. 1. *d.* 33. *varius in diversis exemplaribus.*
- C. 15. *d.* 34. *ad meliorum Codicum fidem exigendus.*
- C. 1. *dist.* 35. *varius in diversis exemplaribus.*
- C. 7. *dist.* 45. *varius in diversis exemplaribus.*
- C. 1. *d.* 47. *varius in diversis exemplaribus.*
- C. 4. *d.* 55. *varius in diversis exemplaribus.*
- C. 8. *d.* 55. *consonat cum exemplaribus optimis.*
- C. 12. *d.* 81. *ex melioribus exemplaribus emendandus.*
- C. 13. *d.* 81. *ex melioribus exemplaribus emendandus.*
- C. 3. *d.* 88. *varius in diversis exemplaribus.*
- C. 21. *c.* 12. *q.* 1. *varius in diversis exemplaribus.*
- C. 22. *c.* 12. *q.* 1. } *Simul jungendi, ut cum optimis*
- C. 24. *c.* 12. *q.* 1. } *exemplaribus consonent.*
- C. 14. *c.* 16. *q.* 7. *varius in diversis exemplaribus.*
- C. 62. *de cons. d.* 1. *varius in exemplaribus quum verbis tum sententia.*
- C. 79. *de cons. d.* 4. *varius in diversis exemplaribus.*

Mirum est, qua contentione jamdiu certaverint eruditi omnes in perpendenda istorum Canonum auctoritate. Alii nimium creduli, necnon in arte critica minus periti tantum illis honorem detulerunt, ut omnes atque integros velut genuinum Apostolorum opus agnoverint, per ipsos quidem Apostolos conditos, & per Clementem Romanum Pontificem evulgatos. Alii contra valde morosi, ac difficiles, ex quo ab Apostolis Canones eosdem abjudicant, quamlibet illis denegandam vim, potestatemque arbitrati sunt. Alii mediam viam ineuntes, Apostolis quidem falso tributos esse dixerunt, nihilo tamen minus veteris, & quidem optimae disciplinae monumenta continere, proindeque recipiendos, si non tanquam apostolicas, saltem tanquam ecclesiasticas, ac venerandas regulas, quae a viris sanctissimis, eruditissimis, antiquissimis editae fuerint. Alii demum mediam aliam viam sequuti canones a Canonibus secreverunt, quorum plures Apostolicos vere appellarunt, ceteros rejecerunt; sed inter istos nova rursus contentio, quum aliis plures, aliis pauciores numero Canones probentur. In tanta dissensione animorum frustra quispiam intercedere, certamque sententiam quasi e tripode pronunciaret, qua controversia omnis ex parte finem acciperet. Agimus de fragmentis vetustissimis, quorum caussae, & adjuncta ipsos etiam prudentissimos facile latere possunt. Proindeque tutius erit in primis ab incertis certa sejungere, ac dictorum Canonum originem, non qua primum editi, (haec enim obscurior esset, quam vulgo credatur), sed qua primum evulgati sunt, inquirere solerter, ut deinceps quid de eorundem vi, atque auctoritate sentiendum sit, facilius inferatur.

Itaque ante quintum Ecclesiae seculum ignoti fuerunt Canones auctoritate, & nomine Apostolici, nemo enim ex vetustis Scriptoribus eorum meminit; & quamquam Eminentissimus Bellarminus Tertullianum in libro adversus Praxeam, & Athanasium in Sinopsi quasi testes protulerit, ejus tamen venia dicam, nihil ad rem hanc accommodum apud illos reperiri. Sane si eos Canones manifestos vetus fama fecisset, cur in vetustissimis Codicibus Dionysiano Codice antiquioribus custoditos non haberemus? Primum prodiere apud Graecos in publicam lucem anno circiter 500.

per

per eam scilicet Canonum Collectionem, quæ a Theodoreto Cyrensi Episcopo edita fertur, ibi enim Canones 85. Apostolorum nomine relati cernuntur, qui statim ac paruerunt, maximam sibi reverentiam, honoremque in Orientali Ecclesia conciliarunt ita, ut Justinianus eos omnes publica Constitutione confirmare, aut ratos habere minime dubitaverit, in Nov. 6. ita scribens Epiphanio Episcopo Constantinopolitano: *Bene autem universa geruntur, & congruenter, si rei principium fiat decens, & amabile Deo: Hoc autem futurum esse credimus, si sacrarum regularum observatio custodiatur, quam juste, & laudandi, & adorandi Inspectores, & Ministri Dei tradiderunt Apostoli, & Sancti Patres custodierunt, & explanarunt.* Anno 692. rem hanc vehementius urgere cœperunt Græci in Trullana Synodo, in qua Canone 3. ita sanxerunt: *Hoc quoque sancta Synodo pulcherrime, & honestissime placuit, ut ab hoc nunc tempore deinceps ad animarum medelam, & perturbationum curationem firmi stabilesque maneant, qui a sanctis Patribus, qui nos præcesserunt, suscepti ac confirmati sunt, atque adeo nobis etiam traditi sunt Sanctorum, & Gloriosorum Apostolorum nomine 85. Canones .... & nulli licere prius declaratos Canones adulterare, vel non admittere, vel alios præter hic propositos recipere Canones a quibusdam falsa adjecta inscriptione compositos, qui veritatem cauponari conati sunt.* Partem hujus Canonis retulit Gratianus in Can. 7. dist. 16. Absoluta Trullana Synodo, receptisque apud Orientales ejusdem Synodi Canonibus incredibile est dictu, quantum in illis Provinciis Canonibus hisce Apostolicis deinceps auctoritatis accesserit. Res eo devenit usque, ut illi ne a sacris quidem litteris, quas ipsi Apostoli conscripserant, secernerentur. Hinc Johannes Damascenus, qui seculo 8. floruit, disciplinæ sui temporis, suæque gentis, ut par erat, morem gerens in lib. 4. de Fide Orthodoxa c. 17. inquiebat: *Jam vero novi Testamenti libri isti sunt: quatuor Evangelia .... Canones denique Sanctorum Apostolorum per Clementem concinnati.*

Hæc, quæ apud Græcos communis erat, institutio, apud Latinos variis vicissitudinibus fuit obnoxia, modo pro temporum, modo pro ingeniorum diversitate, conniventibus aliis, aliis probantibus, aliis demum libere & sincere damnantibus. Primus, qui a Græcis Canones Apostolicos derivavit ad Latinos, fuit Dionysius Exiguus initio 6. sæculi, qui cum Græcos Codices præ latinis adamaret, proinde ex Græcorum Codicum fide emendatos Canones evulgavit & Latinitate donatos, ex Libris Orientalium Canones Apostolicos in sua Collectione descripsit, sed tantummodo quinquaginta, reliquos trigintaquinque, quos forte Apocryphos verosimilius judicabat, omittens. Immo vero & quinquaginta a se relatos non ita proposuit, ut tanquam genuina Apostolorum opera recipi postularet, sed potius, ut quæ jam apud Græcos in publicam lucem prodita fuerant, eadem apud Latinos non ignorarentur supine, quæcumque deinfutura fuisset de ipsis Latinorum sententia. *In principio itaque*, sunt verba Dionysii ejusdem in Præfatione ad Stephanum Salonitanum Episcopum, *Canones, qui dicuntur Apostolorum, de Græco transtulimus, quibus quia plurimi consensum non præbuere facilem, hoc ipsum ignorare vestram noluimus sanctitatem, quamvis postea quædam constituta Pontificum ex ipsis Canonibus assumta esse videntur.* Post Collectionem Dionysii quamplures ex Latinis cœperunt Canones illos laudare, recipere, ipsis etiam Canonicis Ecclesiarum Codicibus adscribere. Cujus rei testimonio sunt verba Gregorii Turonensis in lib. 5. historiæ Francorum ad annum 577. num. 19. ita dicentis de Chilperico Rege: *ipse vero ad metatum discessit, transmittens librum Canonum, in quo erat quaternio novus adnexus, habens Canones quasi Apostolicos continentes hæc: Episcopus in homicidio, adulterio, & perjurio deprehensus a Sacerdotio divellatur* (is esse videtur Canon 24. ex Apostolicis juxta hodiernas editiones); ex quibus adparet Regem Chilpericum Codicem Canonum statim post tempora Dionysii Exigui habuisse, cui novis paginis adjectis Canones Apostolorum accesserant. Initio sæculi octavi Isidorus cognomento Mercator novam suam Collectionem a Canonibus eisdem Apostolicis exordiri se debere arbitratus est; ut enim fictum ejus officium erat, & sedulitas simulata, omittere noluit illa capita, quæ forte ex rebus fictis commentitiisque constarent. Verum & ipse Dionysii exemplo nonnisi quinquaginta Canones retulit, in eo tantum ultra Dionysium progressus, quod longe majorem, imo

& ma-

& maximam memoratis Canonibus, & prorsus Apostolicam tribuit auctoritatem. Hinc in Præfatione suæ Collectionis hæc habet: *Propter eorum auctoritatem veteris Conciliis præposuimus Canones, qui dicuntur Apostolorum, licet a quibusdam apocryphi dicantur, quoniam plures eos recipiunt, & Sancti Patres* (non de aliis sane loqui poterat Isidorus nisi de Trullanis) *eorum sententias Synodali auctoritate roboraverunt.* Porro quicunque non ignorat, quantum potuerit apud posteriores ætate Mercatoris collectio, facile intelligere poterit, quæ vis eorundem Canonum extiterit apud reliquos Collectores, Burchardum VVormaciensem, Ivonem Carnotensem, præsertim vero Gratianum. Interea vero aliqui non defuerunt, qui in contrariam opinionem euntes fidem omnem modo omnibus, modo aliquibus eisdem Canonibus denegarunt. Fuit inter hos auctor, quicumque ille sit, Canonis 1. dist. 16. fuit Umbertus Sylvæ Candidæ Episcopus, qui cum redargueretur a Niceta Pectorato, quod Sabbato jejunaret juxta veterum Romanorum consuetudinem in Can. 65. Apostolorum improbatam, ita eidem Nicetæ respondit: *Et hoc asserere conari ex apocryphis libris, & Canonibus pari sententia Sanctorum Patrum repudiatis: nam Clementis liber, idest itinerarium Petri Apostoli, & Canones Apostolorum numerantur inter apocrypha, exceptis Capitulis quinquaginta; quæ decreverunt regulis Orthodoxis adjungenda.* Fuit author Canonis 3. dist. 15. apud Gratianum, qui Gelasio Papæ tribuitur, ibi: *Liber Canonum Apostolorum apocryphus.*

In hac Latinorum discrepantia laudanda est illorum industria, qui Canones hosce in Collectionibus custodire quidem solent ita, ut ne depereant, qui tamen exinde ullam eisdem vindicent auctoritatem; sine fraude propterea Typographis licuit, imo etiam honestissimo officio, illos post Gratianeum opus integros congerere, quemadmodum consuevere etiam post sacra divinorum eloquiorum volumina tertium, & quartum Esdræ incertæ omnino fidei libros adscribere. Itaque vulgata editio exhibet Canones numero 85. quanquam apud aliquos 84. tantummodo recenseantur, levissimo tamen discrimine; nam quæ editiones tantum 84. numerant, simul jungunt duos, qui apud Dionysium Exiguum sunt ordine quartus, & quintus. Quartus enim Canon his verbis apud Dionysium legitur: *Offerri non licet aliquid ad Altare præter novas spicas, & uvas, & oleum ad luminaria, & thymiamata, idest incensum tempore, quo sancta celebratur oblatio.* Deinde sequitur quintus ita: *Reliqua poma omnia ad domum primitiæ Episcopo, & Presbyteris dirigantur, nec offerantur in Altari; certum est autem, quod Episcopis, & Presbyteris dividant, & Diaconis, & reliquis Clericis.* Quicunque ergo numerant 85. Canones exemplo Dionysii, nuper descriptos Canones dividunt, qui numerant 84. eosdem penitus jungunt, quorum propterea lectione servata, illud animadvertendum necessario erit, eos, qui apud veteres quinquaginta Apostolorum Canones recepisse feruntur, nonnisi novem supra quadraginta admisisse; siquidem inspecta editione, quæ tantum 84. Canones exhibet, Canon numero quadragesimus nonus postremus est ex iis, quos & Dionysius Exiguus, & Isidorus Mercator in suos Codices retulerunt.

Re universa ita per narrationem non exornata quidem, sed candidæ sincereque, ac pro viribus dilucide explicata, proclivius erit prudens omnino judicium ferre. Neque enim, ubi nulla certa Ecclesiarum traditio adparet, ingenuum hominem, aut credulorum quorundam opinationes, aut aliquot Collectorum opera, quæ publica auctoritate non gaudent, aut Trullani Concilii sanctio, quam universa Ecclesia non recepit, aut Damasceni Cathalogus; qui Græcus Græcam disciplinam sequi debuit, adeo urgent, ut Canones, qui vulgo Apostolici prædicantur, veluti vere Apostolicos habeat, ac veneretur; præsertim vero quum multa sint argumenta, quibus eos Apostolicos non fuisse, luculentissime demonstretur. Nihil sane dicam speciatim de triginta quinque posterioribus, quos non solum Dionysius Exiguus, verum & ipse Isidorus Mercator ad commentitia referenda proclivis, sine hæsitatione rejecit. Vulgaris, & trita hodie eruditorum sententia est, omnes generatim Canones, qui Apostolorum nomine circumferuntur, nec ab Apostolis esse conditos, neque a Clemente Romano Apostolorum discipulo promulgatos. Cujus rei argumenta licet apud eos quamplures facile inveniantur, qui optima dilucidaque rerum sacræ antiquitatis commentaria scripserunt, pau-

ctis tamen perstringere, eisdemque nonnulla adjungere juvabit, ne proposito meo parum, aut nihil videar satisfecisse. Quid in primis non probat silentium, in quo veterum Scriptorum omnium officia jacuerunt? Quippe nemo ex iis, qui ante quintum Ecclesiæ sæculum scripsere, Apostolicorum Canonum mentionem fecit, imo statim ac quinto sæculo in publicam lucem producti fuerunt, suborta fuit apud gravissimos viros firma suspicio falsitatis, quemadmodum testatur Dionysius exiguus in sua Præfatione, cujus verba paullo ante commemorabam. Sane si illi Canones opus Apostolicum fuissent, quis crederet non fuisse apud veteres præcipua & ratione, & diligentia custoditos, & quidem pluribus editis exemplaribus, ut præ fidelium manibus morum formandorum caussa diutissime versarentur? Etenim Christianos veteres in servandis Apostolicis scripturis valde, ut par erat, sollicitos fuisse præsumendum est. Præterea quis existimabit Apostolorum Canones per Clementem Romanum editos in Græcia primum adparuisse, atque illinc ad Romanos fuisse translatos? Quis in mentem inducat non potius apud Romanam, quam apud Orientalem Ecclesiam reperta fuisse scripta Romani Episcopi, & ab Orientalibus Provinciis terræ, quam incolebat, continuatione distantis? Ex his, quæ ad eorundem Canonum editionem, promulgationemve pertinent, non leves capimus conjecturas, quibus arbitremur a Græco quopiam fallendi animo fuisse compactos, atque ut major illis conciliaretur auctoritas, Apostolorum nomine insignitos.

Quod si propius accedamus ad explorandas singulares eorundem Canonum sententias, statim liquebit illas Apostolicis temporibus, ne dum Apostolis ipsis non posse congruere. In primis ne leve quidem ibi vestigium est aut illarum & quidem gravium controversiarum, quæ prisca illa ætate Judices ipsos Apostolos habuerunt, aut Apostolicæ disciplinæ; de qua in Actibus suis meminit Lucas: ubinam quæso de peragenda pœnitentia, & suscipiendo Spiritus Sancti dono, quod Petrus prædicabat Act. cap. 2. vers. 38. ubinam de participatione fractionis panis, de precationibus communi animo, & voluntate, stata solemnique cæremonia consecratis, de quibus ibidem vers. 42. & 46. ubinam de vita, victuque communi, qui tum in Fidelibus vigebat quammaxime, uti legitur in eisdem Actibus cap. 4. vers. 32. & seq.? Nihil præterea ibidem reperitur de sedata discordia Græcorum, qui suæ gentis viduas despici adversus Judæos conquerebantur, nihil de septem Diaconorum electione, nihil de Ecclesiarum administratione, quo tempore ab impiis vexatoribus miserabiliter perturbarentur, quæ tamen omnia, utpote Apostolicæ ætati congruentia, Apostolicorum materia Canonum esse debuissent. Si quod vero præ cæteris in Canonibus Apostolicis continendum, declarandumque fuisset, illud est, quod legimus in Actibus Apostolorum cap. 11. videlicet quod Petrus Divino afflante Spiritu adversus quosdam Judæos salubri decreto constituit, ut non Judæis tantum, sed etiam Gentibus Divinum Christi Evangelium prædicaretur, atque id potissimum evulgari debuisset a Clemente Petri discipulo, quum istud Romanis Fidelibus utpote ex Gentibus jucundissimum extitisset, uti eruimus ex eorundem Actuum cap. 13. ibi: *Audientes autem gentes gavisa sunt, & glorificabant verbum Domini*. Illud præterea referendum fuisset in Canones, quod in Apostolorum Concilio definitum novimus, de circumcisione omittenda ante baptismum, quæ omnia silentio prætermita ibi fuerunt.

Alia e contrario in Apostolorum Canonibus descripta legimus, quæ ipsorum temporibus convenire nullo modo possunt, immo si & singulorum Canonum stylum, & orationis formula perscrutemur, liquebit statim omnia Apostolicæ disciplinæ penitus esse contraria. Ut certa quæpiam, & exempli causa ponantur, in Canone 2. legitur, *Diaconos, & reliquos Clericos* ab Episcopo esse ordinandos. Quinam, amabo, reliquorum Clericorum nomine intelligebantur? Cum apud Eruditos constet Subdiaconatum, ceterosque inferiores Ordines Apostolorum ætate necdum fuisse institutos; præterquamquod *Clericorum* nomen olim non usurpabatur, ut significarentur ii, qui Altari inserviebant, quique potius *Ministri* appellabantur, at *Clericorum* vocabulo universa Fidelium Ecclesia designabatur, *Clerus* enim sonat, ac *Congregatio* vocatorum in sortem Domini, quod universæ Christianæ Reipublicæ optime congruebat; hinc Petrus in epist. 1. cap. 5. Seniores, sive Presbyteros monet, *ut gregem Dei*

pascant, non dominantes in Cleris, sed forma facti gregis ex animo. In Can. 3. & 4. mentio fit *Altaris*. At quoque id Apostolorum temporibus minime congruit, quibus locus, ubi Eucharistiæ Sacramentum conficiebatur, non *Altare*, sed *Mensa* dicebatur, ex eo forte, ne Christiani rerum sacrarum nomina communia haberent cum Judæis, qui locum Sacrificiorum *Altaris* nomine designabant. Insuper in eodem Can. 3. prohibetur, ne ad altare deferantur legumina, mel, lac, aliaque, excepto oleo, & thure, quasi Christiani prioris sæculi in sacris cæremoniis lucernis, incensisve thuribus uterentur; quod ne tertio quidem Ecclesiæ sæculo receptum adhuc fuisse observamus: etenim apud Tertullianum superstitio habebatur thura venalia habere Christianis in lib. de Idololatria c. 11. quod illa utpote a Gentibus in idolothytis adhibita, profana prorsus judicarentur, indignaque, quæ vero Deo offerrentur. Perspicuum hujus rei argumentum eruere possumus ex Arnobio qui libro 6. scripsit, consuevisse Ethnicos *crimen Christianis maximum impietatis affigere, quod non thura, neque fruges salsas inferrent*; propterea idem Arnobius in lib. 8. ita Ethnicos ipsos thura Deo offerentes insequebatur: *Ac primum illud a vobis isto ipso quærimus, percunctamurque de thure, unde & quo tempore nosse illud, aut scire potueritis, ut merito existimetis aut esse Diis dandum, aut eorum acceptissimum voluntati?* Quod spectat ad usum lucernarum, aut luminum, habemus testimonium Lactantii quarti sæculi initio ita scribentis: *Num igitur mentis suæ compos putandus, & qui Auctori, & Datori luminis candelarum, ac cerarum lumen offert pro munere?* Canon 6. ex Apostolicis idem est cum eo, quem Africani Patres statuerunt, Cypriano teste, qui conquestus de Clerico, qui testamento tutor designatus fuerat, ita inquit: *Cum jampridem in Concilio Episcoporum statutum sit, ne quis de Clericis, & Dei Ministris tutorem, & curatorem testamento suo constituat, quando singuli Divino Sacerdotio honorati, & in clerico ministerio constituti nonnisi Altaribus, & Sacrificiis deservire, & precibus, & orationibus vacare debent*. Quid vero clarius exhiberi potest ad minuendam hisce Canonibus fidem, quam adducere in medium sententiam Canonis 7. quo statuitur, ne Pascha more Judæorum ante vernum æquinoctium celebretur? Plane si Apostolorum temporibus hæc jam constituta fuissent, quomodo exortæ sunt paullo postea tot acres Quartodecimanorum, Audianorum, atque Asiaticorum omnium controversiæ? Aut saltem quomodo exortæ non statim pacari vel uno hujusmodi proposito Canone potuerunt, quin opus esset Conciliis, Romano, Palestino, Pontico, aliisque numero plurimis; Cur Policarpus, qui Apostolicos mores & scivit, & recepit aliud, quam in eo Canone sancitum esset, in Paschatis celebratione servavit? Pergamus ad Canonem 21. in quo definitum est eos ad sacros Ordines promoveri non posse, qui sibi virilia amputaverint: In conspectu hujus Apostolici decreti, qua fronte Alexander Hierosolymitanus, & Theoctistus Cæsareensis fecissent Origeni facultatem Sacræ Scripturæ coram Episcopis interpretandæ, &, quod majus est, ipsum ad sublimem Presbyterii dignitatem sine discrimine promovissent? Jure propterea suspicantur quamplures, memoratum Canonem 21. illum eundem esse, qui primo loco editus est in Nicæno Concilio generali anno 325. quemadmodum etiam censent Canonem 14. inter Apostolicos eundem esse cum Canone 3. Antiocheni Concilii, & Canonem 46. eundem cum Decreto Concili Iconiensis, de quo ita scribit Firmilianus in epistola ad Cyprianum: *Plurimi simul convenientes in Iconio.... confirmavimus repudiandum esse omne omnino baptisma, quod sit extra Ecclesiam constitutum*. Quod sane decretum si jam ab Apostolis editum fuisset, quantum gestire potuisset, ducibus Cypriano, & Firmiliano, Ecclesia Africana, quæ adversus Romanorum sententias baptizatos ab impiis, atque infidelibus administris novo baptismate abluebat? Omitto nunc Canonem 25. ubi fit mentio *Lectorum*, atque *Cantorum*, quorum nomina inter officia ecclesiastica nec tum audita fuerunt. Nemo non videt in Canone 23. verba illa, *quemadmodum Simon magus a me Petro*, fuisse posteriore manu de industria ad decipiendum apposita. Canon 29. Constitutionem exhibet præposteram, quæ Apostolorum ætati accommodari nullo modo potest, ibi: *Si quis Episcopus sæcularium Magistratuum familiaritate usus per ipsos Ecclesiam nactus fuerit, deponitor &c.* Quæ tum decreti hujus esse occasio poterat? præsertim cum

tum Episcopale officium contemtum, ac sordidum haberetur apud illos, qui humanis potius affectionibus ducebantur, ac Magistratuum cura ea potius esset, ut Episcopatus everterentur, nedum ut novi Ecclesiarum Antistites inaugurarentur. In Canone 36. præcipitur, ut bis in anno Episcoporum Concilia celebrarentur. Verum si cum his librum Apostolicorum Actuum conferamus, agnoscemus nullum hujusmodi tempus in Conventibus sacris fuisse servatum, sed illos fuisse habitos, prout erat idonea vel habendi, vel non habendi oportunitas, ratione præsertim habita vexantium Ethnicorum, quorum impietas certa Conciliorum tempora præstitui non ferebat. Canon 48. editus videtur post subortam Eunomianorum hæresim, qui, ut referunt Theodoretus lib. 4. hæref. cap. 3. Socrates lib. 6. histor. cap. 13. & Sozomenus lib. 6. c. 26. non in Trinitatem, sed in mortem Domini baptizabant. Præterea facile est arbitrari Canoni 50. occasionem dedisse recentiorem hæresim Manichæorum, aut similis sectæ hominum, qui vinum, & nuptias malo, ut ajebant, Deo acceptum referebant, eaque de causa detestabantur. Sic etiam Canoni 51. quo præcipitur eos, qui semel lapsi sunt, ad pœnitentiam recipiendos iterum esse, occasionem dedit Luciferianum Schisma nonnisi posteriore tempore concitatum. In Canone 62. Auctor videtur doctrinam Apostolicam voluisse quodammodo imitari, verum, ut reor, ne mentem quidem Apostolorum attigit, dum hisce verbis Apostolicam regulam descripsit: *Si quis Episcopus, aut Presbyter, aut Diaconus, aut omnino quicunque ex sacerdotali consortio comederit carnes in sanguine anima ejus, aut a bestiis abreptum, aut suffocatum, deponitor; hoc enim lex prohibuit. Sin vero laicus fuerit, a communione excluditor*, Ineptus in primis est dum, inquit: *Hoc enim lex prohibuit*; siquidem cum nomen *legis* Apostolorum tempore legem Moysis designaret, innueret esse Christianis abstinendum ab iis omnibus, a quibus abstinendum lege Moysis præciperetur, quod sane nemini probatur, quum liqueat omnibus cæremonialia, ut vocant, atque judicialia veteris legis præcepta post Evangelii promulgationem fuisse antiquata. Deinde aliud omnino præseferunt Apostolorum verba, qualia in Actibus Apostolorum legimus c. 15. ibi: *Surrexerunt autem quidam de hæresi Pharisæorum, qui crediderunt dicentes: Quia oportet circumcidi eos, præcipere quoque servare legem Moysi, conveneruntque Apostoli, & Seniores videre de verbo hoc; cum autem magna conquisitio fieret, surgens Petrus dixit .... Ego judico non inquietari eos, qui ex Gentibus convertuntur ad Deum, sed scribere ad eos, ut abstineant se a contaminationibus simulacrorum, & fornicatione, & suffocatis, & sanguine*, quod eisdem ferme verbis repetitur in cap. 21. vers. 15. Video hæc multum inter se ac longe distare, ne dixerim esse contraria. In Canone, qui Apostolicus dicitur, non modo nihil ex veteris legis vinculo relaxatur, sed arctius pœnis adjectis adstringuntur Fideles; at in Concilio vere Apostolico eos, qui ex Gentibus sunt, non amplius inquietari jubetur. At revera, si circumcisione opus ipsis non erat, cur opus fuisset abstinentia a sanguine, & suffocato, cum utrumque in eisdem Judæorum legibus æque contineretur? Porro quod ab Apostolis Gentibus ad Fidem recens conversis commendatum adparet, illud est, *ut abstinerent a contaminationibus simulacrorum*, idest ut sese a cultu idolorum averterent, quod, ut iidem Apostoli explicarent, addiderunt, *& fornicatione, & suffocatis, & sanguine*, videlicet in sacris literis fornicationis nomine illa frequenter intelligitur, qua Dei cultus idolorum cultui postponitur, juxta illud Psalmistæ, *qui fornicantur abs te*; item mandarunt, ut abstinerent a sanguine, & suffocatis, scilicet ne degustarent profana idolothyta, idest animalia idolis vel suffocando, vel sanguine aspergendo a superstitioso ritu, inanibusque auspiciis consecrata. Quæ interpretatio si germanam exhibet Apostolorum doctrinam, jam abunde liquet, quantum a sententiis Apostolicis aberraverit, qui memoratum Canonem commento suo composuit. Canon 65. prorsus abhorret a vetustissimis moribus Romanorum, qui sabbato jejunare consueverant, ut testis est Innocentius I. in epist. ad Decentium Eugubinum. Qui fieri potest Romanam Ecclesiam a vetusto etiam tempore ab iis recessisse doctrinis, quas Clemens ejusdem Ecclesiæ Antistes, veluti ab Apostolis sibi commissas ediderat, si memorati Canonis sententia in regulis Apostolicis contineretur? In Canone 71. mentio fit olei, & ceræ in Ecclesiam illatæ, quod antiquissimæ disciplinæ absonum esse superius ex Lactantio demonstravi.

ſtravi. Demum in Canone ultimo ſacri libri deſcribuntur, omiſſis tamen ex veteri Teſtamento libris Judith, Tobiæ, & Eccleſiaſtici, necnon ex novo Teſtamento Apocalypſi Johannis, quorum vice divinis voluminibus accenſentur tres libri Machabæorum, Clementis epiſtolæ duæ, necnon ejuſdem Conſtitutiones, quas tanquam apocryphas rejiciendas Eruditi omnes pluribus argumentis evincunt; quamobrem non deſunt, qui exinde putent Auctorem iſtorum Canonum eundem eſſe, qui Conſtitutiones Clementis ediderit, quibus, ut auctoritatem conciliaret, edito Canone, ipſoque Apoſtolis tributo, eaſdem ſacris literis adnexuit.

Inquirunt Eruditi, quomodo nam fieri potuerit hoſce omnes Canones adeo ab Apoſtolicis moribus diſſonos ipſis Apoſtolis adſcribi, qua itidem ratione Clementis Romani Apoſtolorum diſcipuli nomine inſigniti fuerint? Sunt qui id totum vertunt vitio illius, qui commento ſuo eoſdem edidit, quaſi de induſtria Apoſtolicos dixerit, & a Clemente promulgatos, ut majorem apud credulos quoſcumque vim, ac poteſtatem obtinerent. Alii e contrario non alicujus calliditati, ſed potius imperitiæ edentis tribuerunt. Ut enim jam ſuperius obſervavimus, quamplures ex illis Canonibus confecti ſunt ex variis priorum quinque ſæculorum Conciliis, atque in unum veluti Codicem redacti, titulo forte adjecto *Canonum Apoſtolicorum*, ideſt conditorum ab iis, qui cum Eccleſiaſtica auctoritate, & doctrina ſacrarum rerum apud Veteres plurimum pollerent, Apoſtolici ſunt nuncupati. Atque exinde evenire fortaſſe potuit, ut imperitus quiſpiam, aut imprudens ex errore eoſdem Canones Apoſtolis ipſis aſſeruerit. Refero hic verba Albaſpinæi Aurelianenſis Epiſcopi lib. 1. obſervat. 13. ita ſcribentis: *Quod attinet ad Canones, exiſtimo eos ita appellatos eſſe ab antiquitate, nam cum eorum aliquot ab Apoſtolorum Succeſſoribus, qui, teſte Tertulliano de praſcriptionibus, Apoſtolici Viri nominabantur, facti eſſent, Apoſtolicorum primum Canones, deinde nonnullorum Latinorum ignorantia* (melius dixiſſet *Græcorum*, a quibus eoſdem Canones Latini acceperunt) *aliquot literarum detractione Apoſtolorum dicti ſunt. Et apud Græcos quoque res ita proceſſiſſe videtur.... Hac autem conjectura eo probabilior redditur, quo certius eſt Græcos ſolitos fuiſſe uno, eodemque quaſi titulo, & volumine complecti cum antiquos Canones, tum recentes nulla Concilii, temporis, Auctorumque mentione facta, quique præcedentibus addebantur, tacito ordine, numeroque, quem in Conciliis, unde decerpebantur, habebant, ab iis ordinem, numerumque accipiebant, quibus in illa collectione adjiciebantur. Quare ſi jam centum Canones propoſiti fuiſſent, qui de novo addebatur centeſimus primus, quæ ratio par fuiſſet in ceteris, cenſebatur:* Cur vero Clementis Romani nomen præfixum Canonibus habeatur, hæc erroris cauſa eſſe potuit. Videlicet iſtorum Canonum pars collecta fuerat per Clementem Alexandrinum; quum autem forte Amanuenſis Librarius Clementis nomen tantummodo legiſſet, Clementem Romanum Clementi Alexandrino ſuppoſuit imprudens, & Clementem Romanum, tanquam Apoſtolorum diſcipulum agnoſcens, & in ſuum, & in aliorum animum facile induxit, Canones illos ab Apoſtolis acceptos primum fuiſſe, & a Clemente Romano in publicam lucem prolatos. Quam graviſſimam ſuſpicionem illud maxime juvat, quod Veteres teſtentur quandam collectionem Canonum per Clementem Alexandrinum fuiſſe adornatam. Teſtatur inter ceteros Hieronymus in lib. de Eccleſiaſticis Scriptoribus c. 38. Euſebius lib. 6. hiſtor. Eccleſ. cap. 11. (aliis 23.), & Photius in ſua Bibliotheca, ubi relatis tribus Clementis Alexandrini libris Hypotheſum, Stromatum, & Pedagogi ſubdit: *Feruntur autem ab illo alia non pauca conſcripta, & vero etiam alii compoſuiſſe teſtantur de paſchate, de jejunio, de obtrectatione, de Canonibus Eccleſiaſticis &c.* Res hujuſmodi valde incerta eſt, & obſcura, proindeque ſicut ſtultiſſimum eſſet eam data ſententia abſolvere, ita utile erit quam maxime, & laudabile, ſi, quanquam ſine aſſenſione, ſimilitudinem veri conſequamur. Quæ omnia ſi rectæ rationi conſonant, jure optimo concludendum arbitror Canones hoſce, licet Apoſtolici minime ſint, antiquiſſimam tamen habere originem, & maxima ex parte apud Græcos fuiſſe probatos; proindeque, quæcumque demum ſit eorundem auctoritas, plurimum tamen valere, ut veteris diſciplinæ monumenta minime contemnenda in ipſis agnoſcamus. Cujus rei manifeſtum exemplum adparet in Can. 3. in quo ſtatuitur nihil ad Altare adferendum eſſe, niſi *novum frumentum,*

& u-

& uvam opportuno tempore, nihil præterea Altari admovendum, nisi *oleum in candelabrum, & incensum tempore oblationis*; quæ denotant olim nihil ad Altare afferri potuisse, nisi quod faciendo, aut præparando Sacrificio necessarium videretur. Adferebatur frumentum, & uva, utpote ex quibus Sacramenta Panis, & Vini conficiebantur. Adferebatur cum oleo incensum, utpote quod oblationem solemniorem facerent, statisque cæremoniis celebrationem. Huc pertinet vetus ille ritus, quo in Missa agenda benedictio fiebat novi frumenti, novæque uvæ, quæ deinde simul cum Eucharistia populo distribuebantur; cujus rei argumentum habemus luculentissimum in Sacramentario Gregorii, in quo sub festum S. Xisti extat benedictio uvæ his verbis declarata: *Benedic, Domine, & hos fructus novos uvæ, quos tu, Domine, rore cœli, & inundantia pluviarum, & temporum solemnitate, atque tranquillitate ad maturitatem perducere dignatus es, & dedisti eos ad usus nostros cum gratiarum actione percipere in nomine Domini nostri Jesu Christi: per quem hæc omnia, Domine, semper bona creas, vivificas, benedicis, & præstas nobis*. Atque hinc facile eruimus, quomodo interpretari debeamus postrema hæc verba, quoties eadem perpendamus, prout hodie jacent in Missali Romano; atque a nobis Sacerdotibus quotidie in Missa post Orationem Dominicam proferuntur. Qui plura desiderat, consulat Cardinalem Bona lib. 2. rer. liturgic. cap. 14. & Concilium Trullanum in Can. 28. Aliud veteris disciplinæ vestigium animadvertimus in Can. 4. quo præcipitur, ut Episcopus res sibi oblatas inferioribus clericis adinstar boni patrisfamilias divisa tribueret. Præterea in Can. 9. summum illud jus exhibetur, quo unusquisque Fidelium usque ad Missæ finem permanere in Ecclesia cogebatur. In Canone 12. & 32. intuemur auream illam Ecclesiarum conjunctionem, qua nemo a sua Ecclesia abesse, aut apud aliam recipi poterat, nisi per formatas Episcopi sui Epistolas commendatus, quod hodiernis moribus adhuc in Clericis viget. Ex Canone 13. intelligimus, quantum solliciti semper fuerint Ecclesiastici legislatores, ne quis Episcopus non urgentibus gravissimis causis pinguiores ampliorum Episcopatuum redditus spectaret. Can. 16. exhibet disciplinam Græcorum, quam Hieronymus probavit contra quod generatim Latini sentirent, præsertim Augustinus, & Innocentius Pontifex Maximus, uti adparet ex tota dist. 16. apud Gratianum Can. 33. imaginem præsefert priscæ Metropolitanorum jurisdictionis, quam illi in suffraganeos exercebant, dum suffraganeis nihil agere liceret suo Archiepiscopo inconsulto, additis illis aureis sane verbis, *ita enim concordia erit, & Deus glorificabitur per Dominum in Sancto Spiritu*. In Can. 36. utilitati Ecclesiarum per frequentem indictam Synodorum celebrationem consultum adparet, quæ fieret bis in anno, quarta videlicet feria Pentecostes, & die duodecima Hyperberethæi. Nomine autem quartæ feriæ Pentecostes intelligebatur apud veteres hebdomada quarta post Pascha; siquidem apud illos dies inter Pascha, & Pentecosten intercedentes Pentecoste appellabantur. Sic Basilius in lib. de Spiritu Sancto c. 27. *Unus ille, & primus dies septies multiplicatus septem sacra Pentecostes hebdomadas absolvit*. Jungatur Tertullianus de Idololatria c. 14. Hieronymus Dialogo adversus Luciferianos, Ambrosius Serm. 61. Augustinus Epist. ad Januarium cap. 15. atque hoc modo etiam Zonaras Canonem interpretatur, qui forte desumtus est ex Canone 20. Concilii Antiocheni, ubi clarius idem exprimitur. Mensis autem Hyperberethæus idem apud Asiæ populos, & Macedones sonabat, quod apud nos mensis October, quemadmodum Dionysius Exiguus, qui Canones latinitate donavit, interpretatus est. Observatione præterea dignus est Canon 40. quo non aliter Episcopis, & Ministris suppeditanda esse ex bonis Ecclesiæ alimenta decernitur, quam si illi indigeant, nec possint aut ex paternis, aut ex adventitiis bonis, ea quæ ad cultum, & victum necessaria sunt, sibi parare. Ex Canone 59. item monemur, quod alias animadverti, ne antiquis monumentis sine discrimine statim credamus, ne forte pro veris recipiantur, aut pro integris, quæ ingenia quorundam hominum ad fallendum parata aut de industria induxerunt, aut inducta depravarunt. In Can. 68. agnoscimus priscam & quadragesimalis, & quartæ sextæve feriæ jejunii institutionem. In Can. 73. Conciliorum Provinciaiium auctoritatem, in quibus Provinciarum causæ coram Episcopis totius Provinciæ discutiebantur, dirimebanturque sententia. In Can. 83. honorem, quo

quo Magistratus omnes, & Principes Ecclesia semper prosequuta est. Quid vero Canones singulos recenseam? Illud generatim non opinione solum, sed etiam ad veritatem plane omnibus persuaderi potest, in Canonibus qui vulgo Apostolici appellantur, licet vere Apostolici non sint, inesse grave & auctoritatis pondus, & maximam utilitatis ubertatem; quum enim ut paucis omnia complectar, a quinto Ecclesiæ sæculo in medium prodierint, eoque jam tempore a Græca Ecclesia recepti fuerint, imo etiam ad Latinos honorifice traducti, nimis auderet, quicumque illos pro nihilo, aut pro rebus parvi omnino momenti existimaret; quod si de illis Canonibus agatur, quibus sententia Conciliorum veterum iisdem fere verbis expressa exhibetur, nemo sanus hujusmodi Canones contemnere poterit, nisi & eorundem simul Conciliorum veterum sententias aspernari necessario videatur.

Can. 14. dist. 28. Jam vero ut ad Gratiani fragmenta accedam aliquando, quæ ex hujusmodi Apostolicis, ut vocant, Canonibus depromta sunt, exponendus in primis est Canon 14. dist. 28. Is non eisdem omnino verbis refertur, quæ in versione Dionysii Exigui leguntur. Porro Dionysii Exigui versio in Can. 6. hæc habet: *Episcopus, aut Presbyter uxorem propriam nequaquam sub obtentu religionis abjiciat, si vero rejecerit, excommunicetur, sed si perseveraverit, dejiciatur*. Alii ex Græcis recentioribus exemplaribus ita verterunt: *Episcopus, vel Presbyter, vel Diaconus uxorem suam ne ejiciat religionis prætextu, sin autem ejecerit, segregetur, & si perseverat, deponatur*. Ex quibus sane liquet, Gratianum longe a germana Canonis sententia recessisse, dum potius ita scribere voluit: *Si quis docuerit Sacerdotem sub obtentu religionis propriam uxorem contemnere, anathema sit*. Sic emendato Gratiani Codice omittendum non est, quamplures ex recentioribus hæreticos occasionem contentionis adversus Ecclesiam Romanam ex memorato Canone arripuisse; quasi cœlibatus Ecclesiastici leges a Romana Ecclesia posteriore ætate firmatæ, ejusdem Canonis sanctioni adversentur, atque eo vehementius hæreticorum animi concitati sunt, quo aliquot ex Catholicis, qui Theologi audiunt, ita Canonem explicarunt, quasi damnaretur, non qui prætextu religionis ab uxoris concubitu temperaret, sed qui uxorem jam legitime ductam a domo, ac familia pelleret, eidemque præterea necessaria vitæ commoda subduceret. Quamobrem non defuere ex illis qui rem universam ad Græcorum Codicum fidem redigentes conati sunt demonstrare, statutum esse in Canone, ne Episcopi, aliique inferiores administri religionis prætextu debitum uxori denegarent. Quo vero tandem pertinet hujusmodi conatus? Sane plura in contrarium adferri possent, sed quid juvat? Illud pro certo Catholicis omnibus est, Sacerdotalem cœlibatum ad disciplinam, & mores ab Ecclesia probatos pertinere, non vero ex divino jure constitutum omnino esse, ita ut aliud pro temporum, aut locorum varietate induci, aut dispensari per Ecclesiam possit. Quemadmodum itaque jam antiquissima ætate constitutum alicubi scimus, ne Presbyteri conjugiis copulentur, ut patet ex Canone I. Concilii Neocæsariensis, eccur non potuit alicubi, aut aliquando definiri Episcopos, atque alios Administros inferiores, a conjugio antea contracto non debere recedere? Alia difficultas oritur ex relato Canone, ibi: *Si vero rejecerit, excommunicetur, sed si perseveraverit, dejiciatur*. Quænam erant istiusmodi pœnæ, excommunicari primum, deinde dejici? Quomodo distinctæ? aut cur gravior excommunicatione dejectio, ut excommunicatio contra delinquentem inferatur, dejectio vero adversus contumacem? Dixerim itaque in Clericis etiam majoribus nihil aliud excommunicationem fuisse, quam pœnam, qua quis ab Ecclesiasticis muneribus exercendis removebatur ad ad tempus, atque ut plurimum infligi solebat, quum Clerici sine formatis literis a Diœcesi, cui adscribebantur, abscedebant, uti patet ex Concilio Milevitano Can. 20. Concilio Hispalensi 2. Can. 3. & Concilio Nicæno Can. 16: At dejectio gravior erat pœna, qua Clerici in Laicorum ordinem detrudebantur, nunquam ad pristinum gradum reversuri: de hac agitur in Concilio Ancyrano Can. 18. Antiocheno Can. 3, & Chalcedonensi Can. 2.

Can. 1. dist. 33. Ad meliorem etiam Codicum fidem exigendus est Canon 1. dist. 33. siquidem in Codice Dionysii Exigui, qui antiquissimam ex Latinis exhibet interpretationem, ita legitur Canone 17. *Si quis post baptisma secundis fuerit nuptiis copulatus, aut concubinam habuerit, non potest esse Episcopus, non Presbyter, aut Dia-*

Diaconus, aut prorsus ex numero eorum, qui ministerio sacro deserviunt. Alii ita ex Græco verterunt: *Qui post sanctum Baptismum duobus conjugiis fuerit implicitus, vel habuerit concubinam, non potest esse Episcopus, vel Presbyter, vel Diaconus, vel omnino ex numero Sacerdotali*. Ex hoc Canone arbitror eam disputationem originem habuisse, de qua adductis adversantium Patrum testimoniis plura retulit Gratianus in dist. 26. quæ testimonia suis locis fusius expendam.

Can. 15. dist. 34. Canon 15. dist. 34. consonat omnino cum Canone 18. Dionysii Exigui; sed aliis ita e Græco in Latinum vertere placuit. *Qui viduam accepit, vel ejectam, vel meretricem, vel servam, vel mimam, seu scenicam non potest esse Episcopus, vel Presbyter, vel Diaconus, vel omnino ex numero Sacerdotum*. Quibuscumque vero verbis describatur Canon, eadem semper sententia proferetur, qua morum integritas non solum incorrupta servanda sit ab iis, qui divinis ministeriis addicti sunt, verum etiam ab uxoribus eorundem, quasi virtus in illis familiaris esse debeat, & prope domestica.

Can. 1. dist. 35. In Canone 1. dist. 35. duo junguntur capita ex versione Dionysii Exigui; sic habet ipse in cap. 42. *Episcopus, aut Presbyter, aut Diaconus alea, atque ebrietati deserviens, aut desinat, aut certe damnetur*. Dein in cap. 43. *Subdiaconus, aut Lector, aut Cantor similia faciens aut desinat, aut communione privetur. Similiter etiam Laici*. Alii verba illa, *alea atque ebrietati deserviens*, ita interpretati sunt, *aleis atque ebrietatibus vacans*. Cæterum sive quis *vacare*, sive *deservire* aleis aut ebrietati dicatur, illud semper intelligitur, operam præcipuam dari, ac frequentem, quod maxime in verbo *deservire* significat particula *de*, quæ augere solet significatum, arg. l. 1. ff. *depositi*. Sunt præterea, qui loco illorum verborum, *aut certe damnetur*, potius legunt ex Græcorum exemplaribus, *vel deponatur*; quæ interpretatio etiam Commentariis Zonaræ est valde conformis.

Can. 7. dist. 45. Canon 7. dist. 45. apprime congruit cum interpretatione Dionysii Exigui. Aliorum interpretatio hæc est: *Episcopum, aut Presbyterum, aut Diaconum, qui ut fideles delinquentes, vel infideles injuriam inferentes percutit, & terrorem ipsis per hujusmodi vult incutere, deponi præcipimus. Nusquam enim dominus hoc nos docuit. Imo vero contra, cum ipse percuteretur, non repercutiebat, cum lacesseretur conviciis, non reddebat convitium, cum pateretur, non comminabatur*. Aliis ita scribere placuit: *Episcopum, vel Presbyterum, vel Diaconum, qui verberat eos, qui peccant, vel infideles, qui injuriam fecerunt, & per hæc vult perterrefacere, deponi jubemus: Dominus enim nos nequaquam hoc docuit. Contra autem ipse verberatus non repercussit, maledictis appetitus maledicta non retulit, patiens non minatus est*. Quæcumque autem sit verborum in interpretatione varietas, eadem semper Canonis sententia exhibetur.

Can. 1. dist. 47. In Can. 1. dist. 47. ea fere verba a Gratiano descripta sunt, quæ ex interpretatione Dionysii Exigui depromta videntur; dummodo tamen vice illorum verborum, *aut certe deponatur*, hæc supponamus: *aut certe damnetur*. Alii ita integrum Canonem legunt: *Episcopus, vel Presbyter, vel Diaconus pecunias mutuo datas cum fænore exigens vel cesset, vel deponatur*. Similis ferme sanctio legitur in Can. 17. Concilii Nicæni a Gratiano relato in Can. 2. ejusdem distinctionis 47.

Can. 4. dist. 55. Canon 4. dist. 55. continet duos ex Apostolicis Canonibus, quales sejunctos habet num. 22. & 23. Dionysius Exiguus eisdem omnino verbis. Alii ita e Græco verterunt num. 22. *Qui se ipsum mutilavit, ne sit Clericus, est sui homicida, & Dei opificii hostis*, & num. 23. *Si quis cum sit Clericus, se ipsum mutilaverit, deponatur, est enim sui homicida*. Facile hisce in locis unusquisque agnoscere poterit constitutionem Concilii Nicæni I. in Can. 1. relato apud Gratianum in Can. 7. eadem dist. 55. quo etiam pertinere videtur Canon 8. dist. 55. cujus verba cum Dionysio Exiguo consonant, dummodo pro illis posterioribus verbis, *fiat Episcopus*, legatur, *efficiatur, Episcopus*; neque ab integra lectione, qualis apud Gratianum habetur, discrepant alii Græcæ linguæ Interpretes. Illud hac in re observatione dignum arbitror, huic sanctioni apud veteres occasionem dedisse quorundam imperitiam, qui varia sacræ Scripturæ loca perperam interpretati, præsertim Matthæi c. 19. vers. 12. in corpus suum sævire minime dubitarunt, quos sequutus est Origenes, quemadmodum Eusebius, Nicephorus, atque Epiphanius tradiderunt.

Can. 12. dist. 81. Emendatione opus est in Canone 12. dist. 81. qui ex Canone 25. Apostolorum desumptus dicitur: quippe apud Gratianum

num nulla de Episcopo mentio fit, de quo facienda esset, de crimine autem homicidii ne verbum quidem occurrit in melioris notæ exemplaribus, quod tamen memorare voluit Gratianus. Restituatur Canon ex c. 25. Dionisii Exigui hisce verbis: *Episcopus, aut Presbyter, aut Diaconus in fornicatione, aut perjurio, aut furto deprehensus deponitor, non tamen a communione excluditor: dicit enim scriptura: Bis de eodem delicto vindictam non exiges. Eidem conditioni consimiliter & reliqui Clerici subduntor.* Ad hanc disciplinam respexisse videtur Basilius Magnus, qui in Epist. 1. Canonica Canone 3. ita scribit: *Diaconus post Diaconatum fornicatus a Diaconatu quidem ejicietur, in Laicorum autem locum extrusus a communione non arcebitur, quoniam antiquus est Canon, ut qui a gradu exciderunt, hoc solo punitionis modo puniantur, primis, ut æstimo, legem illam sequutis: non vindicabis bis in idipsum; & etiam propter aliam causam, quod, qui sunt in ordine Laico a loco fidelium ejecti, rursus in eum, ex quo ciderunt, locum recipiuntur. Diaconus vero semel habet, quod sufficiat depositionis judicium. Tanquam ergo ei non reddendo Diaconatu in ea sola punitione steterunt. Hæc quidem sunt, quæ ex Constitutionibus habentur.* Posteriora hæc verba ita Zonaras interpretatur: *Sed hæc, inquit, in Constitutionibus reperiuntur, hoc est longi temporis consuetudine definita sunt.* Nondum tamen integra lectio huic Canoni, qui Apostolicus dicitur, reddita est, nisi observem præterea in posterioribus editionibus aliter fuisse descriptum: quippe Egbertus Eboracensis ita Canonem exposuit in cap. 33. exceptionum: *Episcopus, aut Presbyter, aut Diaconus, qui in fornicatione, aut perjurio, aut furto, aut homicidio est, deponatur.* Unde profectum est additamentum de homicidio? Non levis proponi potest conjectura. Circa annum 570. Chilpericus Rex ad Episcopos Galliæ transmiserat quendam Canonum Codicem, de quo ita refert Gregorius Turonensis lib. 5. cap. 18. *Ipse vero ad metatum discessit, transmittens librum Canonum, in quo erat quaternio unus adnexus, habens Canones quasi Apostolicos continentes hæc: Episcopus in homicidio, adulterio, & perjurio deprehensus a Sacerdotio divellatur.* Hic sane Canon idem ipse est cum dicto Canone 25. ex Apostolicis, quanquam de furto hic nulla mentio fiat, quæ fit in Apostolico; viceversa hic mentio fiat de homicidio, quæ in Apostolico capite desideratur; cujus suppositionis ratio ex eo proficisci poterat, quod tempore Chilperici Prætextatus quidam Rothomagensis Episcopus homicidii reus etiam ex ipsius confessione habebatur, qui tamen adhuc veniam criminis sperabat, contra plurium Episcoporum, imo & Regis ipsius voluntatem, qui eum perpetuo dejectum ab Episcopatu pœnam sceleris luere debere pronunciabant; atque ut voti compotes fierent, Apostolicum Canonem rei suæ accommodarunt, ac loco furti, de quo in Apostolico Canone sermo erat institutus, homicidii crimen substituerunt, ut Prætextatum non tam ex sententia, quam ex ipsis verbis Canonis aperte damnatum assererent. Incidit ergo Egbertus in Canonem Apostolicum non tam apud Dionysium Exiguum, quam apud Gregorium Turonensem, aut alios Codices Gallicanos, & cum apud Dionysium de furto, apud Gallicanos de homicidio conceptum fuisse Canonem agnosceret, neutrum omisit, utrumque scripsit, ne forte unius lectionem præ alia probare voluisse videretur, arbitratus ita se integri Collectoris officia satisfecisse.

Canonem 13. dist. 81. ita retulit Gratianus, quasi superiori jungendus sit, & ex eorundem Apostolicorum Canonum collectione depromtus. Nihil tale tamen in Canonibus Apostolorum legitur. Immo Gratianus alibi, nimirum in Can. 9. dist. 28. refert ex Concilio Neocæsareensi, licet mutatis quibusdam verbis. Quomodo legendus sit Canon, suo loco exhibebo: ubi agam de Concilio Neocæsareensi. Hoc loco observare sufficiat, forte Gratianum, quia in Canone 12. de solis Presbyteris Diaconisve delinquentibus, non de Episcopis sermonem fecerat, supplere voluisse in Canone 13., quod omiserat in præcedenti; & revera in Can. 9. dist. 28., ubi idem Canon describitur, Episcoporum non meminit Gratianus, nec enim meminisse poterat, si integrum Neocæsareensem Canonem exhibere debebat; at in hoc Can. 13. dist. 81. non tam voluit Neocæsareensem Canonem delineare, sed etiam Neocæsareensis Canonis sententiam cum Apostolici Canonis præcedentis sententia jungere, ut Canonem ita commento suo affingeret, qui non tam Neocæsareensis Concilii, sed etiam Apostolica auctoritate

Can. 13. dist. 81.

tate firmaretur, ac proinde ne Concilii quidem Neocæsareensis nomen in eo referendo inscripsit.

Can. 3. dist. 88. Canon 3. dist. 88. consonat omnino cum Canone 7. Dionysii Exigui; aliis vero placuit ex Græcis Codicibus ita interpretari : *Episcopus, vel Presbyter, vel Diaconus sæculares curas non suscipiat, alioqui deponatur*. Antiquissima sane est hujusmodi Constitutio, quam auctor Canonum hujusmodi Apostolicorum renovare voluit in Canone 81., quam præterea Concilii Chalcedonensis Patres in Can. 3. firmatam in universa Ecclesia voluerunt. Forte dictorum Canonum Apostolicorum auctor notam habuit sanctionem Africanæ Ecclesiæ, eamque Apostolorum nomine in suum Codicem retulit; quippe Sanctus Cyprianus Ep. 9. lib. 1. ita scribit : *Cum jampridem in Concilio Episcoporum statutum sit, ne quis de Clericis, & Dei Ministris tutorem, & Curatorem testamento suo constituat, quando singuli divino Sacerdotio honorati, & in Clerico ministerio constituti, nonnisi Altari, & Sacrificiis deservire, & precibus & orationibus vacare debeant. Scriptum est enim: nemo militans Deo obligat se molestiis sæcularibus, ut possit placere ei, cui se probavit. Quod cum de omnibus dictum sit, quanto magis molestiis & laqueis sæcularibus obligari non debent, qui divinis rebus, & spiritualibus occupati ab Ecclesia recedere, & ad terrenos, & sæculares actus vacare non possunt?*

Can. 21. cau. 12. q. 1. In describendo Can. 21. cau. 12. q. 1. Gratianus sequutus non est Dionysianum Codicem, juxta quem Canon 40. respondet Canonibus 38. & 39. aut Canonibus 39. & 40. aliarum versionum. Dionysius Exiguus ita scripsit Can. 40. *Presbyteri, & Diaconi præter Episcopum nihil agere pertentent, nam Domini populus ipsis commissus est, & pro animabus eorum hic redditurus est rationem. Sint autem manifesta res propria Episcopi; (si tamen habent proprias) & manifesta Dominica, ut potestatem habeat de propriis moriens Episcopus, sicut voluerit, & quibus voluerit derelinquere. Nec sub occasione Ecclesiasticarum rerum, quæ Episcopi esse probantur, intercidant: fortassis enim aut uxorem habet, aut filios, aut propinquos, aut servos. Et justum est hoc apud Deum, & homines, ut nec Ecclesia detrimentum patiatur ignoratione rerum Pontificis, nec Episcopus, vel ejus propinqui sub obtentu Ecclesiæ proscribantur, & in causas incidant, qui ad eum pertinent, morsque ejus injuriis, & mala fama subjaceat*. Alii ita ediderunt in can. 38. *Presbyteri, & Diaconi absque voluntate Episcopi nihil peragunto; ipsius enim fidei populus Domini commissus est, & pro animabus ab ipso repetetur ratio*. Dein in can. 39. *Manifesta sunto privata res Episcopi, si modo & privatas habet; manifesta item sunto Dominica, ut privatas quidem res Episcopus, cum moritur, quibus vult, & quomodo vult, relinquendi facultatem habeat, neque in occasione Ecclesiasticarum rerum intercidant res Episcopi, qui nonnunquam uxores, & liberos, aut cognatos, aut servos habet. Justum enim est apud Deum pariter, & homines, simul ne Ecclesia per ignorationem rerum Episcopi damni aliquid sustineat, simul ne Episcopus, aut cognati ejus prætextu Ecclesiæ obladantur, aut etiam qui illum generis proximitate contingunt, incidant in negotia, ejusque mors implicetur diffamationibus*. Verterunt alii in can. 39. *Presbyteri, & Diaconi sine sententia Episcopi nihil perficiant; ipse enim est, cujus fidei populus Domini est creditus, & a quo pro animabus eorum ratio exigetur*. Deinde in can. 40. *Manifesta sint Episcopi res propria (siquidem res habet proprias), & manifesta res Dominica, ut sit in potestate morientis Episcopi propria, quibus vult, & ut vult, relinquere, & non rerum Ecclesiasticarum occasione res Episcopi intercidant, qui nonnunquam uxorem habet, & liberos, vel cognatos, vel famulos. Est enim justum apud Deum, & homines, ut nec Ecclesia damnum aliquod accipiat propter rerum Episcopi ignorationem; nec Episcopus, vel ejus cognati Ecclesiæ occasione proscribantur, vel in negotia, litesque incidant, qui ad eum attinent, & ejus mortem maledictis prosequantur*. Porro quæcumque ex his versionibus recipiatur, ut ad aliquam referri debeat Gratiani fragmentum, illud certum est ibidem vetustissimam contineri disciplinam, quum videamus idipsum fuisse constitutum in Concilio Antiocheno can. 24.

Can. 22. & 24. cau. 12. q. 1. Cum eodem Concilio Antiocheno can. 25. consonant canon. 22. & 24. cau. 12. q. 1. quos tamen nescio qua ratione sejunxerit Gratianus, quum ex eodem canone 41. ex Apostolicis depromti fuerint. Hunc ita Dionysius Exiguus exhibet : *Præcipimus, ut in potestate sua* (hic apud Gratianum est canon 24.) *Episcopus Ecclesiæ res habeat. Si enim animæ hominum pretiosa illi sunt credita* (vertunt alii: *sunt ei credenda*) *multo magis oportet*

tet eum curam pecuniarum gerere, ita ut potestate ejus indigentibus omnia dispensentur per Presbyteros, & Diaconos, & cum timore, omnique sollicicitudine ministrentur. Ex his autem quæ indiget, (hic apud Gratianum est canon 22.) *si tamen indiget, ad suas necessitates, & ad peregrinorum fratrum usus ipse percipiat, ut nihil eis possit omnino deesse. Lex enim Dei præcipit, ut qui altari deserviunt, de altari pascantur, quia nec miles stipendiis propriis arma sustulit:* aliis placuit ita vertere: *per Presbyteros, & Diaconos subministrare cum Dei timore, & omni religione (si sit opus) in necessarium suum usum accipere, & fratrum, qui hospitio excipiuntur, ita ut ipse nullo modo egeat. Lex enim Dei statuit, ut qui altari assident, ex altari alantur; quandoquidem nec miles unquam suo viatico adversus hostes progreditur.* Ex hoc Canone demonstrari videtur non aliter Ministros Ecclesiasticos tunc bonorum Ecclesiasticorum usum habuisse, nisi alias necessariis vitæ subsidiis destituerentur, sive ex vi adversæ fortunæ, sive ex voluntaria familiarium bonorum abdicatione, quemadmodum indicant ea verba: *si tamen indiget,* aut illa: *si sit opus.* Quamobrem Augustinus Episcopus in can. 3. cau. 23. q. 7., seu in Epistola ad Bonifacium ita scribebat: *Si pauperum compauperes sumus, & nostra sunt, & illorum: si autem privatim quæ nobis sufficiunt, possidemus, non sunt illa nostra, sed pauperum, quorum procurationem quodammodo gerimus, non proprietatem nobis usurpatione damnabili vindicamus.* Necnon Justinianus in nov. 3. cap. 3. *Expensæ,* ajebat, *quæ fiunt ex Ecclesiasticis redditibus, circa pios erogentur actus, & Deo placentes, & illis hæc ministrentur; qui pro veritate egent, & non habent aliunde alimentorum occasionem.* Clarius Julianus Pomerius quinti Ecclesiæ sæculi probatissimus auctor lib. 2. de vita contemplativa cap. 10. ibi: *Nec illi, qui sua possidentes dari aliquid volunt, sine grandi peccato suo, unde pauper victurus erat, accipiunt. De Clericis quidem dicit Spiritus S., peccata populi mei comedunt; sed sicut nihil habentes proprium non peccata, sed alimenta, quibus indigere videntur, accipiunt, ita possessores non alimenta, quibus abundant, sed aliena peccata suscipiunt: ipsi quoque pauperes, si se possunt suis artificiis, aut laboribus expedire, non præsumant quod debet debilis, aut infirmus accipere, ne forte Ecclesia, quæ potest omni solatio destitutis necessaria ministrare, si omnes etiam nihil indigentes accipiant, gravata, illis, quibus debet, subvenire non valeat. Qui autem Ecclesiæ serviunt, & labori suo veluti debita reddi oportere credentes ea, quibus opus non habent, aut accipiunt libenter, aut exigunt, nimis carnaliter sapiunt, si putant quod Ecclesiæ fideliter servientes stipendia terrena, ac non potius præmia æterna accipiant. Sæcularis quippe militia, quia cælestia non habet, terrena strenue militantibus præstat, unde satis indignum est, si fidelis, & operosa devotio Clericorum propter stipendium temporale præmia sempiterna contemnat. Quod si quilibet Minister Ecclesiæ non habet unde vivat, non ei præmium reddit hic, sed necessaria præstat Ecclesia, ut in futurum præmium laboris sui recipiat..... Quæro quid eorum sit, quæ dixi, difficile? ut homo id, quod opus non habet, ab Ecclesia non accipiat, aut ut quod habet, sine causa contemnat? Si propter hoc non vult sua relinquere, ut habeat unde vivat, ut quid accipit, unde rationem reddat? ut quid de peccatis alienis sua multiplicat?* Id posteriore etiam ætate agnovit Dionysius Chartusianus, qui in tractatu de vita Canonicorum art. 24. hac quæstione sibi proposita ita præfatur: *Salubrius, ac securius creditur, ac paretur dictis Sanctorum, per quos loquutus est Spiritus Dei, quam scholasticorum quorundam, qui suo magis, quam expedit, credunt, & nituntur ingenio, auctoritatem Sanctorum ad suam retorquentes opinionem,* ac deinde concludit: *Quamvis ergo de proposita quæstione quidam dicant scholastici posse id licite fieri, consultius tamen credendum, & standum est verbis Hieronymi, & Bernardi, imo & Summi Pontificis, Beatique Prosperi; ait enim Damasus Papa: qui bonis parentum sustentari possunt, si accipiant quod pauperum est, sacrilegium incurrunt..... Horum itaque Patrum sententiis statur securius quam aliorum aliter opinantium.* Videor fortasse fusius hæc fuisse persequutus. Id tamen præstandum erat, ut exinde appareret, quo jure Gratianus ad calcem ejusdem canonis 24. non alias Clericos admittendos esse ad propria possidenda, *nisi fortasse retinendo sua a sumptibus Ecclesiæ abstineant.*

Can. 14. cau. 16. q. 7.

In describendo can. 14. cau. 16. q. 7. non modo a Dionysii Exigui interpretatione aliquantulum recessit Gratianus, verum

verum etiam sibi parum constans fuit, quum enim jam in can. 7. dist. 63. eandem sententiam retulisset sub nomine Concilii Nicæni II. his verbis: *Siquis Episcopus sæcularibus potestatibus usus Ecclesiam per ipsos obtinuerit, deponantur & segregentur ab Ecclesia omnes, qui illi communicant*, modo refert quasi Apostolicam doctrinam mutatis tamen aliquibus verbis ita: *Siquis Episcopus sæcularibus potestatibus usus Ecclesiam per ipsos obtineat, deponatur, & segregetur, omnesque, qui illi communicant*. Video sane undenam exorta fuerit hujusmodi dissimilitudo, quippe Gratianus Ivonem ut plurimum sequutus est, qui in suo decreto parte 3. cap. 85., & parte 5. cap. 119. hunc ipsum canonem non eodem modo, sed varie designavit. Dionysius Exiguus ita exposuit num. 31. *Siquis Episcopus sæculi potestatibus usus Ecclesiam per ipsos obtineat, deponatur, & segregentur omnes, qui illi communicant*. Alii e Græcis Codicibus hæc ediderunt: *Siquis Episcopus sæcularibus Principibus usus per eos Ecclesiam adeptus sit, deponatur, & segregetur, & omnes, qui illi communicant*. Quæcumque autem scriptura servetur, illud semper deducetur, aut nullo modo Apostolicam in hac doctrina disciplinam contineri, quatenus Apostolorum tempori nihil hujusmodi convenire potest, aut cautum illic esse, ne Ethnicorum Magistratuum, & Principum potestate Episcopali Officio consulatur, quum nemo alius primis sæculis Princeps adesset, præter eos, quos communis gentium superstitio a vera in Deum religione dimoverat. Illud hac in re notatu dignum est, hunc canonem inter Apostolicos cum alio fuisse conjunctum, qui numero 30. est apud Dionysium Exiguum, atque his verbis expressus: *Siquis Episcopus, aut Presbyter, aut Diaconus per pecunias hanc obtinuerit dignitatem, dejiciatur & ipse, & ordinator ejus, & a communione modis omnibus abscindatur, sicut Simon Magus a Petro* (qui sibi suaserunt Canones Apostolis tribuendos esse aliter scripsere ibi: *Sicut Simon Magus a me Petro.*) Quamobrem facile constat duorum Canonum istorum Auctores illud a Sacris Administris, præsertim ab Episcopis cavendum voluisse, ne in Ecclesiasticis Ordinationibus aut pecuniæ, aut favori tribueretur, sed omnia prout Ecclesiarum utilitas postularet, peragerentur; atque hæc interpretatio Græcorum ipsorum est, apud quos Canones eosdem Apostolicos primum editos fuisse nemo ignorare potest. Revera Balsamon, & Zonaras utrumque canonem ita connexuit, ut eadem ferme utrique sententia affingatur. Verum hac in re, si conjecturæ locus esse potest, ubi de germano Apostolicorum canonum Auctore non constat, arbitror expositum canonem eundem esse cum canone Concilii Antiocheni 16. & cum canone Concilii Laodicæni 13. In Concilio Antiocheno ita legitur: *Siquis Episcopus vacans in Ecclesiam vacantem prosiliat, Sedemque pervadat absque integro, perfectoque Concilio, hic abjiciatur necesse est, etsi cunctus populus, quem diripuit, eum habere delegerit. Perfectum vero Concilium illud est, ubi interfuerit Metropolitanus Antistes.* Verba Concilii Laodicæni hæc sunt ex Dionysio Exiguo: *Quod non sit permittendum turbis electiones eorum facere, qui sunt ad Sacerdotium provehendi.* Ex quibus adparet apud Græcam Ecclesiam olim opus fuisse canonibus, quibus turbarum conatus ut plurimum seditiosi compescerentur in designandis Episcopis; quos canones alii deinde aliis verbis aut describere, aut amplificare non dubitarunt; sic ejusdem Laodicæni canonis sententiam pluribus ornavit Martinus Braccarensis in suæ collectionis parte 1. can. 1. Propterea admodum verosimile esse potest memoratum Gratiani Canonem 24. ab auctore Canonum Apostolicorum ita expositum fuisse, ut tamen nihil aliud in illo nobis agnoscendum sit, quam aut Antiocheni Concilii, aut Laodicæni doctrina.

Can. 62. de consf. dist. 1.

Canon 62. de consf. dist. 1. inter Apostolicos decimus est, quem tamen aliter alii e Græco interpretati sunt. Nonnulli ita scripserunt: *Omnes Fideles, qui ingrediuntur, & scripturas audiunt, in precatione autem, & sacra communione non permanent, ut Ecclesiæ confusionem adferentes, segregari oportet.* Dionysius Exiguus his verbis usus est: *Omnes Fideles, qui ingrediuntur Ecclesiam, & scripturas audientes, non autem perseverant in oratione, nec sanctam communionem percipiunt, velut inquietudines Ecclesiæ commoventes, convenit communione privari.* Alia versione ita exhibetur: *Quicumque Fideles Ecclesiam ingrediuntur, & scripturas audiunt, neque apud preces, & sanctam communionem permanent, eos tanquam qui ordinis in Ecclesia perturbationem inducant, a communione arceri oportet.* Ex quibus non ita

facile demonstrari ex hoc Canone potest, ut quidam arbitrantur, Fideles veteres Sacram Eucharistiam in solemnibus Sacrificiis suscepisse, tantum enim Græci Canonis interpretes in eo conveniunt, ut Fideles in oratione usque ad finem Sacrificii perseverarent, non ut etiam de Sacrificio sumerent, ac propterea exinde liquet injuria hunc Canonem adversus Ecclesiasticum missarum privatarum usum prolatum fuisse a Daniele Charmiero tom. 4. lib. 7. cap. 18. part. 2., etsi enim satis infirmum argumentum petatur ex eo, quod veteres ex Ecclesiæ institutione de mensa Domini participarent, ad inferendum ipsiusmet Christi præceptum jampridem extitisse; quoniam nihil prohibet ex mera Ecclesiæ disciplina pendere, quod etiam ab ipsis Ecclesiæ ejusdem exordiis institutum est, quodque si plerumque ex Fidelium incuria non servatur, ab Ecclesia ipsa (quod præcipue spectandum est) vehementissime & hodie exoptatur, uti declararunt Concilii Tridentini Patres in sess. 22., cap. 6., tamen eo vel infirmius argumentum est, quo variæ, atque inconstanti Græci textus interpretationi innititur. Ceterum minime inficias iverim similia quædam legi in Canone 2. Concilii Antiocheni, ex quo forte memorati Apostolici Canonis repetendam originem arbitror. *Omnes* (ita Antiochenum Canonem exhibet Dionysius) *qui ingrediuntur Ecclesiam Dei, & Scripturas sacras audiunt, nec communicant in oratione cum populo, sed pro quadam intemperantia se a perceptione sacræ communionis avertunt, hi de Ecclesia removeantur, quamdiu per confessionem pœnitentiæ fructus ostendant, & precibus indulgentiam consequantur.*

Can. 79. de cons. dist. 4. Canon 79. de cons. dist. 4. postremus est apud Dionysium Exiguum inter Apostolicos. Et quidem cum Dyonisio Gratianus consonat, si apud Gratianum omittamus illa verba *a quibusdam*. Alii ita legunt: *Siquis Episcopus, aut Presbyter in una initiatione non tres immersiones, sed unam dumtaxat, quæ in mortem Domini datur, peregerit, deponitor. Non enim dixit Dominus: in mortem meam baptizate, sed profecti docete omnes gentes baptizantes eos in nomine Patris, & Filii, & Spiritus Sancti.* Aliis his verbis: *Si quis Episcopus, vel Presbyter non tria unius mysterii baptismata perfecerit, sed unum baptisma, quod datur in mortem Domini, deponatur: non enim dixit Dominus, in mortem meam baptizate, sed euntes docete omnes gentes baptizantes ipsos in nomine Patris, & Filii, & Spiritus Sancti.* Consulto observabam hæc in postremo Dionysii Exigui canone legi, ut innueretur inter eos fuisse, qui apud Occidentalem Ecclesiam Apostolicorum nomine apud nonnullos habiti sunt. Tunc enim temporis etiam in Occidente trina immersione Sacramentum baptismatis conferebatur, quemadmodum testes sunt Tertullianus lib. adversus Praxeam cap. 26. & lib. de corona militis cap. 3. Ambrosius de Sacrament. lib. 2. cap. 5. & 7. Isidorus Hispalensis lib. 2. de offic. Ecclesiast. cap. 25. Sed fortasse quandam in hac constitutione difficultatem agnoscet, quicumque perpendet ibidem trinam immersionem quasi divino jure præceptam videri; cui ut obviam eatur, animadvertenda erit veterum disputatio, qualis ex ipsismet Canonis verbis eruitur; alii enim in baptismate asserebant mortem, resurrectionemque Domini significandam, proptereaque unicam immersionem in Sacramento fieri debere, quemadmodum enim dum immergitur baptizandus, mors, & sepultura, ita dum immersus extollitur, resurrectio Christi quodam simbolo repræsentatur. Alii e contrario ajebant ex Christi ejusdem præcepto Trinitatem Sacratissimam in baptismo recolendam esse, cujus rei gratia convenientius trina immersio fieret. Quis in hoc dissidio alterutram potius probandam disciplinam arbitraretur? Spectavit quidem ad eos, qui Ecclesiastica jurisdictione fruuntur, sancire disciplinam uni potius, quam alteri opinioni consonam, ut etiam hac in re unitas Ecclesiarum adpareret. At interea alteri opinioni non erat, quid opponeretur; & revera si Ecclesiarum consuetudines in hac parte observaverimus, liquebit facile pro locorum, & temporum varietate modo unicam, modo etiam trinam immersionem in baptismate obtinuisse. Itaque in trina immersione duo potissimum veniunt consideranda, in primis trina ipsa immersio, deinde trinæ ejusdem immersionis significatio. Ipsa quidem trina immersio juris divini non est, est autem divini juris trinæ immersionis aliquando factæ significatio, qualis ab immergentibus olim affingebatur. Quippe ter in Trinitatis cultum immergebatur, & Trinitatis cultus ab ipsomet Christo Domino præceptus est, cum ille Apostolis dixerit: *Baptizantes in nomine Patris, & Filii, & Spiritus San-*

Sancti. Juvat præterea animadvertere primis Ecclesiæ sæculis plurimum adversus hæreticos disputandum fuisse de Sacratissima Trinitate, cum enim Ariani de Filii, Macedoniani de Spiritus Sancti natura male sentirent, quid potissimum peragendum erat ab Ecclesiasticis Patribus æquam divinarum Personarum virtutem, substantiamque prædicantibus, quam, ubicumque fieri commode posset, etiam in Ecclesiastica stabilienda disciplina, Sacratissimam ipsam Trinitatem recolere? Optima itaque illis occasio fuit, ubi de immersione baptismatis ageretur, ter immergendi ad promovendum Trinitatis cultum, ubi præsertim cautum a Christo proponere potuissent in Trinitatis nomine illud Sacramentum fuisse conferendum.

CAPUT II.

De Canonibus Concilii Eliberitani.

Concilio Eliberitano sequentes Canones apud Gratianum tribuuntur.

Dubiæ Auctoritatis.

- Can. 5. *dist.* 47. *veteris Ecclesiæ disciplinæ conformis.*
- Can. 43. *dist.* 50. *cum sententia Ancyrani Concilii congruit.*
- Can. 24. *dist.* 54. *veteris Ecclesiæ disciplinæ haud difformis.*
- Can. 4. *dist.* 98. *veteris Ecclesiæ disciplinæ conformis.*
- Can. 104. *cau.* 1. *q.* 1. *veteris Ecclesiæ disciplinæ haud difformis.*
- Can. 3. *cau.* 5. *q.* 1. *consonat cum antiquis exemplaribus.*
- Can. 6. *cau.* 5. *q.* 6. *veteris Ecclesiæ disciplinæ conformis.*
- Can. 17. *cau.* 22. *q.* 4. *falso tributus Concilio Eliberitano.*
- Can. 15. *cau.* 22. *q.* 5. *falso tributus Concilio Eliberitano.*
- Can. 25. *cau.* 27. *q.* 1. *paullo varius in diversis exemplaribus.*
- Can. 7. *cau.* 31. *q.* 1. *ad meliorum Codicum fidem exigendus.*
- Can. 1. *cau.* 31. *q.* 3. *varius in diversis exemplaribus.*
- Can. 8. *cau.* 32. *q.* 7. *veteris Ecclesiæ disciplinæ valde conformis.*
- Can. 21. *de conf. dist.* 2. *nullo modo congruit Eliberitani Concilii temporibus.*

QUoties Hispanorum quamplurium fidem in hac parte sequamur, Concilii Eliberitani, sive Illiberitani apud ipsos, ut ajunt, celebrati auctoritatem maximi faciemus; præsertim quod ab eisdem velut antiquissimum prædicetur, & non Nicæno Concilio tantum, sed & Arelatensi, Gangrensi, Neocæsareensi, & Ancyrano vetustius. Unum hic commemoro Ferdinandum de Mendoza, qui eleganti opere conatus est id demonstrare, ac propterea hanc Synodum referre non dubitavit ad annum circiter 303. seu paullo ante persequutionem Diocletiani, & Maximiani. Sane hujus Synodi vetustatem indicant ea, quæ ibi definita leguntur, aut quæ inter definitiones occurrunt, de Flaminibus Ethnicorum, de coronis Sacerdotum, de Litteris Martyrum & Confessorum, ac similibus, quæ omnia nonnisi vetustissimis temporibus convenire videntur. Auctoritatem vero Concilii vel ex eo evincit, quod in Canonibus ibidem constitutis eximia, & plane Apostolica morum doctrina eluceat, vel quod gravissimi in eo sanctissimique Antistites interfuerint, inter quos Osius ille Cordubensis, qui adversus Arianos Nicænæ dein fidei fuit accerrimus propugnator; vel demum quod Eliberitani Concilii canones in Synodis sequentis ætatis sæpe laudati fuerint, ac confirmati; idque adparere asserit ex Concilio Maguntino sub Rabbano anni 847. can. 21. ex Concilio apud S. Medardum tempore Karoli Regis Francorum, ex Concilio Toletano II. anni 675. can. 13. Quod tamen ut magis magisque confirmet, adfert canonem 14. Concilii Sar-

 dicen-

dicensis, in quo ita Osius inquit: *Memini autem superiore Concilio fratres nostros constituisse, ut si quis Laicus in ea, in qua commoratur, civitate tres Dominicas dies, idest per tres septimanas non celebrasset conventum, communione privaretur.* Quæ ad aliud Concilium referri non posse videntur, quam ad Eliberitanum, in quo hujusmodi constitutio legitur in can. 21. Sic ratiocinatur de Mendoza.

Aliter sentiunt non solum ex Hæreticis Centuriatores Magdeburgenses, verum etiam ex Catholicis quamplures, quorum aliqui supposititium hujusmodi Concilium vocant, & sæculo demum septimo ex cujuspiam temere audentis industria prodiisse; aliqui vero etsi de ejus antiquitate, & rei gestæ veritate non dubitent, tamen ejus sententiis adhærere se posse inficiantur, imo ab illis velut a recta fide aliquando detortis recedendum esse arbitrantur. Exemplum proferunt in canone 36. quo prohibetur, ne in Ecclesiis exprimantur imagines, seu *ne quod colitur, & adoratur, in parietibus depingatur*, quæ Sanctio non Ecclesiæ fidem, sed potius Iconoclastarum hæresim sapit. Item aliud exemplum inveniunt in can. 34. quo prohibetur, ne cerei in cæmeteriis incendantur, ea adjecta ratione: *Inquietandi enim non sunt Sanctorum spiritus*, quæ rursus doctrina inter superstitiosas observationes recensenda esse videtur. Arguunt præterea in Canonibus Eliberitanis nimiam austeritatem, severitatemque disciplinæ, & propemodum accedentis, deflectentisque ad Novatianos; etenim in can. 1. præscribitur communionem etiam in fine vitæ iis esse denegandam, qui suscepto baptismate in Idololatriam prolapsi misere fuerint.

Hæc postrema meo judicio leviora sunt, nec tanti momenti, ut alicujus Concilii auctoritatem aut infirmare, aut etiam conficere possint. Facilem ista ac planam interpretationem recipiunt, quin opus sit vel ad Iconoclastas, vel ad Novatianos deflectere, vel ineptas forte sententias Eliberitanis Patribus affingere. Etenim quod spectat ad canonem 36. de prohibito sacrarum Imaginum usu, urgentia erant rationum momenta, quibus a disciplina ceteroquin optima abstinendum fore censerent pro temporum, aut causarum adjunctis, ne forte aut risui, aut quod pejus erat, furori sævientium undequaque Gentilium expositæ essent, aut etiam ne fideles recens ab Idololatria conversi, facile rursus ex prætextu ad Idololatriam reverterentur, qua sane ratione scimus apud Judæos veteres vix imagines Dei, aut Prophetarum, vel Sanctorum Patriarcharum propositas fuisse, ne ipsi in Idololatriam, in quam erant valde proni, facile inciderent. Quod vero negotium facessit canon 34. de cereis non accendendis in cæmeteriis Martyrum, ne *Sanctorum spiritus inquietentur*? Nimis anxia videbatur priscorum fidelium cura, atque in tenenda, colendaque Martyrum defunctorum memoria sollicitudo, qua aliquando fiebat, ut in monumentis imbecilles ipsorum animos superstitio, quæ religionem facile imitatur, occuparet. Præterea cereis ad cæmeteria Martyrum adpositis, quis facile non intelligat, Ethnicis ipsis oblatam occasionem, ut cæmeteria agnoscerent, agnitaque impio ausu violarent, atque dejicerent, & tum quodammodo eveniret, quod in canone dicitur *Sanctorum Spiritus inquietari*? Nihil postremo est, ex quo rejiciatur canon 1. ubi pœnitentia lapsis fidelibus denegatur; quippe id constitutum minime fuit desperatione veniæ, quemadmodum Novatianorum sectæ placuit, sed austeritate potius disciplinæ, quæ, si gravissimæ emergant caussæ, identidem postulat, severioris fortassis etiam, quam par esse videatur criminibus pœnas indici, ut homines ab eisdem perpetrandis contineant, & abhorreant. Urgebat tunc temporis vehementissima ratio pœnitentiæ lapsis denegandæ: facile enim Christiani, ut infidelium insequentium gladios evaderent, descivissent a fide, si post lapsum apud Ecclesiam pœnitentiam inventuros confidissent.

Verum enimvero, licet quæ huc usque disputando attigi tanti non sint, ut Eliberitanorum canonum auctoritatem infirment, alia tamen sunt mihi graviora rationum momenta, ex quibus vir prudens de eorundem canonum fide, atque integritate hæsitabit. Illud maximum est, quod ex perpetuo veterum omnium silentio deducitur. Nemo plane ex Collectoribus antiquissimis ne unum quidem, aut alterum Eliberitani Concilii canonem codicibus suis inseruit, imo nec ipsum Eliberitani Concilii nomen memoravit, non Dionysius Exiguus, non Ferrandus Diaconus, qui ceteroquin in Provincia degens Hispaniæ finitima Hispanicorum canonum notitiam habere poterat, non

Mar-

Martinus Braccharensis, licet gente Hispanus, quique res saltem patriæ suæ Collectioni, quam edebat ad suorum commodum, adjicere debuisset, & quemadmodum non omisit Concilia Braccharensia, & Toletana, ita nec omisisset Eliberitanum Concilium, velut & temporis vetustate, & Virorum insignium, qui ei interfuisse dicuntur, auctoritate ceteris longe præstantius; non demum Cresconius Africanus, quem Hispani canones latere non potuerunt. Primum in Collectionibus canonum apparere cœperunt Eliberitani Concilii capita sub finem septimi sæculi, & celebriora facta demum sunt posteriore ætate, quum apud Burchardum, Ivonem, & Gratianum relati sunt. Observatione præterea dignum est, quo tempore Iconoclastarum hæresis Ecclesiam misere turbavit sæculo sexto, aut septimo, neminem ex hæreticis meminisse can. 36. Eliberitani, quem tamen potuissent in propriam sententiam quoquomodo detorquere. Ego sane candide fateor me hisce rationum momentis teneri plurimum, nec posse facile adduci, ut Eliberitanum hoc Concilium tanquam genuinum Ecclesiasticæ vetustatis monumentum habeam, ejusdemque canones firmum esse posse veteris disciplinæ præsidium mihi persuadeam; quamobrem minime dubitaverim concludere, sicut Concilium ipsum, ita etiam Gratianeos canones ex Eliberitano Concilio depromtos incertæ omnino auctoritatis existere.

Can. 5. dist. 50. Jam vero ut ad illos peculiariter deveniam, est in primis canon 5. dist. 47. qui idem est cum canone 20. Eliberitano. In vulgatis tamen Concilii editionibus pro ea voce *abstinere* legitur *abstineri*. Quicumque canoni huic, velut incertæ fidei, voluerit alium substituere, poterit supponere canonem 17. Nicæni Concilii, in quo eadem stabiliuntur lato decreto dejectionis in Clericos, qui fœnus exercent, aut etiam canonem 12. Concilii Arelatensis I. anni 314. ubi hæc habentur: *De Ministris, qui fœnerantur, placuit eos extra formam divinitus datam a communione abstinere*.

Can. 43. dist. 50. Canon 43. dist. 50. est numero quintus inter Eliberitanos his verbis in vulgatis Conciliorum editionibus descriptus: *Si qua Domina* (ait Gratianus *si qua fœmina*) *zeli furore accensa flagris verberaverit ancillam suam, ita ut in tertium diem* (legunt alii, *intra tertium diem*; ait Gratianus *flagellis verberaverit ancillam suam, ita ut infra tertium diem*) *animam cum cruciatu effundat, eo quod incertum sit, voluntate, an casu occiderit, si voluntate, post septem annos, si casu, post quinque annorum tempora acta legitima pœnitentia ad communionem placuit admitti. Quod si infra tempora* (legit Gratianus *intra tempora*) *constituta fuerit infirmata, accipiat communionem*. Qui Gratianea verba cum aliis ceterarum editionum contulerit, potius recipiet ea, quæ in aliis editionibus exprimuntur, utpote & rationi, & integræ canonis sententiæ magis consentanea. Qualiscumque autem editio præferatur, monere non desinam hunc ex iis Canonibus esse, ex quibus nonnulli, ut præfatus sum, Concilii Eliberitani austeritatem arguunt; quanquam immerito; etenim nomine *casus* ibidem non intelligitur fatalis quidam, & prorsus inopinatus eventus, sed potius qui culpa Dominæ verberantis acciderit. Culpam latam Jureconsulti vulgo appellant, quo sensu in l. 16. §. 8. ff. de pœnis dicitur: *apud Græcos exilio voluntario fortuiti casus luebantur, ut apud præcipuum poetarum scriptum est*. Neque occasio exinde offertur, ut quandam disciplinæ austeritatem in canone agnoscamus, nisi austeritatem disciplinæ non absimilem velimus præterea agnoscere in canone 22. Concilii Ancyrani, cujus hæc sunt verba: *Qui voluntarie homicidium fecerint, ad pœnitentiam quidem jugiter se submittant, circa exitum autem vitæ communione digni habeantur. Eos vero, qui non voluntate, sed casu homicidium fecerint, prior quidem regula post septem annorum pœnitentiam communioni sociavit secundum gradus definitos; hæc vero humanior definitio quinquennii tempus tribuit*. Porro hanc eandem disciplinam veluti recipiendam in suum pœnitentiale ex Concilio Eliberitano retulit Halitgarius lib. 4. cap. 5. necnon Rabbanus in Epist. ad Heribaldum cap. 3. & in suum pœnitentiale cap. 14. neque a tertii, vel quarti Ecclesiæ sæculi diciplina abhorrere potest hujusmodi canon; etenim de quo alio ibi agitur, quam de coercenda nimia Dominarum iracundia adversus ancillas ex levissimis caussis suborta, præsertim ex ægritudine, quam zelotypiam appellant? Quod familiare malum apud Hispanos tunc fuisse non obscure erui potest ex *l. 2. ff. de his qui sunt sui vel alieni juris*, ubi refert Ulpianus conquestum fuisse D. Pium apud Proconsulem

Ba-

Bæticæ (in cujus Provincia hoc Elliberitanum Concilium celebratum dicitur), quod ibidem Domini, Dominæve adversus servos, & ancillas atrocissime insævirent.

Con. 24. dist. 24. Canon 24. dist. 54. legitur in can. 80. sive penultimo ex Eliberitanis, ubi tamen pro verbo *provehantur* legendum est *promoveantur*. Illud apud veteres Ecclesiæ Patres obtinuisse liquet, non solum servos, verum etiam libertos vivo Patrono laico a Clericorum Ordinibus exclusos fuisse; quum enim Patronis suis liberti operas quasdam, sive diurna quædam officia præstare tenerentur, facile sacris ordinibus initiati earundem operarum caussa ab Ecclesiasticis muneribus distrahi potuissent, præsertim vero si forte quispiam (quod tum frequentissime accidere poterat) Patrono Ethnico subjaceret.

Can. 4. dist. 98. Canon 4. dist. 98. legitur in can. 24. Eliberitano, ubi tamen in prioribus verbis paullisper variare Codices deprehenduntur. Aliqui enim ita habent: *Omnis qui peregre fuerint baptizati*, quod & apud Gratianum legimus, apud alios hoc modo: *Omnes qui in peregrinatione fuerint baptizati*. Ceterum qualiscumque scriptura seligatur, eadem erit sententia, qua præcipitur neminem ad Clerum esse admittendum, nisi probata primum ejus Christiana vita fuerit, & agnita integritas, præsertim vero nisi probatæ essent caussæ, ex quibus ad baptismum accessit; non solum enim decebat Clericos esse a criminibus, verum etiam a quacumque criminis suspicione omnino puros, ut scribebat Cyprianus in Epist. 35. ad Clerum, & Plebem de Aurelio Lectore. Huc pertinet sententia Gregorii Magni in lib. 2. Regesti Epist. 25. ibi: *Afros passim, vel incognitos Peregrinos ad Ecclesiasticos ordines tendentes nulla ratione suscipias, quia Afri quidem aliqui Manichæi, aliqui rebaptizati, peregrini vero plurimi etiam in minoribus ordinibus constituti fortiores de se pratendisse honores sæpe probati sunt*.

C. 104. cau. 1. q. 1. Canon 104. cau. 1. q. 1. habetur in can. 48. Concilii Eliberitani, ubi tamen vulgares editiones longe aliter exprimunt. Omitto in illis legi *non immittant* pro illis verbis *non mittant*, quæ apud Gratianum habentur. Notatu illud dignum est, in postremis verbis aliud legi, quam apud Gratianum; etenim Gratianus ait: *neque pedes eorum lavandi a Sacerdotibus, vel Clericis*, at in pluribus editionibus Concilii ita scriptum e *neque pedes eorum lavandi sunt a Sacerdotibus, sed Clericis*, quam lectionem quamplura etiam probant vetera manuscripta, quemadmodum eruditi Conciliorum Collectores jamdiu animadverterunt; quibus si adhærere debeamus, uti par est, contraria omnino sententia Gratianeo capiti erit affingenda. Duo in hoc canone continentur: Pimum cavetur, ut Ecclesiastici administri in Sacramento baptismatis conferendo non solum simoniæ vitium, verum etiam vitii suspicionem vitarent; etenim receptum apud veteres fuerat, fideles ad Ecclesiam conversos munuscula adferre, & in *concha*, seu arca quadam ponere, vel in Clericorum, vel in pauperum necessitates, vel forte etiam in rerum sacrarum restaurationem. Quod vero optimo jure primo constitutum fuerat, in sordidum morem Clericorum quorundam avaritia ita detorsit, ut sancti Patres id omnino inhibuerint. Inhibuit Gelasius Papa in Epist. ad universos Episcopos per Lucaniam cap. 7. atque ut de Hispania loquar, inhibuit idipsum Concilium Braccharense 2. can. 7. ut proinde concludere possimus memoratum Eliberitanum canonem plurimum cum Hispaniæ veteris disciplina in hac priore parte congruere. Posterior canonis pars spectat ad pedum ablutionem, quam facere prohibentur & Sacerdotes, & Clerici, si Gratianeæ lectioni fidamus, soli vero Sacerdotes, si aliorum Codicum fidem sequamur. Porro plurium Ecclesiarum vetustissimus ritus fuit, quemadmodum de Ecclesia Mediolanensi peculiariter testatur Ambrosius lib. 3. de Sacram. cap. 1. & in lib. de his qui Mysteriis initiantur cap. 48. quo baptizandi antequam ad sacrum Fontem accederent, pedes lavarent, non solum, ut Christi Domini exemplum imitarentur, qui in ultima cœna mirum in hac re humilitatis argumentum discipulis præbuit, verum etiam ut sordes, quas in externo corporis habitu Catechumeni in Ecclesia Quadragesimali tempore pœnitentes contraxerant, eluerentur. Id describit adamussim Augustinus in Epist. 118. ad Januarium, prope finem ibi: *Si autem quæris, cur etiam lavandi mos ortus sit, nihil mihi de hac re cogitanti probabilius occurrit, nisi quia ad baptizandorum corpora per observationem Quadragesimæ sordidata cum offensione sensus ad fontem tractarentur, nisi aliqua die lavarentur. Istum autem diem potius ad*

hoc

hoc electum, quo Cœna Dominica anniversarie celebratur &c. Atque ad instar veteris hujusce consuetudinis posteriore ætate invaluisse arbitror in Provinciis Hispaniarum, & Galliarum, ut die Dominica Palmarum baptizandorum capita publice abluerentur, quare is dies *capitilavium* appellabatur. De Galliis id testatur Alcuinus in lib. de Ecclesiasticis officiis, de Hispaniis vero Isidorus Hispalensis lib. 6. Etymologiarum cap. 17. & lib. 1. de officiis Ecclesiasticis cap. 26. ita scribens de Dominica Palmarum: *Vulgus autem ideo diem hunc capitilavium vocant, quia tunc moris est lavandi capita infantium, qui ungendi sunt, ne observatione Quadragesimæ sordidati ad unctionem accederent*. Atque his prænotatis commoda plane sequitur Eliberitani canonis interpretatio, quæ Hispanorum disciplinæ omni modo congruat: Quippe ob dignitatem, atque præstantiam Sacerdotalis ordinis cautum recte observamus, ne Sacerdotes eo munere fungerentur, quo pedes baptizandorum abluerent, sed vix id inferioribus Clericis concedebatur. Neque vero quispiam hanc interpretationem minus congruam existimet, quod in Eliberitano canone mentio fiat lavandi pedes, at in memoratis Patrum monumentis de lavando capite sermo institutus sit; hæc enim discrimina ex temporum diversitate profecta facile dignoscuntur: Primis enim Ecclesiæ sæculis baptisma per immersionem conferebatur, ut proinde pedibus in Fonte positis sacris etiam in capite aquis quisque perfunderetur, uti demonstrant figuræ duæ, quas olim habebat eruditus Ciampinus, & deinde dono dedit Johanni Mabillonio, & Socio itineris Italici, nunc vero impressæ sunt in itinere eodem Italico Tom. 1. ad pagin. mihi 73.

Can. 3. cau. 5. q. 1. Canon 3. caus. 5. q. 1. legitur in canone 52. Eliberitano, & quidem Gratiani scriptura integra mihi videtur, necnon veteribus manuscriptis consonat, contra quam legatur apud Ivonem, & Burchardum ibi: *Si qui inventi fuerint libellos famosos, & ignotos in Ecclesia legere, vel cantare, excommunicentur.*

Can. 6. cau. 5. q. 6. Canon 6. cau. 5. q. 6. habetur in can. 73. Eliberitano, cujus tamen verba ita legenda sunt, ut Gratianum ex melioribus Codicibus emendemus: *Delator si quis extiterit fidelis, & per delationem ejus aliquis fuerit proscriptus, vel interfectus, placuit eum nec in fine accipere communionem* (Gratianus habet: *Placuit nonnisi in fine accipere communionem*) *Si levior causa fuerit, intra quinquennium* (legit Gratianus *infra quinquennium*) *accipere poterit communionem. Si Catechumenus fuerit, post quinquennii tempora admittatur ad baptismum*. Hanc porro scriptionem Gratianeæ anteferendam putavit laudatus de Mendoza in suis emendationibus istorum canonum, ex qua inferretur delatoribus etiam in fine vitæ communionem denegari, quæ sane pœna frequenter in Canonibus Eliberitanis indicitur, quoties agitur de constituendis graviorum criminum pœnis. In hujus autem canonis interpretatione non satis meo judicio perspecta est germana auctoris sui sententia. Vulgo enim putant canonem pertinere ad quodcumque delatorum genus, quorum sollicitudine reorum nomina ad Magistratus deferri solebant. At quis facile non percipit publicæ rei maxime semper interfuisse delatores existere in publicis criminibus, quorum opera nequissimis, ac perditissimis civitas unaquæque purgetur? Quamobrem delatoribus eisdem ampla officii præmia publice proposita quandoque fuerunt, quemadmodum ex lege Papia referunt antiquissimarum rerum eruditi, dimidium illatæ in reos mulctæ fuisse concessum, licet dein ad quartam mulctæ partem contractum sit, unde quadruplatores dicti sunt, qui quartam partem de proscriptorum bonis, quos detulerant, consequerentur. Imo Tiberius Cæsar tantum delatoribus tribuit, ut nemini fidem abrogaret, sive quid veri, sive falsi referrent. Cumque a Senatu de præmiis delatorum abrogandis ageretur, respondit Imperator jura subverti, si legum custodes amoverentur. Demum, ut cetera omittam, de Constantino Magno traditur, eum omni tempore delatores admisisse, eosque ingenti studio prosecutum fuisse. Qui itaque fieri poterit, ut apud viros Ecclesiasticos tanquam probrum haberetur fungi delatoris officio, imo adeo aspere puniretur, ut delatores nec in fine vitæ communionem acciperent? Arbitror itaque explicandum canonem esse de delatoribus, qui forte, ut præmium acciperent, fideles baptizatos ethnicis Magistratibus proderent supplicii causa; nec enim perfidi Christiani deerant aliquando, qui fratres suos, sive ejusdem fidei, Religionisque consortes ad exilium, aut etiam ad necem insequerentur. Decebat proinde huic malo gravissimo asperri-

rimum adhiberi remedium, ut pœna infligeretur excommunicationis perpetuæ; ne in extremo quidem vitæ discrimine condonanda. Dura forte cuipiam videbitur disciplina, qua ii, qui Judam prodentem sequuti sunt, cum Juda prorsus de venia criminis desperante coercerentur; sed quis ut tanto fidelium incommodo prospiceret, ab extremis etiam remediis facile temperasset? Pertinet ad hanc eandem rem Concilium Ancyranum can. 9. & Concilium Arelatense I. can. 13. ibi: *De his, qui scripturas sanctas tradidisse dicuntur, vel vasa Dominica, vel nomina fratrum suorum, placuit nobis, ut quicumque eorum in actis publicis fuerit detectus, vel verbis nudis ab ordine Cleri amoveatur.* Non omittam demum observare memoratum Canonem Eliberitanum legi inter Capitularia Regum Francorum lib. 6. cap. 317. lib. 7. cap. 205. & in additione 4. cap. 34. editionis Parisiensis anni 1677.

Can. 17. cau. 22. q. 4. & can. 15. cau. 22. q. 5.

Nullo modo ad Concilium Eliberitanum pertinere possunt, sive Canon 17. cau. 22. q. 4. sive canon 15. cau. 22. q. 5. quorum auctorem ut dignoscere possimus, iidem simul jungendi sunt, atque ad antiquiores canonum collectiones referendi. In Ivonis decreto consistendum minime arbitror, sed statim ad Burchardum me confero, qui in lib. 12. cap. 23. hæc habet: *Ex Concilio Hibernensi cap. 1. Definitio incauta laudabiliter solvenda, nec pravaricatio est, sed temeritatis emendatio.* Deinde in cap. 26. *Ex eodem cap. 3. Si puella sita in puerili atate in domo patris illo nesciente se juramento constrinxerit, & si pater statim, ut audierit, contradixerit, vota ejus, & juramenta irrita erunt, & facilius emendatur.* Et in cap. 27. Ex Synodo Aurelaniensi c. 1. *Juramentum filii, aut filia nesciente Patre, & vota Monachi nesciente Abbate, & juramenta pueri irrita sunt.* Hæc sane eadem ferme sunt cum memoratis Gratiani locis, quanquam Gratianus ea referat ex Eliberitano, & Burchardus ex Hibernensi, & Aurelanensi Conciliis. Non est, cur dubitemus hasce sententias Hibernensi potius Concilio esse tribuendas. Edidit Acherius in tomo 9. sui spicilegii veteris editionis, & in tom. 1. edition. Parisiens. anni 1723. collectionem quandam Hibernensium canonum, quam ipse monet octavo sæculo antiquiorem esse. Et quanquam ibidem multa fuisse corrupta testetur, barbara prætetea vocabula inserta, inversumque eorum ordinem adparere, præsertim vero auctorem collectionis Ardeboc Clericum ex dispensatione Abbatis Haelhucar plura identidem addidisse, plura etiam retenta sententia detraxisse; tamen quia ibi Collector ipse profitetur nomina singulorum auctorum, quæ capitibus proponuntur, velle sincere notare, & quia antiquissima hæc collectio videtur, plurimum valere poterit ad indicandam istorum fragmentorum originem. Itaque in hac collectione lib. 34. hæc leguntur: *Synodus: Definitio incauta solvenda, nec pravaricatio, sed temeritatis emendatio. In Regum libro Saul juravit Jonatham occidere, nec occisus est; nec in hoc juramento culpatur, quia juxta voluntatem suam, non Dei voluntatem juravit. Synodus Hibernensis. Juramentum filii, & filia nesciente Patre, juramentum Monachi nesciente Abbate, juramentum pueri irrita sunt.* Quæ sane verba quoties cum memoratis Gratiani Canonibus conferantur, quis non videat iis plurimum consonare, ut omnino adpareat ex Hibernensi Concilio Gratiani Canones originem suam habuisse? Fateor non eundem omnino esse verborum sonum. Sed quis non videat id potuisse contingere, quod Hibernensium Canonum collector Concilii verba mutaverit retenta sententia, uti ipse se fecisse aliquando candide fatetur, aut quod sequentes collectores de more suo paullo aliter Hibernensem Canonem describere adamaverint? Nec mihi negotium facessit, quod apud Hibernensem collectorem præcise laudetur initio *Synodus*, quin subjungatur, an Synodus Hibernensis sit, necne; etenim rursus animadvertit Acherius in his locis hujusce collectionis, in quibus de *Synodo* mentio fit, non aliam Synodum, nisi Hibernensem intelligi, idque comprobat auctoritate MS. cujusdam Codicis Sangermanensis, in quo legitur apertissime *Synodus Hibernensis* in iis locis, in quibus apud alios Codices habetur præcise *Synodus*. Igitur clara res est canones nuper allatos Hibernenses potius esse, quemadmodum omnes collectores Gratiano antiquiores laudant, inter quos addi forte posset pœnitentiale Romanum editum ab Antonio Augustino tit. 2. cap. 16. Neque porro mirari quispiam debet Gratianum pro Hibernensi canone Eliberitanum scripsisse. Ut enim prætermeam silentio Gratianum non satis accurate collectoris officio functum, potuit ipse facile decipi ex quadam nominum similitudi-

tudine. Siquidem alicubi Canones Hibernenses sunt nomine *Elibernensium*, quemadmodum apud Reginonem lib. 1. de Eccles. discipl. cap. 328. ac propterea facile contingere potuit Elibernenses Canones accipi a quopiam pro Eliberitanis, atque eo nomine describi. Demum non omittam observare in memoratis Gratiani locis insertam etiam adparere sententiam Capitularium Francicorum, videlicet ad annum 789. Carolo Magno imperante, in quibus inter cetera num. 62. hæc leguntur: *Et ut parvuli, qui sine rationabili ætate sunt, non cogantur jurare*; quæ relata sunt in lib. 1. Capitularium cap. 61. editionis Baluzianæ, & apud Reginonem lib. 2. de Ecclesiasticis discipl. cap. 312. Capitularium eorundem nomine.

Can. 25. cau. 27. q. 1.

In Canone 13. Concilii Eliberitani legitur Canon 25. cau. 27. qu. 1. Diversa Concilii exemplaria paullo diversa exhibent ejusdem Concilii verba, quæ propterea describere non pigebit. Ferdinandus de Mendoza duas evulgavit editiones, quarum priorem vulgatam appellavit, posteriorem emendatam. In priore ita habet: *Virgines, quæ se Deo dedicaverunt, si pacta perdiderint virginitatis, atque eidem libidini servierint, non intelligentes quid amiserint, placuit nec in fine eis dandam esse communionem. Quod si semetipsas pœnituerint, quod infirmitate corporis lapsæ fuerint, & toto tempore vitæ suæ hujusmodi fœminæ egerint pœnitentiam, & abstinuerint se a coitu, eo quod lapsæ potius videantur, placuit eas in fine communionem accipere debere*. In posteriore hæc leguntur: *Virgines, quæ se Deo dedicaverunt, si pactum perdiderint virginitatis, atque eidem libidini inservierint, non intelligentes quid amiserint, placuit nec in fine eis dandam esse communionem. Quod si sibimet persuaserint, quod infirmitate corporis lapsæ fuerint, & toto tempore vitæ suæ hujusmodi fœminæ egerint pœnitentiam, & abstinuerint se a coitu, eo quod lapsæ potius videantur, placuit eas in fine communionem accipere*. In Canone per Labbæum edito paullo aliter habetur ibi: *Virgines, quæ se Deo dicaverint, si pactum perdiderint virginitatis, atque eidem libidini servierint, non intelligentes quid amiserint, placuit nec in fine eis dandam esse communionem. Quod si semel persuasæ, aut infirmi corporis lapsu vitiatæ, omni tempore vitæ suæ hujusmodi fœminæ egerint pœnitentiam, ut abstineant se a coitu, eo quod lapsæ potius videantur, placuit eas in fine communionem accipere debere*. Porro hæc eadem constitutio in Conciliis posterioribus confirmata est, quorum unum hic adferam, videlicet Coloniense anni 887. in quo hæc leguntur can. 6. *De Virginibus autem sacratis in Concilio Eliberitano c. 13. scriptum est: Si mæchaverint Virgines, quæ se Deo dedicaverint, si pactum perdiderint virginitatis, atque eidem servierint libidini, non intelligentes quid amiserint, placuit nec in fine eis dandam esse communionem. Quod si semel persuasæ ad infirmi corporis vitia lapsæ toto tempore vitæ suæ ejusmodi fœminæ egerint pœnitentiam, & abstineant se a coitu, placuit eas in finem communionem accipere debere*.

Can. 7. cau. 31. q. 1.

Canon. 7. cau. 31. qu. 1. est numero 72. inter Eliberitanos, in quo referendo Gratianus omisit posteriorem partem; etenim ita legendum est: " Siqua vidua „ fuerit mæchata, & eundem postea ha„ buerit maritum, post quinquennii tem„ pus acta legitima pœnitentia placuit „ eam communioni reconciliari, (*legunt alii*: communione reconciliari) si a„ lium duxerit relicto illo, nec in fine „ dandam esse communionem, vel si fue„ rit ille fidelis, quem accipit, commu„ nionem non accipiat, nisi post decem „ annos acta legitima pœnitentia, nisi „ infirmitas coegerit velocius dare com„ munionem ". Similis ferme constitutio de Virginibus lata adparet in can. 14. ejusdem Concilii Eliberitani, hoc tantum intercedente discrimine, ut virgo si consortem criminis deinde in maritum habuerit, post annum quidem reconciliari posset, at viduis indicta esset pœna quinquennii, ex eo forte, quod viduarum continentia pro magisterio, & exemplari virginibus esse deberet, quemadmodum scribit Ambrosius in lib. de viduis in principio. Huc adferri etiam potest, quod de viduis lapsis suo tempore statuit Theodorus Cantuariensis Episcopus in cap. 12. pœnitentialis editi ab Acherio in tom. 9. Spicilegii, cujus sententiam ita refert Jacobus Petit in editione Parisiensi ejusdem pœnitentialis pag. mihi 11. " Mulier, quæ vovit post mortem viri ejus, non accipiat alterum, „ & mortuo illo prævaricatrix si acci„ piat alterum, iterumque nupta cum „ eo pœnitentia mora si implere vult „ vota sua, in potestate viri ejus utrum „ impleat, an non. Ergo unam licen„ tiam dedit Theodorus, quæ confessa „ est

„ est votum post undecim annos nubere
„ cum illo viro".

Can. 1. cau. 31. q. 3.

Cum canone 54. ex Eliberitanis consonat canon 1. cau. 31. q. 2. quoties tamen his potius verbis describatur; *Si qui parentes fidem fregerint sponsaliorum, triennii tempore abstineantur* (legunt alii: *abstineant se a communione*). *Si tamen iidem sponsus, vel sponsa in gravi crimine fuerint deprehensi, excusati erunt parentes, si in eisdem fuerit vitium, & polluerint se, superior sententia servetur*, (legunt alii: *superioris sententia servetur*).

Can. 8. cau. 32. q. 7.

Levis praeterea est Codicum varietas in scriptione Canonis 9. Eliberitani, relati in can. 8. caus. 32. q. 7. etenim paullo aliter quam habeatur apud Gratianum ita exhibent vulgatae Concilii editiones: *Item foemina fidelis, quae adulterum maritum reliquerit fidelem, & alterum ducit, prohibeatur ne ducat. Si duxerit, non prius accipiat communionem, nisi quem reliquerit, prius de saeculo exierit*. Opportuna sane tunc temporis constitutio, qua effraenem conjugum libidinem cohibere necessarium erat. Quum enim Romanis legibus divertere concederetur maritis etiam bona gratia, ut ajebant, idest conjugis alterius consensione accedente, novi matrimonii contrahendi caussa, congruum erat praejudicatam Fidelium opinionem latis canonibus improbare. Et quoniam de non dimittenda uxore, *excepta fornicationis caussa* jam luculenta erat Evangelica Lex apud Matthaeum cap. 5. eo collineare debebant Sancti Patres, ut licet concederetur adulterii caussa ab uxore divertere, nova tamen matrimonia contrahere Fidelibus denegaretur. Fateor hac in specie dissidium semper fuisse inter Occidentalem, & Orientalem Ecclesiam; contenderunt enim Orientales indulgendum esse maritis insontibus, qui ob uxoris fidem temeratam non tam ab ea recedere maluerunt, quam novas nuptias celebrare: hinc Theodorus Cantuariensis Graecorum moribus eruditus id facile in suo poenitentiali in Anglia admisit, ibi: *Si cujus uxor fornicata fuerit, licet dimittere eam, & aliam accipere*, apud Petit. edit. Parisiens. pag. mihi 10. contra tamen semper senserunt Latini Patres universi, quorum traditio in Concilio Tridentino demum rite, recteque perpensa ad obtinendam Graecorum concordiam occasionem dedit canoni 7. sess. 24. de reform. mitius forte, quam describi potuisset, expresse Graecorum gratia, ut eruitur ex historia Cardinalis Pallavicini lib. 22. cap. 4. Haec saltem paucis observasse juvat, ut perciperetur, quo forte pergeret illa Eliberitani Canonis exceptio, *nisi necessitas infirmitatis dare compulerit*. Etenim forte auctor canonis non ignorabat alicubi concessum esse maritis post uxoris adulterium aliam sibi uxorem adjungere, quam disciplinam non aliter excusatam habere potuit, quam si necessitatem infirmitatis aliud aliquando urgere crederet, proptereaque & hanc eandem infirmitatis necessitatem excipiendam declaravit.

Can. 21. de cons. dist. 2.

Canon 21. de cons. dist. 2. minime habetur inter Eliberitanos Canones, licet ejusdem Concilii nomine apud Gratianum, Ivonem, & Burchardum referatur. Errori occasionem dedit Reginonis collectio, qua ut plurimum usus fuisse Burchardus mihi visus est. In collectione Reginonis cap. 331. lib. 1. ita legitur. *Omnis homo ante sacram communionem a propria uxore abstinere debet septem, aut quinque, aut tres dies*. In hoc fragmentum incidit Burchardus, illudque descripsit eisdem verbis, licet ordine mutato in cap. 22. lib. 5. ibi: *Omnis homo ante sacram communionem a propria uxore abstinere debet tres, aut quinque, aut septem dies*. Sed cum apud Reginonem nullum fragmenti auctorem laudatum invenisset, ad praecedentia capita respexit; inciditque statim in caput 328. quod laudatur ex Concilio Helibernensi, statimque arbitratus est sequentia etiam capita ex eodem Concilio fuisse deprompta, propterea & referens caput 330. Reginonis in parte 19. cap. 76. sui decreti, illud ipsum ex Concilio Eliberitano laudavit; ut enim superius jam observabam, Helibernensis Concilii mentio pro Eliberitano Concilio habita est ob nominis, seu vocis similitudinem, atque hinc Burchardus idem laudatum caput 331. nomine Concilii Eliberitani imprudens inscripsit: Burchardi erratum sequuti Ivo, & Gratianus venia quodammodo digni essent, si canonem hunc, prout apud Burchardum jacet, descripsissent. Sed forte voluerunt ipsi alicui poenitentiali suae aetatis morem gerere, & canonem ita describendum voluerunt: *Omnis homo ante sacram communionem a propria uxore abstinere debet tres, aut quatuor, aut octo dies*; nisi dicere forte velimus in eam Burchardi editionem incidisse, quae hanc scriptionem praeseferret. Ceterum

si hu-

si hujus fragmenti auctorem dignoscere quoquo modo velimus, non alium fuisse arbitror, nisi auctorem ignotum cujusdam pœnitentialis, quod vigebat Reginonis tempore, & quod Regino ipse laudaverat in suo lib. 1. cap. 329. ex ea præsertim ratione, quia plurimum convenit hoc Reginonis cap. 331. cum dicto capite 329. Non omittam observare convenire disciplinam hujus canonis cum canone 46. Concilii Cabilonensis 2., & cum Concilio Parisiensi 6. lib. 3. cap. 20. relato in Capitularia Regum Francorum cap. 40. lib. 2. in illis præcipue verbis: " Juxta ejusdem ergo Apostoli documentum probare se debet homo, & sic de pane illo manducare, & de calice bibere, videlicet abstinens aliquot diebus ab operibus carnis, & purificans corpus, animamque suam præparet se ad percipiendum tantum sacramentum exemplo David, qui nisi se confessus fuisset abstinuisse ab opere conjugali ab heri, & nudius tertius, nequaquam panes propositionis a Sacerdote accepisset ". Id ipsum tradidit Augustinus serm. 216. de tempore Dominica 10. post Pentecosten serm. 2. & serm. 244. de temporibus.

Quid vero sentiendum erit de altera Gratianei Canonis parte: *nec inter Catholicos connumerabitur &c.*? non solum hæc non leguntur in Concilio Eliberitano, sed etiam repugnare videntur traditæ Concilii hujus ætati; quandoquidem vetus erat Fidelium consuetudo accedendi quotidie ad Sacram Eucharistiam, & quidem de Hispaniæ Provinciis etiam suo tempore testatur Hieronymus in epist. 28. ad Licinium Bœticum; ut proinde tum supervacaneum fuerit tria quotannis tempora definire, quibus Fideles ad cœnam sacram adigerentur. Id primum constitui cœpit refrigescente Fidelium charitate post 6. Ecclesiæ sæculum, uti liquet ex canone 18. Concilii Agathensis, ex cap. 50. Concilii Turonensis 2. quod habetur in lib. 2. Capitularium cap. 45. & quod Burchardus, cujus propositum erat a laudandis Capitularibus Francicis abstinere, Fabiano Papæ tribuit in lib. 5. cap. 17. unde & Gratianus imprudens etiam ex Fabiano retulit in can. 16. dist. 2. de cons. Sed non est, cur pluribus immorer, ubi apertissima Gratianei erroris est ratio ex collectione Burchardi desumta. Itaque Burchardus postquam retulit in dicto cap. 22. lib. 5. memoratum fragmentum illis verbis: *Omnis homo ante sacram communionem a propria uxore abstinere debet tres, aut quinque, aut septem dies*, ad alia gradum facit Conciliorum fragmenta, atque descripturus in cap. 25. Agathensem Canonem, qualis apud Gratianum habetur in can. 19. de consecr. dist. 2. prænotat veluti compendiariam quandam Agathensis Canonis sententiam de more suo his verbis: *Quod inter Catholicos non connumeretur, qui in istis tribus temporibus, Pascha, Pentecoste, Natali Domini non communicat.* Hæc verba arbitratus est Gratianus ad præcedens caput pertinere, ac propterea cum præcedenti conjungere minime dubitavit, atque ita in dicto Canone 21. omnia, qualiacumque ea essent, Concilio Eliberitano tribuere.

CAPUT III.

De Canonibus Concilii Ancyrani.

Hi sunt Canones, quos Ancyrani Concilii nomine Gratianus descripsit.

- *Can.* 8. *dist.* 28. *cum omnibus Concilii exemplaribus consonat.*
- *Can.* 32. *dist.* 50. *emendandus ex pluribus Canonibus Ancyranis.*
- *Can.* 42. *dist.* 50. *varius in diversis exemplaribus.*
- *Can.* 6. *dist.* 92. *vix a melioribus exemplaribus discrepans.*
- *Can.* 42. *cau.* 12. *qu.* 2. *verbis tenus a Concilio paullulum discrepans, sententia congruens.*
- *Can.* 2. *cau.* 26. *qu.* 5. *ex aliis melioris notæ exemplaribus supplendus.*
- *Can.* 24. *cau.* 17. *q.* 1. *cum exemplaribus Concilii consonat.*
- *Can.* 46. *cau.* 27. *q.* 2. *cum exemplaribus Concilii consonat.*

ETSI ante annum 315. plures Episcoporum Synodos celebratas fuisse veterum monumenta abunde testentur, præsertim quum Ethnici a vexandis Christianis paullulum interquiescerent, nulla tamen ex iis aut Canones ad futuram rei gestæ memoriam scripsit, aut si forte scripsit, ob temporum injurias, atque calamitates posteritati fervire non potuit. Prior tempore ex illis, quarum Canones apud Collectores hodie legimus, est Ancyrana, quam eruditiores habitam ajunt circa annum 315. videlicet post tempora vexationis, qua jussu Maximini jactata fuit Ecclesia in Oriente, atque ante tempora alterius vexationis, quam eadem Ecclesia deinde passa est sub Licinio. Huic Concilio nomen dedit Civitas Ancyrana in Asia minore sita, prima, atque amplissima Galatiæ urbs; ad quam convenientes octodecim Episcopi, Canones 25. ediderunt, quales in vetustissimis etiam collectionibus legimus relatos post capita Nicæni Concilii, non quasi posteriores ætate, sed ut justam venerationem haberet, quod dignitate, & totius Ecclesiæ frequentia excellebat. Caussa Concilii hæc fuerat. Quum Maximinus Christianos omnes insequeretur, & diris suppliciis angeret, plures ex Episcopis, & Clericis inferioribus, qui metu gravissimo fracti, ac debilitati Ecclesiam, Fidemque ipsam deseruerant, dein vita functo Maximino supplices Ecclesiæ reconciliari petebant. Operæ pretium fuerat prudentissimis viris modum præstituere, quo pœnitentes restituerentur, atque ad Ecclesiam revocarentur, proindeque pluribus Canonibus salubriter caveri oportuit, qui sane posterioribus, ac recentioribus pœnitentialibus normam quandam, & exemplar præbuisse videntur, licet tamen & illis alia admixta fuerint non pauca, quibus disciplina sacrorum, quoad per tempora licebat, firmaretur.

Hujusmodi sane est Canon 8. dist. 28. quem legimus in Canon 9. alias 10. ex Ancyranis. Et quidem Gratiani verba consonant cum interpretatione Isidori Mercatoris, apud quem hæc sunt postrema Canonis verba: *cessare debebunt, laicam tamen recipientes communionem*, quæ apud Gratianum desiderantur. Paullo aliter scribit Dionysius Exiguus ibi: *Diaconi quicumque ordinantur, si in ipsa ordinatione protestati sunt, & dixerunt velle se conjugio copulari quia sic manere non possunt, hi si postmodum uxores duxerint, in ministerio maneant, propterea quod eis Episcopus licentiam dederit. Quicumque sane tacuerunt, & susceperunt manus impositionem professi continentiam, & postea nuptiis obligati sunt, a ministerio cessare debebunt.* Hunc eundem canonem corrupit in sua collectione Martinus Bracarensis, imo eidem contrariam omnino sententiam affinxit his verbis: *Diaconus, qui eligitur, si contestatus fuerit pro accipiendo matrimonio, & dixerit non posse in castitate permanere, hic non ordinetur. Quod si in Ordinatione tacuerit, & ordinatus fuerit, & postea matrimonium desideraverit, alienus sit a ministerio, & vacet a clero.* Forte Martinus sententiam Concilii immutavit, ut disciplinæ sui temporis morem gereret. Neque enim eadem esse poterat ratio Antistiti Bracarensi, quæ fuit Patribus Ancyranis. Tempore enim Ancyrani Concilii

Can. 8. *dist.* 28.

cilii decebat quidpiam remitti de asperitate disciplinæ Diaconorum, quum pauci admodum essent, qui Diaconorum munus sponte, libenterve susciperent. Adauctis vero Ecclesiarum bonis, atque horum administratione Diaconis commissa, quum plures Diaconorum officia spectarent, vitæ Diaconalis ratio exacta est ad præclaram, & perfectam honestatis formam. Quæ si maturius observassent ex etherodoxis nonnulli, non adeo forte Romanam Ecclesiam conviciis lacessissent occasione hujus Ancyrani Canonis; quasi Ancyrani Patres de continentia Diaconorum, quam Ecclesia Sancta diligentissime custodit, minime solliciti fuerint. Atque hæc præjudicata opinio etiam valuit apud eos, qui eruditiores audire maluerunt. Quid amabo aliud innuunt Ancyrani Episcopi, quum Diaconis concedunt nuptias contrahere, si Episcoporum dispensatio tempore Ordinationis accesserit, quam veterem fuisse disciplinam Ecclesiæ, qua generaliter Diaconi castimoniam servare tenerentur, & si non custodissent, a gradu suo dejicerentur? Quorsum ordinantis auctoritas intervenirer, ubi nulla Lex Ecclesiastica nuptiis obstitisset? Quæ cum ita siat, non recens est Romanæ Ecclesiæ consuetudo, quam male feriati homines improbant, sed ipsis antiquissimis Ecclesiæ Regulis omnino conveniens.

Can. 32. dist. 50. Ad eos, qui in persecutione Maximini lapsi fuerant, pertinet can. 32. dist. 50. quam Gratianus non satis integre descripsit; & quanquam Romani Correctores jam in illius emendationem nonnulla adjecerint, juvabit tamen eundem describere ex interpretatione Dionysii Exigui, qualis in Codice Justelli habetur, ibi: *Presbyteri immolantes, & iterum luctamen adeuntes, si hoc non per illusionem aliquam, sed ex veritate fecerint, nec ante parentes, & affectantes, atque suadentes, ut æstimentur, quidem tormentis aptari, sed his visu tantum, & habitu subjici, hos placuit honorem quidem retinere propriæ sedis; offerre vero, aut alloqui, aut omnino sacerdotalibus officiis fungi non licere*. Hæc in can. 1. ex Ancyranis, cui respondere videtur Cyprianus in libro de lapsis, his verbis: *Tanto candore conspicuos Ministros suos Ecclesia esse decernit, ut licet secundo certamine elatum priore victoria hostem superassent, ac proinde se negationis suæ labe emaculassent, non tamen idoneos amplius existimaverit, qui sacris functionibus ministrarent*. Sequitur canon 2. Ancyranus, quem Gratianus refert in §. *Diaconi*. *Diaconi similiter, qui immolaverunt, honorem quidem habeant, cessent vero ab omni sacro ministerio, sive a pane, sive a calice offerendo, vel prædicando. Quod si quidam Episcoporum conscii sunt laboris eorum & humilitatis, & mansuetudinis, & voluerint eis aliquid amplius tribuere, vel adimere, penes ipsos erit potestas*. Digna profecto sunt observatione verba illa: *Sive a pane, sive a calice offerendo, vel prædicando*, quasi innuatur ex iis olim Diaconos sicut prædicationis Evangelicæ, ita sacræ oblationis fungi officio potuisse. Si de prædicatione divini verbi loquamur, minime dubitaverim asserere, hanc inter munera Diaconorum habitam fuisse, quum & ab ipsis Apostolorum temporibus Diaconum Stephanum Evangelii præconem invictissimum fuisse sacræ Actorum Apostolicorum literæ testentur, & perennis Ecclesiæ consuetudo demonstret a Diaconis Evangelium publice legi, & solemniter, quæ sane lectio species prædicationis videtur. Qui hujusmodi potestatem Diaconis denegant, *prædicandi* verbum sumunt pro *denunciare*, ad explicandum illud Diaconorum officium, quo solent indicere populo, quid inter missarum solemnia aut Catechumenis, aut pœnitentibus, aut omnibus indiscriminatim Fidelibus agendum sit, quemadmodum & hodie clamare solent his verbis: *Procedamus in pace*, & *ite missa est*, & *flectamus genua*. Majus forte negotium facessere potest facultas *offerendi* Diaconis in memorato canone tributa. Nemo sane de ea ita sentiet, ac si Diaconis aliquando licuerit sacrificia Deo offerre, quæ solis Sacerdotibus perpetuo reservata fuisse universa antiquitas docet, imo in canonibus Nicænis num. 18. expresse traditur Diaconos *potestatem offerendi* non habere. Propterea apud Ancyranos Patres offerendi verbum idem significabit, ac circumferre, idest Eucharistiam ad populum deferre, & populo distribuere, quod munus Diaconorum fuisse vel ipse memoratus canon Nicænus exhibet; aut forte verbum offerendi intelligemus pro oblatione panis, & calicis, quam Diaconus facit Sacerdoti Deo hostiam oblaturo; juxta illud quod ait Isidorus Hispalensis: *Levitæ inferunt oblationes in altaria*. Hic non persistit Gratianus, sed subdidit canonem 3. Ancyranum, qui ita legitur ex eadem Dio-

nysii Exigui interpretatione. " Qui fugientes comprehensi sunt, vel a domesticis traditi, vel ademtis facultatibus sustinuere tormenta, aut in custodiam trusi proclamaverunt se Christianos esse, & eo usque adstricti sunt, ut manus eorum comprehendentes violenter attraherent, & funestis sacrificiis admoverent; aut aliquid polluti cibi per necessitatem sumere cogerentur, confitentes jugiter se Christianos esse, & luctum rei, quæ contigit incessabiliter ostendentes omni dejectione, & habitu, & humilitate vitæ, hos velut extra debitum constitutos a communionis gratia non vetari. Si vero prohibiti sunt ab aliquibus propter ampliorem cautelam, vel propter quorundam ignorantiam, statim recipiantur. Hoc autem similiter & de Clericis, & de ceteris laicis observare conveniet. Perquisitum est autem & illud, si possunt etiam laici, qui in has necessitatis angustias inciderunt, ad clericatus ordinem promoveri, placuit ergo & hos, tanquam qui nihil peccaverunt, si & præcedens eorum vita probabilis sit, ad hoc officium provehi ". Quæ vero Gratianus subdit in postremis verbis, sive in §. *de his autem*, non habentur inter canones Ancyranos, sed potius repetenda sunt ex canone 11. ex Nicænis, qui ex interpretatione Dionysii his verbis legendus est: " De his, qui præter necessitatem prævaricati sunt, aut præter ablationem facultatem, aut præter periculum, vel aliquid hujusmodi, quod factum est sub tyrannide Licinii, placuit Synodo quamvis humanitate probentur indigni, tamen eis benevolentiam commodari ". Hæc sane cum Gratiani fragmento collata esse videntur, licet perperam ex Concilio Ancyrano laudata fuerint, neque enim in Ancyrano Concilio fieri mentio poterat de tyrannide Licinii, quam hoc idem Concilium præcesserat. Sed non solum in eo deliquit Gratianus, quod Nicænum Canonem Ancyranæ Synodo tribuerit, verum etiam in eo, quod non integram sententiam retulerit, quæ sane Gratiani proposito accommodari non potuisset. Ejus mens erat demonstrare lapsos post pœnitentiam ad Clericorum gradus admitti posse. Sed id Nicæno Concilio definitum non est; etenim licet priora verba canonis 11. nuper allata benevolentiam quandam pœnitentibus spondeant, non tamen alio spectat hæc benignitas, quam ut in legitimas pœnitentium stationes recipiantur, non etiam ad sacros Ordines admittantur. Postrema canonis verba hæc sunt: " Quicumque ergo veraciter pœnitudinem gerunt, tribus annis Fideles inter audientes habeantur, & sex annis omni se contritione dejiciant, duobus autem annis sine oblatione populo in oratione communicent ".

In can. 23. alias 22. Synodi Ancyranæ legitur canon 42. dist. 50. Postquam enim in canone præcedente de pœna homicidii voluntarii actum fuerit, ut scilicet jugis homicidarum pœnitentia esset, quæ vix in fine vitæ perficeretur, statim de homicidio involuntario ita subditur apud Dionysium: " De homicidiis non sponte commissis prior quidem definitio post septennem pœnitentiam perfectionem consequi præcipit; secundi vero quinquennii tempus explere ". Quid nomine *prioris definitionis* significare voluerint Ancyrani Patres nondum satis perspectum est. Forte respexerunt ad aliquod Concilium retroactis temporibus apud Græcos celebratum, in quo præstituta esset pœna septennii, quam dein ad brevius tempus, nimirum ad quinquennium, contraxere. Nolim tamen quempiam arbitrari contractionem hujusmodi apud Græcos generatim fuisse receptam: nam contrarium omnino tradidit S. Basilius, qui floruit sub finem IV. sæculi, & in canonibus ad Amphilochium num. 57. ita scripsit: " Qui non voluntarie interfecit, undecim annis Sacramentis non communicabit. Undecim autem anni sic in eo dispensabuntur. Duos quidem annos deflebit, tres autem annos inter auditores perseverabit, in quatuor substratus, & anno solo consistet, & deinceps ad sacra admittetur ". Non erat sane hac in re una ac perpetua Ecclesiarum disciplina, ubi de canonibus pœnitentialibus ageretur, aliudque in Ancyrana Ecclesia, aliud in Cæsareensi, aliud in ceteris servabatur. Sic in quodam fragmento ex iis quæ collegit Jacobus Petit in Pœnitentiali Theodori Cantuariensis, pag. mihi 67. hoc legitur de parricidiis: " Si quis hoc crimen perpetraverit, quidam judicaverunt, ut septem annis pœniteat, vel quatuordecim pœnitentiam egisset, quidam usque ad finem vitæ, sicut Cain, qui similia perpetraverit ". Gratianus in laudato fragmento addidit vocem illam *humana*, vel,

Can. 22. dist. 50.

vel, ut alii legunt, *humanior*, quæ tamen vox neque in veteribus Ancyrani Concilii editionibus, neque apud antiquos canonum Collectores habetur.

Dionysii Exigui interpretationem omnino sequutus est Gratianus in can. 6. dist. 92. sive in canone 18. Ancyrano, ubi posteriora illa verba, *fiantque damnatione notabiles*, ita ab aliis ex Græcis exemplaribus explicantur: *& abdicati efficiantur*. Sic Zonaras Græcus interpres ait: " Quod si eos quoque, qui illic degunt, Episcopos seditionibus vexent, Sacerdotis quoque dignitate privari, & abdicatos effici, hoc est, ab Ecclesia expelli jubet ". Clarius Balsamon in notis ad eundem canonem ibi: " Presbyteratus autem honorem ab eo, qui sic agit, auferre, & abdicatum fieri, ne intellexeris de depositione accipi, sed de ejus sola honoris ablatione, scilicet ne, ut cum Sacerdotibus quidem sedeat, dignus habeatur ".

Can. 6. dist. 92.

Can. 42. cau. 12. qu. 2. describendus erat ex Dionysio Exiguo ad canonem 14. Ancyranum. " De his, quæ pertinent ad Ecclesiam quæcumque, cum non esset Episcopus, Presbyteri vendiderunt, placuit, rescisso contractu, ad jura Ecclesiastica revocari. In judicio autem erit Episcopi, si pretium debeat recipi, necne, quia plerumque rerum distractarum redditus ampliorem summam pro pretio dato reddiderit ". Alii vice priorum verborum ita legunt: " De his, quæ pertinent ad Dominicum, quæcumque, dum non esset Episcopus, Presbyteri vendiderunt, revocare Dominicum ", Plane Dominici nomine intelligi rem Deo dedicatam, nemo est qui inficietur juxta illud Cypriani in libello de opere & eleemosina: " Et Dominicum celebrare te credis, quæ corbonam omnino respicis, quæ in Dominicum sine sacrificio venis ".

Can. 42. cau. 12. q. 2.

Canon 2. cau. 26. qu. 5. relatus est etiam in librum pœnitentialem Romanum ab Antonio Augustino editum cap. 2. tit. 6. cujus priora verba hæc sunt: *Qui divinationes expetunt, & more Gentilium subsequuntur, aut in domos &c.* est autem canon 24. aliis 25. ex Ancyranis, in quo describendo Gratianus usus est interpretatione Dionysii Exigui, cum qua omnino consonat. In posterioribus Gratiani editionibus post illa verba *secundum gradus pœnitentiæ definitos* additum est *&c.* quasi aliqua adhuc huic fragmento deessent. Sane apud Dionysium nihil amplius habetur; tantum in Græcis editionibus tempora quinquenni distribuuntur; atque ita latine explicantur: *Qui vaticinantur, & gentium consuetudines sequuntur, vel in suas ædes aliquos introducunt ad medicamenta arte invenienda, vel lustrationem, in quinquennii canonem incidant secundum gradus definitos, tres annos substrationis, & duos annos orationis sine oblatione*. An hæc integra verba in ipso Concilii autographo descripta fuerint, an vero illis additamentum accesserit studio cujuspiam Græci interpretis. Ego facile dubitaverim, quum, ut prænotavi, apud Dionysium Exiguum veterem collectorem hujusmodi graduum distributio non legatur. Atque etiam Aristenus Græcus interpres ita eundem canonem præcise descripsit: *Qui vaticiniis utitur, & qui quempiam in domum veneficii exquirendi, aut lustrationis caussa introducit, quinquennio subjaceat*.

Can. 2. cau. 26. q. 5.

Canon 19. ex Ancyranis legitur in can. 24. cau. 27. qu. 1. ubi pœnitentiæ regula illis præstituitur, qui virginitatem Deo devotam violari permiserunt, his verbis ex interpretatione Dionysii: *Quotquot virginitatem promittentes irritam faciunt sponsionem, inter bigamos censeantur*. Quæ verba non solum de feminis, sed etiam de viris intelligenda sunt, quemadmodum intellexit Zonaras in notis ad hunc canonem ita scribens: *Qui virginitatem sive viri, sive mulieres sunt professi, si fidem promissi fregerint, digamorum pœnis subjiciantur*. At si forte quæratur, quænam fuerit hæc pœna digamis indicta, vulgo tradi solet illam vel anno, vel biennio fuisse persolutam, quod deducunt ex canone 4. Basilii ad Amphilochium; ubi Sanctus Antistes digamis annum pœnitentiæ indicit, subditque ab aliis biennium decerni; Trigamos autem tribus, vel aliquando quatuor annis segregandos esse. Ceterum cum apud veteres digamorum appellatione non solum venirent, qui post primum conjugium morte alterutrius conjugis dissolutum novum inirent, verum etiam qui duabus promiscue uxoribus copularentur, aut una divortio dimissa alteri jungerentur, atque non una eadem pœna immineret variis hujusmodi digamorum generibus; ego sane ita Ancyranum canonem interpretandum censuerim, ut quicumque promissam virginitatem violaverint, illis Digamis comparentur, qui ab uxore divertendo novum

Can. 24. cau. 27. q. 1.

vum conjugium apetiissent, eademque omnino pœna tenerentur. Etenim quædam interest similitudo, atque analogia, proindeque nec adeo levis pœna teneret violatores voti, quemadmodum digamos illos, qui dissoluto per mortem conjugis matrimonio ad secundas nuptias progrediebantur; nec adeo gravis, sicut eos, qui simul duabus conjugibus uterentur. Equidem illis, qui vivente conjuge adulteria potius, quam conjugia multiplicant, sive qui duabus uxoribus copulantur, quindecim annorum pœnitentia imminebat juxta canonem 57. Basilii ad Amphilochium. Illi vero, qui mortua prima secundæ uxori junguntur, anno tantum inter pœnitentes morabantur. De illis, qui post divortium novas nuptias contraxissent nihil definire ausim, quum scripta vetus deficiat disciplina canonum, ut vix suspicari, aut conjicere liceat mediam quandam inter utramque pœnitentiam indictam fuisse. Fortasse alicui non displicebit, quod ad laudatum canonem Ancyranum tradit Alexius Aristenus Græcus interpres his verbis: *Qui virginitatem professus est, & votum irritum facit, quadriennio segregetur.*

Can. 46. cau. 27. q. 2. Quæ in canone 46. cau. 27. q. 2. referuntur, his verbis habentur in Ancyrano canone 11. apud Dionysium: *Desponsatas puellas, & post ab aliis raptas placuit erui, & eis reddi, quibus ante fuerant desponsatæ, etiamsi eis a raptoribus vis illata constiterit.* Sunt hic vestigia disciplinæ veteris, qua inspecta matrimonia inter raptorem, & raptam omnino prohibebantur, cui præterea civile jus hac in re penitus consonabat. Nov. 143. & 150. juncta l. un. cod. de raptu Virginum.

APPENDIX.

De Canone 12. cau. 26. q. 5. nomine Concilii Anquirensis laudato.

UNUM adhuc fragmentum superest ex iis, quæ apud Gratianum Ancyrano Concilio tribuuntur, scilicet canon 12. cau. 26. qu. 5. qui tamen laudatur nomine Concilii Anquirensis; vocabulo sane inflexo ex imperitia cujuspiam antiqui Scriptoris; siquidem jam apud Burchardum, apud quem idem fragmentum legitur cap. 1. libri 10. legitur nomine Concilii Anquirensis. Porro Anquirensis Concilii nomen ignotum omnibus est, nisi cum Ancyrano Concilio confundatur, ac propterea in omnibus Conciliorum editionibus canon iste solet assui Canonibus Ancyranis ad calcem Synodi, ubi præterea depromtus dicitur ex quodam libello sexdecim librorum partialium lib. 6. cap. 7. Verum hanc additionem eruditi omnes communi suffragio apocrypham censent, inter quos est Baronius ad ann. 314. num. 89. Facile mihi fuit Gratianei errati causam reperire, apprime dignoscens a Burchardo primum hunc canonem Concilii Anquirensis nomine fuisse relatum. Deceptus fuit Burchardus ex lectione Reginonis, qui in lib. 2. de Eccl. discipl. quædam descripserat in cap. 363. ex Concilio *Anquirensi*, atque eadem, quæ Rhabanus in Epist. ad Heribaldum cap. 25. describere se profitebatur ex Concilio *Ancyrano*; deinde idem Regino in capite sequenti, seu 364. ita progreditur: "Unde supra: „ Ut Episcopi, ipsorumque Ministri omnibus viribus elaborare studeant, ut perniciosam, & a Diabolo inventam sortilegam, & maleficam artem penitus e parœciis suis eradant, & si aliquem virum aut feminam hujuscemodi sceleris Sectatorem invenerint, turpiter dehonestatum de parœciis suis ejiciant. Ait enim Apostolus. Hæreticum post unam & secundam admonitionem devita, sciens quia subversus est, qui ejusmodi est. Subversi sunt, & a Diabolo capti tenentur, qui derelicto creatore suo, a Diabolo suffragia quærunt. Et ideo a tali peste mundari debet Sancta Ecclesia. Illud etiam non omittendum, quod quædam sceleratæ mulieres retro post Satanam conversæ Dæmonum illusionibus, & phantasmatibus seductæ, credunt se, & profitentur nocturnis horis cum Diana Paganorum Dea, & innumera multitudine mulierum equitare super quasdam bestias, & multa terrarum spatia intempestæ noctis silentio pertransire, ejusque jussionibus velut Dominæ obedire, & certis noctibus ad ejus servitium evocari. Sed utinam hæ solæ in perfidia sua periissent, & non multos secum in infidelitatis interitum pertraxissent. Nam innumera multitudo hac falsa opinione decepta hæc vera esse credit, & credendo a recta fide deviat, & in errorem Paganorum devolvitur cum aliquid divinitatis, aut numinis extra unum Deum esse arbitratur. Quapropter Sacerdotes per Ecclesias sibi commissas populo

„ cum

Can. 12. cau. 26. q. 5.

„ cum omni instantia prædicare debent, „ ut noverint hæc omnimodis falsa esse, „ & non a Divino, sed a maligno spi„ ritu talia phantasmata mentibus fide„ lium irrogari; siquidem ipse Satanas, „ qui transfigurat se in Angelum lucis, „ cum mentem cujuscumque mulierculæ „ ceperit, & hanc sibi per infidelita„ tem, & incredulitatem subjugaverit, „ illico transformat se in diversarum „ personarum species, atque similitudi„ nes, & mentem, quam captivam te„ net, in somnis deludens, modo læta, „ modo tristia, modo cognitas, modo in„ cognitas personas ostendens per devia „ quæque deducit; & cum solus spiri„ tus hoc patitur, infidelis mens hæc „ non in animo, sed in corpore eveni„ re opinatur. Quis enim non in somnis, „ & nocturnis visionibus extra seipsum „ educitur, & multa videt dormiendo, „ quæ nunquam viderat vigilando? Quis „ vero tam stultus, & hebes sit, qui „ hæc omnia, quæ in solo spiritu fiunt, „ etiam in corpore accidere arbitretur, „ cum Ezechiel Propheta visiones Do„ mini in spiritu, non in corpore vide„ rit, & Johannes Apostolus Apocaly„ psis sacramenta in spiritu, non in cor„ pore vidit, & audivit, sicut ipse di„ cit: statim fui in spiritu: & Paulus „ non audet se dicere raptum in corpo„ re: Omnibus itaque publice adnuncian„ dum est, quod qui talia, & his simi„ lia credit fidem perdidit, & qui fi„ dem rectam in Deo non habet, hic „ non est ejus, sed illius in quem cre„ dit, idest Diaboli, nam de Domino „ nostro scriptum est: omnia per ipsum „ facta sunt. Quisquis ergo aliquid cre„ dit posse fieri, aut aliquam creaturam „ in melius aut deterius immutari, aut „ transformari in aliam speciem vel si„ militudinem, nisi ab ipso creatore, „ qui omnia fecit, & per quem omnia „ facta sunt, procul dubio infidelis est “. Integra descripsi Reginonis verba, quod Gratianus aliquas canonis notas immutaverit, aut ab aliis jam immutata in suum Codicem transtulerit.

Itaque cum Regino caput suæ Collectionis ita inscripsisset, *unde supra*, putavit Burchardus tribuendum illud esse Concilio Ancyrano, ex quo caput præcedens laudabatur; & dein Burchardum sequuti sunt alii Collectores. Falso tamen, nam verba *unde supra*, quæ frequenter apud Reginonem occurrunt, aliud omnino significant, videlicet idem pertractari in sequentibus, quod & in præcedentibus pertractare cæperat. Non desunt, qui suspicantur Reginonem voluisse eo loci referre statutum aliquod Francorum, sive, ut ajunt, Capitulare hactenus ineditum, cum stilus capitis ejusdem temporibus Capitularium plurimum conveniat, quum præterea materies & eidem ætati, & provinciis eisdem consentanea sit, consuetumque fuerit Capitularium Francorum conditoribus eadem Capitularia pluribus Scriptorum Ecclesiasticorum testimoniis *infarcire*, quemadmodum explicat vir eruditus. Cæterum in Concilio Ancyrano quædam esse constituta his similia jam superius adnotabam ad Canonem 2. cau. 26. q. 5. Non omittam præterea observare, plura hujus canonis verba legi in cap. 28. libri de Spiritu, & Anima, qui vulgo Augustino tribuitur, & a Monachis Benedictinis in Appendicem tom. 1. novæ editionis rejectus, atque a Trithemio, necnon Vincentio Belluacensi adscribitur Hugoni a S. Victore, aut a Thoma Aquinate qu. un. de Anima art. 12. ad 1. Anonymo cuidam Ordinis Cisterstiensis, compositus autem est ex variis Augustini, Gennadii, Boetii, Cassiodori, Isidori Hispalensis, aliorumque fragmentis inordinate congestis ita, ut inter Ecclesiasticos canones locum habere non possit. Quæ itaque ibi leguntur ad rem hanc pertinentia, heic subjiciam. Postquam dictum est animas hominum aliquando Dæmonum maligno spiritu torqueri, sic subditur: *Unde quadam mulierculæ post Satanam conversæ Dæmonum illusionibus, & phantasmatibus seducta credunt, & profitentur se nocturnis horis, cum Diana Dea Paganorum, vel cum Herodiade, & Minerva, & innumera mulierum multitudine equitare*, (quæ sane loquendi phrases nonnisi post sextum Ecclesiæ sæculum in vulgus emanarunt), *earumque jussionibus obtemperare. Ipse namque Satanas, qui transfigurat se in Angelum lucis, cum mentem cujusque mulierculæ ceperit, & hanc sibi per infidelitatem subjugaverit, illico transformat se in diversarum personarum species ac similitudines, & mentem, quam captivam tenet, in somnis deludens, modo læta, modo tristia, modo cognitas, modo incognitas personas ostendens per devia quaque deducit, & cum hoc solus patitur spiritus infidelis, non in animo, sed in corpore evenire opinatur: idcirco nimis stultus, & hebes est, qui hæc omnia, quæ in spiritu fiunt, etiam in* cor-

corpore accidere arbitratur, cum Ezechiel, & alii Propheta, Johannes etiam Evangelista, & alii Apostoli in spiritu, non in corpore visiones viderint. Quicumque laudatum Gratiani Canonem, sive Reginonianæ Collectionis caput cum his verbis contulerit, facile percipiet Reginonem plura ex dicto libro de spiritu, & anima excerpsisse, eademque in suum Codicem transtulisse, quibus etiam quædam adjecerit, ut Episcopos, ceterosque Ministros Ecclesiasticos admoneret, ne forte nimium creduli plusquam par esset Dæmonum vi, ac potestati pravorum hominum, aut mulierum fraudibus decepti tribuerent. Non inficior tamen & Reginonem quædam ibidem attulisse ex variis S. Augustini sententiis, quemadmodum illud est, quod dicitur Dæmon aliquando sese transformare in Angelum lucis, uti adparet ex can. ult. cau. 26. q. 5. de quo suo loco nonnulla tradam.

CAPUT IV.

De Conciliis Arelatensibus.

In Arelatensi Civitate, quæ sita est in Gallia Narbonensi nemo ignorat plura, & quidem magni nominis celebrata fuisse Concilia, ex quibus in Gratiani Codice, prout hodie editus est, tria tantummodo memorantur, atque singulis singula capita tribuuntur, præter quædam fragmenta, quæ generatim Concilio Arelatensi adscripta legimus, quin tamen peculiariter adjectum sit, ad quamnam ex Arelatensibus Synodis pertineant. Sunt autem sequentes Canones.

Ex Arelatensi 1.
- *Can.* 14. *dist.* 81. *perperam Concilio Arelatensi tributus.*
- *Can.* 2. *caus.* 14. *q.* 4. *congruit cum exemplaribus Concilii.*
- *Can.* 26. *de consecr. dist.* 3. *varius in diversis exemplaribus.*
- *Can.* 109. *de consecr. dist.* 4. *ad melioris notæ exemplaria exigendus.*

Ex Arelatensi 2.
- *Can.* 6. *dist.* 28. *varius in diversis exemplaribus.*
- *Can.* 69. *dist.* 50. *paullo varius in diversis exemplaribus.*
- *Can.* 5. *dist.* 55. *congruit cum exemplaribus Concilii.*
- *Can.* 9. *dist.* 87. *congruit cum exemplaribus Concilii.*
- *Can.* 2. *cau.* 3. *qu.* 10. *ad melioris notæ exemplaria exigendus.*
- *Can.* 13. *cau.* 33. *qu.* 4. *ex aliis ejusdem Concilii Canonibus explicandus.*

Ex Aurel. 3.
- *Can.* 7. *dist.* 28. *ad melioris notæ Codices exigendus.*
- *Can.* 2. *dist.* 55. *varius in diversis exemplaribus.*

Adjiciuntur.
- *Can.* 12. *dist.* 18. *pertinet ad Concilium Arelatense* 2.
- *Can.* 17. *cau.* 18. *q.* 2. *pertinet ad Concilium Arelatense* 5.
- *Can.* 4. *cau.* 21. *q.* 5. *pertinet ad Concilium Arelatense* 3.
- *Can.* 37. *cau.* 27. *q.* 1. *pertinet ad Capitularia Regum Francorum.*
- *Can.* 38. *cau.* 27. *q.* 1. *pertinet ad Concilium Toletanum* 3.
- *Can.* 6. *cau.* 30. *q.* 5. *pertinet ad Capitularia Regum Francorum.*
- *Can.* 94. *de conf. dist.* 2. *depromtus ex variis vetustis Pœnitentialibus.*

Concil. Arel. I. Imperante Constantino ab anno 312. videbatur reddita pax Ecclesiæ Occidentali; plurimaque propterea celebrari concilia potuerunt ad res Ecclesiasticas sive tuendas, sive augendas, Imperatore ipso Ecclesiarum utilitatem sedulo promovente. Inter ea celebratissimum est Concilium Arelatense I. anni 314. cujus hæc fuit occasio. Mensurius quidam Carthaginensis Episcopus jussu Maxentii Imperatoris pridem vocatus Romam, Sacra Ecclesiæ suæ vasa quibusdam commen-

mendaverat discessurus. Verum dum iter agressus est, in itinere decessit. Suffectus in defuncti locum Cæcilianus postulavit, ut vasa sacra restituerentur a depositariis, qui tamen contra fidem religionemque depositi eadem restituere recusarunt, quod ut persuaderent se honeste facere, callidis artibus adversus Cæcilianum, quasi læsæ per illius electionem Ecclesiæ vindices falsa crimina intenderunt, quo fieret, ut vel idem ab Episcopatu detruderetur, vel saltem ipsi a molestiis sibi ab Episcopo exhibitis evaderent calumniando. Illud in primis objiciebant, Cæcilianum tradidisse Gentilium Magistratibus Ecclesiasticos libros ad gravissimam rei Christianæ injuriam; præterea de necessariis Confessorum commodis, aut alimentis subtraxisse, illorum præsertim, qui omni humano auxilio destituti apud Gentiles in carceribus detinebantur. Atque dum hæc adversus Cæcilianum molirentur improbi homines, quis non videat cœpisse concuti Africanam Ecclesiam inoportuno schismate, quod dein magis magisque eandem turbavit, quum Donatus quidam a casis nigris, a quo Donatistæ & nomen & hæresim acceperunt, rem hanc eo deduxerit, ut novum Episcopum nomine Majorinum Ecclesiæ eidem Carthaginensi præficiendum curasset; nec enim contentioni pepercit, sed omnem propemodum lapidem movit, ut Cæcilianus a Carthaginensi Ecclesia arceretur. Constantinus Imperator ad seditiones omnes & schismata compescenda paratus, ubi id ægro animo accepit, statim caussam hujusmodi commendavit definiendam Rheticio Augustodunensi, Materno Agrippinensi, & Marino Arelatensi Episcopis; neque enim arbitratus est eligere Africanos Antistites, quos in caussa suorum aliquid præjudicati habere posse facile erat suspicari. Visum insuper fuit maxime opportunum Melchiadis Romani Pontificis judicium exquirere, qui statim junctis sibi nuper memoratis Gallicanis Episcopis tribus Romæ Synodum convocavit ex Episcopis quindecim, ubi res prospere cessit, Cæciliano unanimi Patrum sententia ab illatis criminibus absoluto. Non tamen acquieverunt seditiosi Donatistæ, qui apud Imperatorem conquesti novum fieri judicium postularunt. Hinc orta Concili Arelatensis occasio; visum enim fuit convocata Synodo universam rem hanc facile potuisse concludi, ut apertius sicut de insontis Cæciliani integritate, ita de impiorum accusatorum perfidia, atque improbitate constaret. Arelatensis Civitas habita est convocationi Concilii accommoda, ad quam & Constantinus ipse, & legati Pontificii accessisse feruntur, & Concilio interfuisse anno 314. Immo etiam universi propemodum Occiden. Eccl. Episcopi eo convenerunt, ita ut non desint, qui Concilium hoc *plenarium* Ecclesiæ Concilium appellare non dubitaverint. Res iterum favore Cæciliani cessit damnatis Donatistis, de quibus multa apposite tradit Augustinus in Epist. 162. & 166. & in lib. 2. contra literas Petiliani. Ex his facile est agnoscere maxime venerabilia nobis esse hujus Concilii Decreta; ex eo potissimum, quod in illis universæ propemodum Occidentalis Ecclesiæ veteris doctrina contineatur.

Can. 14. dist. 81.

Ex Canonibus, qui huic Concilio adscribuntur apud Gratianum primus occurrit canon 14. dist. 81. & quidem in posterioribus plurimis editionibus post Romanam correctionem, quanquam tamen in vetustis Gratianei Codicis exemplaribus ille canon Aurelianensi potius Concilio tribuatur, & quidem rectius, quippe is legitur in Concilio Aurelianensi I. anni 511. can. 9. & 12. In canone 9. hæc habentur: *Si Diaconus, aut Presbyter crimen capitale commiserit, simul & officio, & communione pellatur*, & in canone 12. *Si Diaconus, aut Presbyter pro reatu suo se ab Altaris communione sub pœnitentis professione submoverit, sic quoque si alii defuerint, & caussa certa necessitatis exoritur, poscentem baptismum liceat baptizare.* Arbitror id ex oscitantia Typographi evenisse, ut pro Aurelianensi Arelatense Concilium laudaretur.

Can. 2. cau. 14. q. 4.

Simile propemodum mendum irrepsit quorundam Typographorum incuria in canonem 2. cau. 14. q. 4. in aliquibus editionibus, hanc exhibentibus inscriptionem. *Ex Concilio Agathensi I. quod confirmavit Papa Sylvester*. Emendatius aliæ editiones habent: *Ex Concilio Arelatensi I. &c.* Revera cum canone 12. Concilii ejusdem Arelatensis congruit dictus canon 2. cau. 14. qu. 4. quem tamen ita oportebit ad exemplaria notæ melioris exigere. *De Ministris, qui fænerant, placuit eos juxta formam divinitus datam a communione abstineri:* legunt alii *abstinere*. Hanc porro constitutionem clarius & impensius urgere voluerunt Nicæni

Concilii Patres can. 17. cujus verba retulit Gratianus in can. 8. ejusdem caussæ & quæstionis, ex quo etiam liquet, quænam sit illa *forma divinitus data*, juxta quam Clerici fœnori, & usuris dediti a communione arcendi erant. Atque etiam forte inde conjicere possumus caussam, qua Gratianus Concilium hoc Arelatense a Sylvestro Pontifice confirmatum dixerit; non quod revera constet expresse ab eodem confirmatam fuisse Synodum, sed quod memoratus Arelatensis Concilii canon confirmatus fuerit in Nicæno Concilio summum Pontificatum administrante Sylvestro.

Can. 26. de cons. dist. 3.

Eadem etiam ratione factum puto, ut canon 26. de cons. dist. 3. ita inscriberetur: *Ex Concilio Arelatensi I. quod confirmavit Papa Silvester*, quod videlicet illa, quæ ibidem de die Paschatis definiendo, atque ab omnibus eodem tempore servando traduntur, probata sint in Concilio Nicæno sub Sylvestro Papa juxta id quod refert Epiphanius hæresi 69. & Sozomenus lib. 1. cap. 21. indidicaturque in can. 1. Concilii Antiocheni anni 341. can. 1. Valde solliciti erant de Ecclesiastica unitate Arelatenses Patres, qui propterea in canone 1. statuerunt, ut sanctum Pascha in universa Ecclesia uno eodemque die celebraretur; Jam pridem enim diremta erat Asiaticorum controversia, postquam sub Victore Papa Decretum fuerat, ut Christiani ab Judæis in celebratione Paschali distinguerentur, videlicet diem Dominicum lunam 15. Martii subsequentem festum, & solemnem agerent. Unum illud supererat, ut definiretur modus observandi lunam Paschalem, de qua aliter alii sentiebant, quamobrem sæpe sæpius profectum fuerat in diversis Diœcesibus diversos quoque dies Paschales designatos fuisse, contra quam Ecclesiarum unitas, & consensio exigere videretur. Itaque cum in Arelatense Concilium omnes fere Occidentalis Ecclesiæ Episcopi convenissent, illud antiquissimum habuerunt præ ceteris, ut rem hanc Romani Pontificis solertiæ, auctoritatique commendarent, quo fieret ipsum indicare Episcopis omnibus diem Paschatis per formatam Epistolam, juxta quam omnes Episcopi Pascha celebrarent, atque hinc Paschalium Epistolarum usus originem habuit. Exhibentur hæc omnia in dicto can. 1. Arelatensi, si tamen legatur non prout descriptus est apud Gratianum in can. 26. de cons. dist. 3. sed prout in ipsius Concilii exemplaribus habetur. Ibidem Episcopi in Concilio Romanum Pontificem ita alloquuti perhibentur. *Primo loco de observatione Pascha Dominici* (legunt alii: *Domini*), *ut uno die, & uno tempore per omnem orbem a nobis observetur, & juxta consuetudinem literas ad omnes tu dirigas.* Igitur priore illa ætate hæc disciplina in Occidente servari cæpit, ut Episcopi universi a Romano Pontifice Paschalem diem præsignatum acciperent, acceptumque celebrarent communi animo, quo sicut in ceteris, ita hac etiam in parte Ecclesiarum unitas, & consensio adpareret. Atque de re ista rursus actum fuit in Nicæno Concilio, uti superius attigi, unde ad universalem Ecclesiam hæc eadem jurisprudentia protraheretur. Ægyptii quidem Antistites initio proposuerant sibi potius congruere velut Astrologiæ studio præ ceteris deditis hujusmodi tempora definire; sed post varias disputantium opiniones illud tandem communi suffragio obtinuit, ut Alexandrinus Episcopus a suis Ægyptiis diem decimamquintam Martii lunarem investigaret, exquisitamque Romano Pontifici significaret; dein vero Romanus Pontifex diem Paschalem in sequentem Dominicam collatum per Encyclicam omnibus palam faceret, observandumque proponeret, vel ipsis etiam Ægyptiis, a quibus primum acceperat, divisa propemodum inter Ægyptios & Romanos sacræ rei sollicitudine, ut ab Ægyptiorum peritia penderet quidquid ex planetarum revolutis orbibus definiendum erat, at cetera, quibus generalis Ecclesiæ disciplina exinde stabilienda foret, Romanæ Ecclesiæ tanquam omnium Ecclesiarum Principi reservarentur. Id clare liquet ex Epistola Leonis Magni ad Marcianum Augustum 64. alias 94. ibi: „ Paschale etenim festum, quo Sacra„ mentum salutis humanæ maxime con„ tinetur, quamvis in primo semper „ mense celebrandum sit, ita tamen est „ lunaris cursus conditione mutabile, „ ut plerumque sacratissimæ diei ambi„ gua occurrat electio, & ex hoc fiat „ plerumque, quod non licet, ut non „ simul omnis Ecclesia, quod nonnisi „ unum esse oportet, observet. Studue„ runt itaque Sancti Patres occasionem „ hujus erroris auferre, omnem hanc „ curam Alexandrino Episcopo delegan„ tes, quoniam apud Ægyptios hujus „ supputationis antiquitus tradita esse „ videbatur peritia, per quam, qui an-

„ an-

„ annis singulis dies prædictæ solemni-
„ tatis eveniret, Sedi Apostolicæ indi-
„ caretur, cujus scriptis ad longinquio-
„ res Ecclesias judicium generale per-
„ curreret".

Ca.109. de cons. dist. 4. Canon 109. de cons. dist. 4. referendus est ad Canonem 8. Concilii Arelatensis, in quo constitutum fuit eos, qui ab hæreticis Catholicorum Ecclesiæ conciliantur, rebaptizari debere, quoties Trinitatis mysterium ignorent; tum enim suspicio suboriebatur, eos non in nomine Trinitatis, ac propterea non juxta formam a Christo Servatore institutam fuisse baptizatos. Illud sane observandum est, Gratianeum Canonem depravatum fuisse in ea parte, in qua Arrianorum mentio fit, quum Arrianorum nomen Arelatensis Concilii temporibus nondum audiri cœpisset; si enim historicis fides est, Arrius hæresim suam evulgare cœpit Alexandriæ anno 3. Pontificatus Sylvestri, atque ideo post Arelatense Concilium. Melioris notæ Codices ita Canonem Arelatensem exhibent: *De Afris, quod propria lege sua utuntur, ut rebaptizent, placuit, ut si ad Ecclesiam aliquis de hæresi venerit, interrogent eum Symbolum, & si perviderint eum in Patre, Filio, & Spiritu Sancto esse baptizatum, manus ei tantum imponatur, ut accipiat Spiritum Sanctum, quod si interrogatus non responderit hanc Trinitatem, baptizetur.* Hæc porro, quæ de Afris dicuntur, nemo non videt intelligenda esse de Donatistis, quorum animi ad seditionem proclives veterem controversiam rebaptizantium excitabant.

Concil. Arel. II. Atque hi sunt, quos recensui, Canones Concilii Arelatensis I. a Gratiano laudati, qui a ceteris abstinuit, ubi forte novum Donatistarum Schisma compescebatur. Venio nunc ad Concilium Arelatense II. quod quemadmodum apud eruditos Epocham habet incertam, ita non incommode huc loci referri poterat; eo vel magis quia non defuerunt nonnulli, qui hoc Concilium Constantini Imperatoris temporibus tribuerunt ea moti ratione, quod in subscriptionibus Episcoporum, illorum nomina eadem legantur in secundo, quorum legebantur in primo. Sane Cabassutius in notitia Ecclesiastica sæculi 5. Epocham hujus Concilii *incompertam* vocat, & Sirmondus licet asserat celebratum illud fuisse post Concilium Vasense anni 442. subdit tamen, *quo prorsus anno, & quibus ab Episcopis celebratum sit, non liquare*; ac deinde conjicit referendum esse da annum 452. æræ Christianæ, quum Ravennius Episcopus Arelatensem Ecclesiam administraret. Sed si conjecturis in re adeo obscura locus esse potest, paullo aliter ego sentio, arbitratus hoc Concilium celebratum fuisse circa annum 443. seu cum Hilarius Arelatensis Episcopus viveret. In primis enim placere non potest, quod alii asserunt, hoc Concilium ætatem Concilii I. Arelatensis attingere, quum in hoc plura legantur ex posterioribus Conciliis, Vasensi nimirum, & Arausicano depromta, quæ incidunt in annum 441. & 442. quin negotium ullum facessere possint subscriptiones Episcoporum, quarum nomina eadem adparent tum in I. quum in II. Arelatensi Concilio; Jamdiu enim satis apud eruditos constitit id proficisci potuisse ex Codicum depravatione, in quibus canones secundi Arelatensis Concilii post canones primi statim subjici potuerunt, subsequentibus postremo Episcoporum subscriptionibus, quas propterea jure merito a Concilio Arelatensi II. Severinus Binius vir rerum veterum Ecclesiasticarum eruditus expunxit, & Synodo Arelatensi I. restituit. Hæc faciliora sunt. Ratio vero qua eo adducor, ut credam Hilarii Arelatensis ætati hoc Concilium tribui potius debere, ex eo deduci potest, quod in canone 18. hujus Concilii definiatur ad Arelatensis Episcopi arbitrium pertinere Provinciale Concilium celebrare proposito Marini Episcopi Arelatensis exemplo (refertur id ad Concilium Arelatense I.), qui Episcopus indixit Synodum, ad quam dein quamplures diversarum Provinciarum Episcopi convenerunt. Hujusmodi canon Hilario Arelatensi maxime congruit; scimus enim Leonem cognomento Magnum an. 445. Epistolam ad Galliarum Episcopos misisse, in qua Hilarii Arelatensis Acta improbat, quod magnas, ac prope generalis Ecclesiæ Synodos convocaret; siquidem Hilarius exemplo Concilii Arelatensis I. ad quod plurium Provinciarum Episcopi accesserant, alia similia in Arelatensi Civitate Concilia se ordinaria auctoritate convocare posse existimabat.

Spectant hæc ad tempus Concilii. Alia suboritur dubitatio de ejusdem Canonibus numerandis: apud quosdam tantum 25. Canones habentur, alii Codices exhibent 53. alibi leguntur etiam 36. Ergo non miror tam diversas editiones, neque enim dubito affirmare Canones revera

vera 56. editos in Concilio fuisse. Quoniam vero hujusmodi Concilium ab eo celebratum fuerat Episcopo Arelatensi, qui novo more suam jurisdictionem latius extendere cupiebat, hanc ob rem a Leone Summo Pontifice objurgatus; exinde factum est, ut non omnes hujus Concilii Canones ubique recepti sint, sed aliquot tantum, prout aliorum Conciliorum Canonibus quidam viderentur consonare. Propterea modo plures, modo pauciores in variis editionibus exhibiti sunt, pro illorum arbitrio, qui cum recepta illius temporis disciplina eosdem canones conciliabant, eosque in lucem proferebant, prout communi jurisprudentiæ concordes sibi viderentur. Ex his facile augurari licet non multum auctoritatis inesse Canonibus hujusce Concilii, nisi forte ex illis sint, qui cum sacris aliorum Conciliorum regulis omnino conveniant, quales vulgo creduntur 25. priores, qui in omnibus Concilii ejusdem editionibus continentur.

Can. 6. dist. 28. Ex his, qui ab omnibus probantur, est canon 6. dist. 28. is enim pertinet ad canonem 2. Concilii hujus Arelatensis, deinde plurimum consonat cum canone 22. Concilii Arausicani. Oportet tamen Gratiani verba ita emendare ex melioris notæ exemplaribus: *Assumi aliquem ad Sacerdotium non posse in conjugii vinculo constitutum; nisi fuerit præmissa conversio*: Ita enim optimos Codices habere Sirmondus notat, licet aliqui Codices exhibeant, quemadmodum Gratianus, *promissa conversio*. Sane Gratianeus canon talem sententiam Arelatensibus Episcopis affingit, ut facile admitterent dissolvi conjugia Sacerdotalis ordinationis caussa; quod nuspiam veterum Patrum decretis permissum est; Convenientius autem juxta Sirmondum describitur canon, quasi indicetur non aliter quempiam ad Sacerdotales gradus admitti, nisi liber a conjugii vinculo, quique continentiæ voto sese primum adstrinxerit.

Can. 60. dist. 50. Nec est cur improbetur can. 60. dist. 50. qui habetur in can. 25. ejusdem Concilii Arelatensis I. nisi forte inter hosce duos canones hoc discrimen velis agnoscere, quod canon ultimus Concilii I. Arelatensis de illis Apostatis agat, qui a fide defecerunt, at vero canon 25. Arelatensis II. Concilii expressus sit de illis, qui habitum religiosum semel susceptum abdicaverunt, atque ad sæcularis vitæ rationem reversi sunt. Porro ubi Gratianus scripsit: *ad sæcularem redeunt conversationem*, alii Codices Concilii habent: *Et ad sæculum redeunt*.

Can. 4. dist. 55. Canon 4. dist. 55. eisdem omnino verbis legitur in Canone 7. Arelatensis II. Concilii, cujus sane sententia plurimum consonat cum canone 1. Nicæni Concilii relato in can. 7. dist. 55. de quo uberius infra agendum erit suo loco.

Can. 6. dist. 87. Nemo ignorat veterem fuisse disciplinam non tantum civili jure constitutam, sed etiam sacrorum canonum auctoritate firmatam, qua obtinebat, ut si quis infans expositus fuisset vel liber homo, vel servus consensu, vel patientia parentum aut dominorum, iidem domini, aut parentes paternam dominicamve potestatem amitterent, necnon infans expositus vel in veram servitutem, vel in colonariam conditionem addiceretur illi, qui educandum sustulisset L. 1. & 2. Cod. de infant. expositis, excepto tamen eo quod dicitur in L. 16. Cod. de nuptiis, juxta quam illud Parenti conceditur, ut possit matrimonio filii expositi dissentire, quoties educatori expensa retulerit. At si parentibus aut dominis insciis infans filius, aut servus fuisset expositus, licebat dominis, aut parentibus a possessore filium, aut servum vendicare. Hoc quidem in detrimentum, immo aliquando in interitum expositorum vergebat; etenim quum nonnulli existerent, qui expositos puerulos excepturi essent in tutelam quodammodo suam, exceptos enutrituri, atque educaturi, ea spe ducti, ut illos in suam potestatem redigerent, facile a suscepto consilio removebantur, infantibusque expositis auxilium denegabant, suspicati per dominos, vel parentes deinde ab omni legum emolumento remotos esse, allegantibus dominis vel parentibus ipsis, filios servosve suos eisdem omnino insciis expositos fuisse. Hinc orta occasio fuit, ut certa hac in re juris regula statueretur, qua simul & parentum dominorumque ignorantiæ consuleretur, atque alias infantes omni humano subsidio minime destituerentur. Et primum in Vasensi Concilio anni 442. can. 9. & 10. cautum est, ut diebus dominicis, monerentur publice in Ecclesia omnes, ad quos infans expositus pertinere posset, eo postulante, qui curam infantis susceperat, quo facto si nemo filium aut servum expositum velut suum adgnovisset, tunc omnis facultas adempta censebatur unicuique, qui post aliquod tempus ad vindicationem sui infantis pro-

cla-

clamaret, imo & is velut homicida certis pœnis ab Ecclesiasticis Canonibus præfinitis plectebatur. Videbatur enim homicidæ nota illi inurenda, qui tamdiu de filio, vel servo suo quomodocumque a se abrepto nullam sollicitudinem habuit, licet in Ecclesia publice sciverit eundem expositum extitisse. Hæc illa est Concilii Vasensis sententia, quam Patres Concilii Arelatensis II. probarunt, retuleruntque in can. 51. qui apud Gratianum est canon 9. dist. 87. ut proinde liquido constet verba illa *sicut patrum sanxit auctoritas* ad Concilium Vasense referenda esse. Idem etiam confirmatum est in Concilio Agathensi anni 506. can. 24. ubi ita legitur: *De expositis id observandum, quod jamdudum Synodus sancta constituit*; quæ verba ad Concilium idem Vasense referenda fore eruditi omnes animadvertunt.

Can. 2. cau. 3. q. 10.

Canon 2. cau. 3. qu. 10. habetur in can. 24. Concilii Arelatensis II. sed his verbis, quæ nonnihil distant a Gratianeis: *Eos, qui falso fratribus suis capitalia objecisse convicti fuerint, placuit usque ad exitum non communicare, sicut Magna Synodus ante constituit, nisi digna satisfactione pœnituerint*. Severinus Binius nomine Magnæ Synodi intellexit Nicænam; quamobrem ad hunc canonem adnotavit ultra viginti numerandos esse Nicænos canones, quum hujusmodi constitutio inter vulgatos Nicæni Concilii canones minime reperiatur. Verum, venia dixerim viri eruditissimi, Hilarius Arelatensis potius eo nomine significandam voluit Synodum Arelatensem I., quam fere universalem, atque ex toto ferme Occidente convocatam fuisse superius tradidi, cujusque exemplo magnas ipse Synodos convocare se posse jactabat. Revera in Concilio Arelatensi I. can. 14. ita præfinitum legimus: *De his, qui falso accusant fratres, placuit eos usque ad exitum non communicare*, quæ constitutio edita fuerat adversus accusatores Cæciliani Episcopi Carthaginensis. Illud observatione dignum est benigniorem esse Concilii Arelatensis II. constitutionem, quam fuit Constitutio nuper allata Concilii Arelatensis I. etenim in Constitutione Concilii Arelatensis II. clausula illa adjecta est, *nisi digna satisfactione pœnituerint*, quæ in Concilio Arelatensi I. desideratur.

Can. 13. cau. 33. q. 4.

In Canone 21. ejusdem Concilii Arelatensis II. definitum fuerat eos, qui publicæ pœnitentiæ sunt addicti, non solum ab uxoribus abstinere debere, verum etiam si pœnitens conjux defunctus fuerat, novas nuptias esse superstiti conjugi denegandas. Hinc in Canone sequente, videlicet 22. amplius progressi Arelatenses Patres decreverunt pœnitentiam conjugatis nonnisi ex consensu dandam, cujus Canonis verba refert Gratianus in Can. 13. cau. 33. q. 4. quem propterea sanius intelligendum velim, quam a quibusdam Interpretibus intelligatur. Non enim illud arbitror generaliter cautum, nonnisi ex conjugis consensu delinquentem conjugem divinis pœnitentiæ legibus subjiciendum esse, ne alias delinquentes conjuges salutaribus, optimisque remediis destituerentur; verum hanc disciplinam eo redigendam puto, ut, quoties tali pœnitentiæ conjux alteruter addicitur, ex qua perpetua utrique conjugi continentia indicatur juxta dictum Canonem 21. tum ex utriusque conjugis consensione pœnitentium numero adscribatur.

Concil. Arelatensi 3.

Opportunum, atque huic loco maxime conveniens esse censeo, si quædam adhuc subjiciam de Concilio Arelatensi III. celebrato anno 524. *Tertium* hoc Concilium appello, non quod alia numero plura Arelatensia Concilia non præcesserint, sed quod quæ alia a duobus jam relatis præcesserunt, aut paullo obscuri nominis sunt, aut quod eorundem apud Collectores Canonum, atque apud Gratianum nulla mentio facta fuerit; quamobrem Arelatense hoc Concilium anni 524. vulgo *Arelatense tertium* dicitur. Non defuerunt viri cæteroqui gravissimi, qui hoc Concilium anno 453. celebratum asseruerunt, eo quod legisent consularem notam, in qua nomen Opilionis inscribitur; Fertur enim Opilio Consulatum gessisse cum Vincomalo anno 453. Verum id cum ceteris minime congruit; nam cum hocce Concilium convocatum appareat tempore Cæsarii Arelatensis, qui post annum 500. ad Arelatensis Ecclesiæ regimen electus est, debet ad posteriora tempora referri, proindeque, ut jam animadvertit Sirmondus, alius quærendus erit Opilionis Consulatus. Porro invenio Opilionem simul cum Justino Imperatore Consulatum gessisse anno 524. qui annus cum incidat in ætatem Cæsarii, quis amplius dubitet eum temporis hoc Concilium celebratum fuisse? Ad disciplinæ ecclesiasticæ reformationem pertinent singuli hujus Synodi Canones, præsertim ad ordinationes Clerico-

ricorum, ac Sacerdotum, quod liquet vel ex duobus fragmentis, quæ apud Gratianum habentur.

Can. 7. dist. 28. Primum est in Can. 7. dist. 28. quoties Romanorum Correctorum notis omnino adhærere velimus. Asserunt enim ipsi Canonem hunc 7. referendum esse ad Canonem 2. hujus Concilii Arelatensis 3. in quo similis propemodum sententia exprimitur, ibi: *Ut nullus Metropolitanorum cuicumque Laico dignitatem Episcopatus tribuat, sed nec reliqui Pontifices Presbyterii, vel Diaconatus honorem conferre præsumant, nisi anno integro fuerit ab eis præmissa conversio*. Laudo solertiam Correctorum Romanorum, qui cum alibi verba Gratianei Canonis non legissent, curarunt, ut alicujus Concilii Arelatensis sententiam ibidem expressam agnoscerent. Hodie, postquam integræ habitæ sunt Concilii Arelatensis II. editiones, idem Canon referendus potius erit ad Canonem 43. Concilii Arelatensis II. de quo jam superius egimus; etenim hæc ibi leguntur: *Placuit præterea, ut secundum Synodi instituta non ordinentur Diacones conjugati, nisi qui prius conversionis proposito professi fuerint castitatem*. Quis non videat ex his Gratianeum Canonem fuisse depromtum? Si quis autem a me forte petierit, quo referenda sint illa Canonis verba: *secundum Synodi instituta*, facile responderim pertinere ad Canonem 22. Concilii Arausicani I. quod paullo ante Concilium Arelatense II. celebratum fuerat. Verba Arausicani Canonis hæc sunt: *Sedit præterea, ut deinceps non ordinentur Diacones conjugati, nisi qui prius conversionis proposito professi fuerint castitatem*.

Can. 2. dist. 55. Alterum fragmentum habetur in Can. 2. dist. 55. qui consonat cum can. 3. ejusdem Concilii Arelatensis III. dummodo pro illis verbis: *Missas celebrare præsumserit, Ecclesiæ communione privetur, & ab omnium fratrum communione noverit se alienum*; ita potius legamus: *Missas celebrare præsumserit, ab omnium fratrum charitate se noverit alienum*; quam scribendi formam aliqua in parte jam observaverunt Romani Correctores, quanquam & isti *charitatis*, & *communionis* vocabula promiscue acceperint, quæ meo judicio longe diversam criminis pœnam præseferunt, quum aliud omnino sit fidelium *communione*, aliud fidelium eorundem *charitate* privari.

Ca. adjecti. Debuerunt hæc omnia superius memorata Concilia vel ex hoc uno simul congeri in unum locum, quod adhuc nonnulla supersint fragmenta Concilii Arelatensis nomine apud Gratianum inscripta quin tamen dignosci possit, ad quod ex Arelatensibus Conciliis referri debeant. De istis agendum in præsens superest.

C. 22. dist. 28. Primus est Canon 22. dist. 28., qui in quibusdam Gratiani exemplaribus etiam post correctionem Romanam hanc habet inscriptionem: *Ex Concilio Arelatensi cap. 19.* Laudandum erat hoc in loco Concilium Arelatense II. in quo Hilarius Arelatensis, ut superius animadvertebam, se Primatem in Galliis constitui exoptabat, ita ut non tantùm Galliarum, sed totius etiam Occidentis Episcopis ejusdem jurisdictioni in Conciliorum celebratione obtemperarent. In Canone enim 18. hujus Concilii ita cautum fuerat: *Ad Arelatensis Episcopi arbitrium Synodus congreganda, ad quam urbem ex omnibus mundi partibus, præcipue Gallicanis sub Sancti Marini tempore legimus celebratum fuisse Concilium, atque conventum. Si quis commonitus infirmitatis caussa defuerit, personam vice sua dirigat*. Dein in Can. 19. statim subditur: *Si quis autem adesse neglexerit, &c.* quemadmodum leguntur apud Gratianum in dicto Canone 22. Quicumque de bono jure Hilarii Alelatensis dubitaverit in hac re, facile intelliget etiam de auctoritate hujus Canonis maxime dubitandum esse, immo etiam reprobabit illum, statim ac a Pontifice Maximo Leone I. reprobatum in hac parte fuisse Hilarii Arelatensis factum animadvertet: videsis Epistolam Leonis 89. alias 10. ad Episcopos Viennensis Provinciæ ibi: " Hilarius Ecclesiarum „ statum, & concordiam Sacerdotum „ novis præsumtionibus turbaturus ex„ cessit, ita suæ vos cupiens subdere „ potestati, ut se B. Apostolo Petro „ non patiatur esse subjectum, ordina„ tiones sibi omnium per Gallias Eccle„ siarum vindicans, & debitam Metro„ politanis Sacerdotibus in suam tran„ sferens potestatem, &c." Verum de his fusior sermo instituetur suo loco, ubi agendum erit de Epistolis Magni Leonis.

Ca. 17. cau. 16 q. 2. Canonem 17. cau. 18. q. 2. plures arbitrati sunt Epitomen esse Canonis 16. præcedentis, qui est Concilii Aurelianensis I. quemadmodum suo loco ostendam. Quod eo vel magis verosimile redditur, quia in quibusdam Gratiani editionibus idem Canon 17. ex Concilio Aure-

Aurelianensi laudatur, ut facile sit suspicari apud quendam forte ex Collectoribus vetustis verba ejusdem Canonis 17. ad marginem collocata fuisse, vel quasi compendium in inscriptione dicti Canonis Aurelianensis, uti fieri solet in collectionibus Canonum fere omnibus; Gratianum vero quasi verba Concilii Aurelianensis retulisse incaute, ac postremo in quibusdam Codicibus ex Typographorum oscitantia pro Aurelianensi Concilio commemoratum fuisse Arelatense. Porro eadem ferme Canonis hujusce sententia legitur in pluribus Aurelianensibus Conciliis: ut enim omittam relatum Canonem 16. cau. 18. q. 2. est etiam Canon 22. Concilii Aurelianensis II. Canon 23. Concilii Aurelianensis III. ex quibus omnibus liquido constat, quinto, & sexto sæculo, quibus eadem Concilia celebrata feruntur, Monasteria, & Monachorum disciplinam ad Episcopi Diœcesani jurisdictionem pertinuisse, quemadmodum, paucis quidem, sed clarissime dicitur in dicto Can. 17. cau. 18. qu. 2. Verum quotquot huc usque Gratianeis Canonibus notas subdiderunt, nondum omnino ejusdem Canonis autographum indicarunt. Video ego non opus esse, ut ad Concilia potius Aurelianensia confugiatur; quandoquidem editum hodie habemus Concilium Arelatense V. anni 554. sub Episcopo Sabaudo, & Rege Childeberto, in quo canone 2. ita decretum legitur: *Ut Monasteria, vel Monachorum disciplina ad eum pertineat Episcopum, in cujus Territorio sunt constituta.* Quicumque verba hæc cum Gratiani fragmento contulerit, illud idem ad hoc Concilium referendum esse non ambiget.

Can. 4. *cau.* 21. *q.* 5. In nonnullis etiam recentioribus Gratiani editionibus canon 4. cau. 21. q. 5. nulli determinate ex Arelatensi Concilio tribuitur, quum tamen eisdem omnino verbis repertiatur descriptus in Concilio Arelatensi vulgo tertio anni 524. de quo superius agebam.

Can. 37. *cau.* 27. *q.* 1. Perperam ex Arelatensi Concilio inscriptus est can. 37. cau. 27. q. 1. neque enim aut ipse, aut similis quæpiam sententia in ullo ex Conciliis Arelatensibus legitur, nisi forte respicere velimus ad canonem 52. Concilii Arelatensis II. ita expressum: *De puellis, quæ se voverunt Deo, & præclari decore nominis floruerunt, si post viginti, & quinque annos ætatis ad terrenas nuptias sponte transierint; id custodiendum esse decrevimus, ut cum his, cum quibus se alligaverint, communione priventur, ita ut eis postulantibus pœnitentia non negetur, cujus pœnitentiæ communio multo tempore differatur.* Verum hæc, etsi paulisper cum Gratiani fragmento convenire videantur, nondum tamen integram illius sententiam continent. Alibi quærendus est Gratianei Canonis fons, & origo. Pertinet hic canon ad Capitularia Francorum Regum, in quibus habetur in lib. 6. cap. 414. Parisiensis editionis anni 1677. eisdem omnino verbis, quem in suam quoque collectionem selectorum Capitularium retulit Isaaccus Episcopus Lingonensis circa annum 860. tit. 3. c. 5. atque exinde etiam facile colligo, quænam errori caussam dederit. Nimirum Burchardus VVormaciensis eo animo erat, atque iis gentis suæ adfectionibus ducebatur, ut a laudandis Francorum Regum Capitularibus abstineret ob frequentes sui temporis contentiones Francorum cum Germanis, apud quos degebat. Ipse propterea hocce Capitularium fragmentum in suam collectionem relaturus, ne Capitularium nomine uteretur, in inscriptionibus supposuit nomen Concilii Arelatensis, quo & generatim in Galliis editum canonem fuisse indicaret, alias vero a Capitularibus, uti proposuerat, memorandis temperaret. Id frequens Burchardo extitisse jam in præfatione operis admonui. Atqui ex Burchardo Arelatense Concilium laudavit Ivo Carnotensis, ex Ivone de more suo menda in suum Codicem transtulit Gratianus. His addam præterea eundem canonem comprobatum fuisse in Concilio Troslejano anni 909. can. 8. item nonnulla consentanea haberi in canone 6. Concilii Turonensis I. anni 461. ibi: *Qui vero se sacratis virginibus per conjunctionem nefandam miscuerint, vel propositum professæ religionis dereliquerint, utrique a communione habeantur alieni; quia si quis Templum Dei violaverit, disperdet illum Deus, donec resipiscentes a laqueo diaboli, a quo lapsi tenentur, ab ipsius voluntate ad auxilium pœnitentiæ revertantur.*

Can. 38. *cau.* 27. *q.* 1. Animadverterunt viri in Codice Gratianeo versatissimi canonem 38. cau. 27. q. 1. in vetustis Gratiani Codicibus desiderari, in iis videlicet, a quibus aberant Paleæ; in aliis vero Codicibus laudari nomine Concilii Toletani III. cap. 10. sed in vulgatis Gratiani editionibus ita expressus est, ut videatur ab eodem Are-

Arelatensi Concilio constitutus, a quo constitutus dicitur canon præcedens. Verum quicumque hunc canonem conferet cum canone 16. cau. 32. statim dignoscet utrumque ex eodem Concilio depromtum esse, videlicet ex memorato Concilio Toletano III. anni 589. can. 11. cujus hæc sunt verba, ex quibus Gratiani scriptura suppleri poterit: *Pro consulto castitatis, quod maxime hortamento Concilii proficere debet, annuente Domino nostro gloriosissimo Recaredo Rege hoc sanctum affirmat Concilium, ut viduæ, quibus placuerit, teneant castitatem, & nulla vidua ad nuptias iterandas venire cogatur. Quod si priusquam profiteantur continentiam, nubere elegerint, illis nubant, quos propria voluntate elegerint habere maritos. Similis conditio & de virginibus habeatur, ne citra voluntatem parentum, vel suam cogantur maritos accipere. Si quis vero propositum castitatis viduæ, vel virginis impedierit, a sancta Communione, & a liminibus Ecclesiæ habeatur extraneus.*

Can. 6. cau. 30. q. 5. Ex Capitularibus Francorum Regum laudandus erat canon 6. cau. 30. qu. 5. in illis enim legitur lib. 6. cap. 133. editionis Parisiensis anni 1677. eisdem fere verbis. Gratianus ab Ivone deceptus est, Ivo a Burchardo, qui primus ita canonem eundem inscripsit: *Ex Concilio Arelatensi cap. 6.* quæ dein inscriptio in Gratiani Codice translata est. Nolebat Burchardus, quemadmodum jam alias attigi, Capitularia Francorum Regum commemorare, cum viveret apud Germanos tunc res Francicas sui temporis execrantes; alias vero cum hocce fragmentum rei suæ valde accommodum agnosceret, ab eo abstinere noluit, sed ratus est se posse illud ipsum referre mutato nomine Auctoris, & Arelatensi Concilio tribuendo. Et quidem, licet id non deceret Collectoris integritatem, tamen vel in eo fidem servavit Burchardus, quod Gallicanæ Ecclesiæ disciplinam Gallicano Concilio adscripserit. Verba autem, quæ in Capitularibus habentur, isthæc sunt: *Nullum sine dote fiat conjugium, nec sine publicis nuptiis quisquam nubere præsumat.* Hinc adparet verba illa, quæ apud Gratianum leguntur: *juxta possibilitatem fiat dos*, & illa, *vel uxorem ducere*, per posteriores Collectores addita esse, nisi quispiam suspicari malit eadem ad marginem primum adposita fuisse, & dein in textum irrepsisse librariorum incuria. Quanquam vero & illud observandum est Capitularium sententiam ipsam commode explicandam esse, ne forte quispiam putet circa sæculum 9. talem inductam fuisse disciplinam, ut & publice deberent conjugia celebrari, & interveniente dote. Consilia hæc potius erant Gallicanorum Patrum, non decreta, ut ajunt, irritantia, aut leges, quæ conjugia aliter inita tanquam invalida habenda esse sancirent; quod enim in primis pertinet ad dotis constitutionem, Reipublicæ quidem interest mulieres dotatas esse arg. l. 2. ff. *de jure dotium*, sed non adeo ut sine dote nullum sit matrimonium l. 22. cod. *de nuptiis*: *non enim dotibus, sed affectionibus matrimonia contrahuntur*, quemadmodum ajebat Justinianus in l. 11. cod. *de repudiis*. Præterea licet nuptias clanculum initas semper Ecclesia reprobaverit, ante Concilium Tridentinum eædem nondum omnino irritæ declaratæ fuerant, uti in eodem Tridentino Concilio provide æque ac sapientissime decretum est in sess. 24. de reform. matrim. cap. 1.

Can. 94. de Cons. dist. 2. Ad nullum ex Conciliis Arelatensibus, quæ huc usque edita sunt, pertinere potest canon 94. dist. 2. de consecr. quemadmodum a Gratiano tribuitur, nec ad aliquod ex Conciliis Aurelianensibus, sicuti Burchardo adscribere placuit in lib. 5. cap. 31. Potius videtur excerptus ex aliquo vetusto pœnitentiali. Sane si pœnitentiale, quod edidit Antonius Augustinus, & Romanum appellavit, collectionem Burchardi vetustate antecelleret, facile ex eodem canonis hujus origo repeti posset; etenim hic canon apud ipsum legitur ad calcem epitomes tit. 5. cap. 11. eisdem omnino verbis, quibus apud Gratianum habetur. Non opus est tamen, quandoquidem aliud pœnitentiale antiquius produci potest, ad quem is canon sit referendus. Ille est liber pœnitentialis ab Halitgario ex Ecclesiæ Romanæ scriniis excriptus circa annum 820. quem præter alios edidit Morinus in Appendice ad librum de pœnitentia, ubi cap. 10. ita legitur: *Qui non bene custodit sacrificium, & mus comederit, quadraginta diebus pœniteat. Qui autem perdiderit suum chrisma, aut solum sacrificium in regione qualibet, ut non inveniatur, tres quadragenas, vel annum pœniteat.* Hæc cum Gratiani fragmento collata plurimum consonant, ut videatur Gratianeus canon ab hoc Romano Pœnitentiali, tanquam a fonte repetendus.

dus, & ex eodem, tanquam ab archetypo emendandus. Verum heic ego minime sistendum arbitror. Antiquiorem agnosco canonis originem, & quidem a sæculo 7. quo tempore florebat Theodorus Cantuariensis, cujus pœnitentiale, & capitula magni semper ab omnibus facta sunt, & non modicam collectoribus canonum materiem suppeditarunt. Edidit nonnulla Theodori capitula Jacobus Petitus Parisiis anno 1677. in primo volumine pag. 15. & sequentibus, quæ asserit *ex antiquo MS. optime descripta*: numero autem 55. hæc leguntur: *Qui non bene custodierit sacrificium, & mus, vel aliquod animal aliud comederit, illud quadraginta dies pœniteat. Qui autem perdiderit illud in Ecclesia, aut pars ejus ceciderit, & non inventa fuerit, viginti dies pœniteat*. Hæc eadem sunt cum canone Gratiani, & nullum aliud discrimen inter utrumque dignoscitur, quam in postremis verbis Gratiano scribente: *triginta dies pœniteat*, errore forte proficiscente ex numeralibus notis, in quibus sedulus quispiam errare facile potest: ceterum Burchardus etiam habet: *viginti dies pœniteat*, quemadmodum legitur in memoratis Theodori Capitulis. Illud unum adhuc adjiciendum est, ut demonstretur revera canonis Gratianei Archetypum esse in Capitulis Theodori: Videlicet Burchardus, a quo & Ivo, & Gratianus acceperunt, hoc caput retulit in cap. 51. lib. 5. at in præcedentibus capitibus, hoc est in 46. 47. 48. 49. & 50. retulerat eadem Theodori capitula, & quidem eodem ordine, qualia habentur in collectione memorata Petiti: nam caput 46. Burchardi respondet canoni 50. apud Petitum, caput 47. canoni 51. caput 48. canoni 52. caput 49. canoni 53. caput 50. canoni 54. ita ut videatur maximam Capitulorum Theodori partem eo in loco Burchardus in Codicem suum transtulisse. Quamobrem facile concludere potero caput 51. Burchardi, qui idem est cum canone 94. de cons. dist. 2. apud Gratianum ad laudatum Capitulum 55. Theodori Cantuariensis referri omnino debere.

C A P U T . V.

De Concilio Neocæsareensi.

Neocæsareensi Concilio apud Gratianum sequentes Canones adscribuntur.

- *Can.* 9. *dist.* 28. *apud varios Græcæ linguæ Interpretes varius.*
- *Can.* 11. *dist.* 34. *vix in diversis exemplaribus varius.*
- *Can.* 1. *dist.* 57. *ad melioris notæ Codicem exigendus.*
- *Can.* 4. *dist.* 78. *cum sententia Græci canonis consonat.*
- *Can.* 12. *dist.* 93. *ex melioris notæ Codicibus jam restitutus.*
- *Can.* 12. *dist.* 95. *varius in Codicibus diversis.*
- *Can.* 1. *cau.* 15. *q.* 8. *varius in Codicibus diversis.*
- *Can.* 8. *cau.* 31. *qu.* 1. *vix in diversis exemplaribus varius.*

CAppadociæ in Ponto Polemoniaco sita fertur Neocæsarea Civitas ad Lycum flumen. Ad eam iidem fere, qui in Ancyrana Synodo interfuerunt, novi Concilii celebrandi caussa convenerunt Episcopi numero tredecim, quamquam non desint Codices, in quibus recenseantur quinquaginta. Apud omnes testatum est Neocæsareensem hanc Synodum Ancyrana quidem posteriorem esse, & Nicæna priorem; sed quo anno celebrata fuerit, non satis certum est. Referunt vulgo illam ad annum 315. quod Basilius Amasenus in ea interfuerit, qui anno 316. jussu Licinii martyrium perpessus est. Canones in ea editi ad disciplinam Ecclesiasticam stabiliendam pertinent, præcipue vero ad distribuendos ecclesiasticos gradus, atque ad præstituendas conjugiorum rationes; numeranturque 15. licet alii referant tantum 14. sed levi discrimine; quum isti simul conjunxerint canones 13. & 14. Hujusmodi decreta maximi semper habita sunt, quemadmodum Ancyrana, sive ob vetustatem Concilii, sive ob Episcoporum doctrinam, sive ob decretorum eorundem sanctitatem, ac propterea vel antiquissimi canonum Collectores eadem in suis Codicibus recensuerunt; inter ceteros

Dionysius Exiguus latinitate omnia donavit, atque ad occidentalem Ecclesiam transduxit, apud quam deinceps eximiam semper auctoritatem obtinuerunt. Variæ tamen fuerunt apud nostros Græcorum canonum interpretationes, quapropter curandum semper erit, ut Græca exemplaria adeantur, quoties penes eruditos de germana latini canonis interpretatione dubitatur, aut saltem ad antiquiores latinos Codices confugiendum, quum sciverimus Græcorum libros fuisse aliquando turbatos, atque corruptos.

Can. 9. dist. 28. Primus hujus Concilii canon legitur in can. 9. dist. 28. ubi Gratianus Isidori Mercatoris interpretationem sequutus est. Paullo aliter habet Dionysius Exiguus his verbis: *Presbyter, si uxorem acceperit, ab ordine deponatur: si vero fornicatus fuerit, aut adulterium perpetraverit, amplius pelli debet, & ad pœnitentiam redigi*. Hoc sane in loco mentio nulla fit de ea pœnitentia, qua delinquentem Clericum inter Laicos redigi oporteat, quemadmodum apud Gratianum habetur. At si ad alios Codices Græcis exemplaribus conformes confugere velimus, in promptu erit Codex ille, quem vulgo appellant Codicem Ecclesiæ universæ. Ibi ita legitur: *Presbyter si uxorem duxerit, ordine suo moveatur; si autem fornicatus fuerit, vel adulterium commiserit, penitus extrudatur, & ad pœnitentiam redigatur*, quam interpretationem etiam edidit, qui Pandectas canonum evulgavit Oxonii anno 1677. Ceterum sive Isidori Mercatoris, sive Gratiani lectio, quæ paullo difformis Neocæsareensi Concilio videtur, a Græcorum sententiis non est penitus aliena; immo si S. Basilii canones observaverimus, ad eos respexisse videbitur Isidorus, ubi de pœnitentia Sacerdotum inter Laicos peragenda verba fecit. Etenim Basilius in can. 32. ad Amphilochium ait: *Qui peccatum ad mortem peccant Clerici, de gradu quidem dejiciuntur, a Laicorum autem communione non arcentur; non enim vindicabis bis in idipsum:* quibus consonat canon 24. inter Apostolicos, ex quo disciplinæ Græcæ ratio recte deduci potest. Erat ergo tum receptum, ut Clerici, quoties in graviora flagitia incidissent, a gradu quidem suo dejicerentur, non autem consuetos apud Laicos pœnitentiæ gradus obirent, videbatur enim pœna satis aspera, & gravis vel una dejectio a gradu, & honore Ecclesiastico. Præterea observatione dignum est, Græcos interpretes, atque apud ipsos præcipue Balsamonem intellexisse Neocæsareensem canonem de Presbyteris, qui non ante, sed post ordinationem nuptias contraxerint; & quidem recte, cum in eodem Neocæsareensi Concilio canone 8. talis Græcorum disciplina fuisse præsumatur, ut liceret etiam iis, qui nuptias celebrassent, vivente adhuc uxore, Sacerdotio initiari.

Can. 11. dist. 34. Hic octavus canon habetur apud Gratianum in canone 11. dist. 34. quem Dionysius Exiguus paullo aliter interpretatus est his verbis: " Mulier cujusdam adulterata Laici constituti, si evidenter arguatur, talis ad ministerium cleri venire non poterit. Si vero post ordinationem adulterata fuerit, dimittere eam convenit; quod si cum illa convixerit, ministerium sibi commissum obtinere non poterit. *Clarius, & pressius alii ex Græcis exemplaribus ita verterunt*. Si alicujus uxor, cum esset laicus, adulterata fuisse plane convicta fuerit, is non potest ad ministerium accedere. Sin autem etiam post ordinationem adulterata fuerit, debet eam dimittere. Quod si cohabitet, non potest sibi commissum ministerium exequi ". Sane si veteribus canonibus vetitum scimus, ne digami, aut viduam ducentes ad Sacerdotium promoverentur propter suspicionem incontinentiæ, quæ in digamorum conjugiis præsumitur. eadem, imo potiore ratione interdicendum erat, nequis in Sacerdotio permaneret, si ab adulteræ uxoris consuetudine minime recessisset.

Can. 1. dist. 57. In can. 1. dist. 57. exhibetur can. 12. Neocæsareensis, qualem descripsit Isidorus Mercator, qui tamen pro verbis illis postremis: *aut hominum raritas exegerit*, hæc habet: *aut hominum raritas cogant*: non desunt qui ita legunt: *aut hominum charitas cogat*: Dionysius Exiguus ita interpretatus est Græcum canonem: *Si quis in ægritudine fuerit baptizatus, ad honorem Presbyterii non potest promoveri, quod non ex proposito fides ejus, sed ex necessitate descendit; nisi forte propter sequens studium ejus, & fidem, atque hominum raritatem talis possit admitti*. Vis porro hujus canonis hæc est, ut nemo ad Sacerdotium promoveatur, nisi qui integra, veraque animi affectione Deo liberius servire maluerit. Et quidem minime dubitabatur apud veteres, utrum vere, valideque, ut ajunt,

Ba-

Baptismum suscepissent, quicumque in ægritudine Baptismi Sacramentum petiissent. Dubium omne removerat generalis Patrum doctrina, etiam illorum, qui sanctitatem vitæ, ac morum in Baptismatis collatione exegerunt. Cyprianum laudo in Epistola ad Magnum ita nitidissime scribentem: *Quæsisti etiam, fili charissime, quid mihi de illis videatur, qui in infirmitate, & languore gratiam Dei consequuntur, an habendi sint legitimi Christiani, eo quod aqua salutari non loti sint, sed perfusi. Nos quantum concipit mediocritas nostra existimamus in nullo mutilari, & debilitari posse beneficia divina, nec minus aliquid illic posse contingere, ubi plena, & tota fide & dantis, & sumentis accipitur, quod de divinis muneribus hauritur.* Verum quum apud omnes, apud ipsos etiam Ethnicos, qui tandem aliquando ad fidem Christi venire cupiebant, id persuasissimum esset, quamplures terrenarum rerum studio, & voluptatibus illecti, Baptismum ad postremum fere mortis diem, aut grave quodpiam vitæ periculum differebant, qui propterea a Christianis *Clinici* appellabantur, nec vulgo tanquam integerrimæ fidei homines habebantur; atque illis idipsum vitio egregio vertebatur, si forte periculum elapsi ad Episcopatus, aliasve dignitates Ecclesiasticas se per ambitum promoveri exoptassent. Sic inter cetera, quæ objecta fuerunt Novatiano, ne Presbyter ordinaretur, hoc fuit, quod in ægritudine Baptisma suscepisset jam ante Concilium hoc Neocæsareense, uti tradit Eusebius lib. 6. historiæ cap. 43. quamobrem adparet in hoc canone non disciplinam aliquam recens inductam fuisse, sed veterem potius Ecclesiæ consuetudinem confirmatam.

Can. 4. dist. 78. Sententia canonis 4. dist. 78. cujus verba ex Isidoro Mercatore depromta sunt, recte consonat cum græcis exemplaribus in canone 11. ejusdem Concilii. Nihilominus juvabit eadem referre, quæ in Dionysii interpretatione habentur. Sunt autem hæc: *Presbyter ante trigesimum ætatis suæ annum nullatenus ordinetur, licet valde sit dignus, sed hoc tempus observet; nam Dominus noster trigesimo ætatis suæ anno baptizatus est, & sic cœpit docere.* Nolim tamen quempiam ita exinde sentire, ut nunquam ab hac disciplina apud veteres recessum fuerit, eoque minus, ut id ex institutione Christi Domini proficiscatur; Quandoquidem apertissima etiam apud veteres monumenta docent minorem modo, modo majorem Sacerdotalibus officiis ætatem fuisse præstitutam. In lege quidem vetere Aaroni, Moysique præcepit Dominus, ut Levitas, sive Ministros Altaris *a trigesimo anno, & supra* seligerent, uti dicitur Numerorum cap. 4. Atque hanc legem probando sequi voluit Servator Sanctissimus, dum anno trigesimo demum ætatis suæ & baptizari voluit, & cœlestibus doctrinis homines imbuere. Sed quum non eadem Apostolos omnes ætate selegerit, quos prædicationis suæ consortes haberet, sed seniores alios, alios juniores, nobis significasse videtur non ætatem potissimum inspiciendam esse, at potius virtutem, peritiam, ceterasque facultates ad sacra ministeria peragenda necessarias. Hinc S. Paulus minime dubitavit Timotheum adhuc adolescentem in Episcopum consecrare, uti recte deduci potest ex ejus epistola 1. ad eundem Timotheum cap. 4. vers. 11. item Nicephorus Callistus Histor. Eccles. lib. 3. cap. 29. refert Eleutherium Illyrici Episcopum ordinatum fuisse, etiamsi nondum ætatis suæ annum vigesimum transegisset; necnon Hincmarus Rhemensis in vita S. Remigii ipsum ait vigesimo secundo ætatis suæ anno Archiepiscopatum Rhemensem obtinuisse. Postulabant aliquando Viri cujuspiam eximii doctrina, pietas, & in Ecclesiam merita, postulabat ipsamet Ecclesiarum utilitas, ut adolescentior senioribus anteferretur. Quidni a generali canonum regula dispensandum erat? Ceterum, licet quandoque receptum fuerit majorem etiam 30. annis ætatem requiri, quemadmodum liquet ex novella Justiniani 123. cap. 13. ubi Presbyteros minores annorum 35. fieri non permittitur, sicuti Diaconos, aut Subdiaconos minores 25. tamen tecusta fuit regula, qua trigesimus annus constitutus fuerat, atque ut plurimum observata, uti probari potest ex dicto canone Neocæsareensi, & ex canone 17. Concilii Agathensis anni 506. Posteriore autem ætate post collectionem Ecberti Eboracensis sæculo 8. compositam cœperunt Episcopi a regula illa deflectere; siquidem Ecbertus in can. 95. canonem Neocæsareensem ita descripsit: *ut nullatenus Presbyter ordinetur ante trigesimum ætatis annum, nisi rationabili necessitate cogente, quia Dominus Jesus non prædicavit ante 30. ætatis annum.* Verba illa *nisi rationabili necessitate cogente,* quæ

quæ in Concilio desiderantur, quæque Ecbertus adjecit, caussam dederunt Episcopis facilius dispensandi a lege, ideoque tum frequentius inductum est, ut Presbyteri 30. annis etiam minores ordinarentur, unde tandem eo fuit deventum, ut vigesimus quintus annus præstitutus fuerit, atque posterioribus Ecclesiæ legibus confirmatus.

Can. 12. dist. 93. Postremus ex Neocæsareensis canonibus habetur in can. 12. dist. 93. cujus verba ita scripsit Dionysius Exiguus: *Diaconi septem esse debent juxta regulam, licet & valde magna sit civitas. Idipsum autem & Actuum Apostolorum liber insinuat*. Alii eundem Græcum canonem ita sunt interpretati: *Diaconi septem esse debent ex canone, etiamsi sit magna Civitas: ejus autem rei fidem faciet liber Actorum*. Atque ex his adparet jure a Romanis Correctoribus emendatam fuisse Gratiani Scripturam, quæ ita habebat: *quamvis non magna sit Civitas*. Respexerunt hoc loco Neocæsareenses Patres ad Acta Apostolorum cap. 6. ubi dicuntur septem Diaconi constituti ab Apostolis; quod Apostolorum exemplum plures posterioris ætatis Episcopi sequuti sunt. Sic in Alexandrina Ecclesia factum fuisse testatur Severus Alexandrinus apud Abrahamum Ecchelensem, & in Ecclesia Romana Sozomenus lib. 7. histor. cap. 19. una tamen animadvertens aliam fuisse aliarum Ecclesiarum disciplinam his verbis: *Diaconi apud Romanos hactenus non plures sunt, quam septem, ad similitudinem eorum, qui ab Apostolis ordinati fuerunt; apud alios vero haudquaquam definitus est numerus Diaconorum*. Ad interpretationem Neocæsareensis canonis mihi non displicet Græcorum sententia, quam non tantum Balsamon, Zonaras, & Aristenus fecerunt, sed etiam Episcopi, qui ad Concilium Trullanum convenerant, qualiscumque demum habenda sit ejusdem Concilii auctoritas. Ab ipsis enim observatum fuit duplicis generis Diaconos olim fuisse, quorum alii mensis subservirent, collectasque Fidelium oblationes indigentibus dispensarent; alii vero divinis Mysteriis ministrarent. Porro addiderunt Neocæsareensem canonem ad Diaconos non secundi, sed primi generis pertinere, quum de illis tantummodo in Actibus Apostolorum, ad quos Neocæsareenses Patres respexerant, sermo institutus fuerit. Verba Trullani canonis 16. hæc sunt: " Quoniam Actuum Liber septem „ Diaconos ab Apostolis constitutos esse tradit; Neocæsareensis autem Synodus sic in canonibus a se editis aperte disseruit, ut septem debeant esse Diaconi ex canone, etiamsi sit magna Civitas: Ex Libro porro Actuum persuadeberis: Nos cum dicto Apostolico Patrum mentem adaptassemus, invenimus eos esse locutos, non de viris, qui ministrant mysteriis, sed de ministerio, quod in usu mensarum adhibebatur, cum Liber Actuum sic habeat: in diebus illis cum discipulorum multitudo cresceret.... Post hæc ergo nos quoque prædicamus, ut prædicti septem Diaconi non de iis accipiantur, qui mysteriis serviunt, ut est prius exposita doctrina: sed eos esse, quibus fuit concredita, ac tradita dispensatio eorum, quæ tunc collecta fuerant. Qui nobis in hoc quoque forma fuere humanitatis, & studii in eos, qui indigent.

Can. 12. dist. 95. Non una, eademque est apud omnes Neocæsareensis 13. canonis interpretatio, qui habetur apud Gratianum in can. 12. dist. 95. Dionysius Exiguus ita exhibet: *Presbyteri ruris in Ecclesia Civitatis Episcopo præsente, vel Presbyteris urbis ipsius, offerre non possunt, nec panem sanctificatum dare, Calicemque porrigere. Si vero absentes hi fuerint, & ad dandam orationem vocentur, soli dare debebunt*. Aliis placuit ita Græcum canonem latinitate donare: *Regionarii*, legunt alii: *Vicani autem Presbyteri in urbis dominico offerre non possunt præsente Episcopo, vel urbis Presbyteris, neque Panem dare in oratione, neque Calicem. Sin autem absint, & solus ad precationem vocatus fuerit, dat*. Porro istæ interpretationes videntur indigitare Parochias jam tum temporis institutas fuisse, quasi Parochi veniant nomine *Presbyterorum ruris*, aut nomine *Regionariorum*, sive *Vicanorum Presbyterorum*. At de hoc valde dubitaverim, proindeque aliam Græci canonis interpretationem quærendam esse arbitrarer. Martinus Bracarensis hunc canonem explicasse videtur de Presbyteris non ruralibus, sed qui ad extraneam Diœcesim pertinerent his verbis in cap. 56. partis 1. *Forasticis Presbyteris, præsente Episcopo, vel Presbyteris* (aliqua MSS. habent, *Presbytero*) *civitatis, offerre non liceat, neque ministrare in populo, nisi forte illis absentibus*. Johannes Doviatius ad marginem hujus canonis Neocæsareensem canonem his verbis adscri-

scripsit: " Presbyteri, qui conregionales
„ non sunt, in Ecclesia præsentibus E-
„ piscopis, vel Presbyteris Civitatis,
„ offerre non possunt, nec dare Panem
„ sanctificatum, nec Calicem porrigere.
„ Quod si absentes sunt Civitatis Sacer-
„ dotes, & fuerint invitati ad dandam
„ orationem, soli debebunt dare. *Paul-*
„ *lo aliter vim canonis explicavit Ale-*
„ *xius Aristenus ita scribens:* Presbyter
„ rare degens in civitatis Templo ne
„ offerat, nisi Episcopus, & totus Pre-
„ sbyterorum cœtus absuerit, si vero
„ absuerint, & ipse vocetur, offert ".

Can. 1. cau. 15. q. 8.

Non eadem quoque est apud omnes interpretatio canonis 9. & 10. Neocæsareensis, quos junxit Gratianus in can. 1. cau. 15. qu. 8. En primum Dionysii Exigui verba in can. 9. " Presbyter si
„ præoccupatus corporali peccato pro-
„ vehatur, & confessus fuerit de se,
„ quod ante ordinationem deliquerit,
„ oblata non consecret, manens in re-
„ liquis officiis, propter studium bonum.
„ Nam peccata reliqua plerique dixe-
„ runt per manus impositionem posse
„ dimitti. Quod si de se non fuerit ipse
„ confessus, & argui manifeste nequi-
„ verit, potestatis suæ judicio relinqua-
„ tur, *& in can.* 10. Simili modo etiam
„ Diaconus, si eodem peccato succubue-
„ rit, ab ordine ministerii subtrahatur.
„ *Paullo aliter Hervetus latinum fecit*
„ *hunc canonem. In can.* 9. Si Presbi-
„ ter, qui corpore prius peccaverat,
„ promotus fuerit, etsi ante ordinatio-
„ nem peccasse confessus fuerit, ne of-
„ ferat, manens in aliis propter aliud
„ ejus bonæ vitæ studium. Reliqua e-
„ nim peccata dicunt multi manuum im-
„ positione tolli. Quod si ipse non con-
„ fiteatur, aperte autem convinci non
„ potuerit, illius quoque ei fiat pote-
„ stas, *& in can.* 10. Similiter & Dia-
„ conus, si in idem peccatum incide-
„ rit, ministri ordinem habeat ". Quæ Gratianus descripsit, conveniunt potius cum Isidoro Mercatore. Canonis autem sententia hæc est. In primis decernitur eos, qui ante Sacerdotalem Ordinationem castitatem corpore violaverint, a sacris Presbyterorum officiis arceri; & quidem recte, si enim remoti semper fuerunt, qui bis successive nuptias contraxerunt, aut viduam duxerunt propter unam incontinentiæ suspicionem, potiori ratione arcendi erant illi, de quorum gravi incontinentia apertissime constitisset. Incontinentiæ crimen potissimum illud visum est Sanctis Patribus, quod a Clericis omni modo eliminaretur. Sed *reliqua peccata*, subsequuntur Neocæsareenses Patres, *dicunt multi manuum impositione tolli*. Reliquorum peccatorum nomine veniunt leviora, quibus scilicet non corpore integritas amittitur, sed solo animo, ac voluntate. Hæc voluntas improba plurimorum veterum judicio manuum impositione tollitur. Non hic sermo est de manuum impositione reconciliatoria, sive pœnitentiali, sed de manuum impositione consecratoria, quæ fit in sacra ordinatione Sacerdotum. Scilicet hujus manuum impositionis ea virtus esse creditur, ut inordinatos quosdam animi affectus facile extinguat, licet difficilius amissæ corporis integritati remedium adferat. De Diaconis subobscura videtur esse sententia propter memoratam interpretationum varietatem. Ego in explicatione Græci canonis a Græcorum Interpretum sententia non recedo, præsertim cum iidem Græci Interpretes accommodam significationem Neocæsareensium Patrum verbis tradiderint. Balsamon itaque hæc habet de Diaconis: *A Diaconi dignitate excident, in Ministri autem ordinem deprimentur, Hypodiaconi scilicet, qui non est ordinatus, vel lectoris*. Zonaras ita scribit: *Excidet a Diaconatu, & in Ministri locum dejicietur*. Aristenus etiam ait: *Tantum Ecclesiæ Minister erit*. Ex quibus patet, pœnam male conscii Diaconi, & convicti eam fuisse, ut ipse in sequentem gradum dejiceretur ministraturus.

Can. 8. cau. 31. qu. 1.

Canon 8. cau. 31. qu. 1. exhibet duos ex Neocæsareensibus canonibus, scilicet 3. & 7. Tertium ita exposuit Dionysius, a quo emendandum videtur Gratianeum fragmentum: *De his, qui in plurimas nuptias inciderunt, & tempus quidem præfinitum manifestum est, sed conversatio eorum, & fides tempus abreviat*. Septimum vero ita interpretatus est: *Presbyterum in nuptiis bigami prandere non convenit* (alii pro verbo *prandere* scripserunt *convivari*; alii *interesse*), *quia cum pœnitentia bigamus egeat, quis erit Presbyter, qui propter convivium talibus nuptiis possit præbere consensum?* Arbitror ego hoc in loco non de illis bigamis agi, qui mortua conjuge novas nuptias appetierunt, sed de illis, qui ea ætate divertere ab uxoribus vel levissima de caussa consueverant, ex novarum nuptiarum cupiditate. Atque id significare videntur verba illa: *qui in plurimas nuptias inciderunt*. Si

for-

forte quispiam quæsierit, quodnam fuerit tempus illud, quod *præfinitum* jamdiu vocat Concilium Neocæsareense, dixerim aliud in bigamis, aliud in trigamis fuisse constitutum, videlicet bigamis indicta est biennii, trigamis quinquennii pœnitentia, quod aperte deduci potest ex can. 4. S. Basilii ad Amphilochium, ubi ex antiqua consuetudine hanc disciplinam se accepisse Basilius idem testatur.

CAPUT VI.

De Romanis Conciliis S. Sylvestro Pontifici Maximo adscriptis.

Concilio Romano sub S. Sylvestro Pontifice Maximo tribuuntur apud Gratianum sequentes Canones.

Apocryphi omnes.	*Can.* 1. *dist.* 24. *ad antiquiora exemplaria exigendus.*
	Can. 2. *dist.* 45. *in variis Concilii Codicibus varius.*
	Can. 5. *dist.* 93. *in variis Codicibus varius & obscurus.*
	Can. 1. *dist.* 98. *habetur tantum in epilogo Synodi.*
	Can. 2. *cau.* 2. *qu.* 4. *ad meliorum Codicum fidem exigendus.*
	Can. 2. *cau.* 2. *qu.* 7. *ex aliis exemplaribus supplendus.*
	Can. 10. *cau.* 2. *qu.* 7. *ex aliis exemplaribus supplendus.*
	Can. 9. *cau.* 11. *qu.* 1. *ad meliorum Codicum fidem exigendus.*
	Can. 10. *cau.* 11. *qu.* 1. *ad meliorum Codicum fidem exigendus.*
	Can. 33. *cau.* 11. *qu.* 1. *ad meliorum Codicum fidem exigendus.*
	Can. 15. *de cons. dist.* 1. *habetur tantum in epilogo Synodi.*
	Can. 46. *de cons. dist.* 1. *habetur tantum in epilogo Synodi.*
Adduntur illis.	*Can.* 40. *cau.* 16. *qu.* 7. *ad meliorum Codicum fidem exigendus.*
	Can. 14. *cau.* 2. *qu.* 5. *jamdudum Gregorio Magno restitutus.*
	Can. 2. *cau.* 5. *qu.* 2. *falso Sylvestro Pontifici adscriptus.*
	Can. 30. *cau.* 23. *qu.* 4. *Silverio jamdiu restitutus.*

Apud eos qui vetera Conciliorum omnium monumenta sedulo studio collegerunt hodiernis temporibus, tria Concilia referuntur in Romana Urbe a Sylvestro Pontifice Maximo celebrata. Vel enim quod tunc reddita Ecclesiæ pax fuisset, vel quod inter fideles ipsos schismata pro caussis fidei suborta essent frequentiora, vel quod frigescente fidelium charitate morum disciplina corrueret, facile pluribus persuasum est sacros Conventus Romæ præsertim fuisse factos, in quibus & disciplina eadem restitueretur, firmaretur & fides jamdiu victoriis Martyrum illustrata. Prius Concilium referunt ad annum 315. qui Sylvestri Pontificatus dicitur secundus. Secundum referunt ad annum 324. postremum ad annum 325. In priore fertur disputatio facta adversus Judæos, quorum perfidiam & Constantinus Imperator agnovit, atque etiam lata lege damnavit, cujus rei argumentum vulgo desumitur ex l. 1. C. Theodos. de Judæis. Postremum asserunt ideo celebratum, ut ea, quæ in Nicæna Synodo stabilita fuerant, confirmarentur; atque in eo recensentur canones aliquot de recipiendo Concilio Nicæno editi, de Paschæ solemnitate, de caussis Clericorum, ac de Ordinationibus eorumdem. De duobus his parum juvat disserere; scilicet prioris nullum canonem habemus; postremi vero etiamsi decreta quædam non ignoremus, tamen ex iis non sunt, quos Gratianus in Codicem suum transtulerit. Illud unum attingere sufficiat, Concilium Romanum 3. anno 325. adtributum referri tamquam præsens in eo Constantinus adfuerit, quod fides historicorum asserere minime patitur, proindeque non tanquam certum disciplinæ veteris Ecclesiasticæ præsidium haberi posse.

In secundo potius Concilio subsisto, quod celebratum dicitur anno 324. ex quo nonnulli Canones Gratianei depromti sunt. Satis mihi videtur indicare hoc Concilium apparuisse primum in colle-

ctio-

ctione Isidori Mercatoris, ut statim talis suboriatur suspicio, ex qua inter apocrypha potius monumenta recenseatur. Supervacaneum sane hodie foret ea in medium argumenta proferre, ex quibus hæc Synodus falsitatis damnetur; illa enim apud eruditos viros tritissima sunt: sed quoniam aliquis eadem hunc in locum adferri debuisse facile dixerit, libens tradidero, ut nihil ad hanc rem necessarium deesse videatur. Atque in primis observare juvet Collectores Conciliorum non tantum descripsisse Synodi acta, verum etiam quendam Synodi epilogum Isidori Mercatoris, aut alterius cujuspiam auctoris incerti manu exaratum actis Synodi præmisisse. Gratianus vero non tam a Synodo, quam ab hoc Synodi epilogo canones suos accepit; æque enim omnia digna existimabat, quæ in suum Codicem referret. Ut de epilogo nonnulla attingam, præterquamquod nullam omnino fidem meretur, utpote privati incertique auctoris opus, perperam omnino consarcinatus est, & in pluribus non tam actis ipsis Concilii dissimilis, quam contrarius. In prioribus verbis narratur Nicænum Concilium jam eo tempore celebratum fuisse, atque in eodem Photinum hæreticum fuisse damnatum. Quomodo vero consonare hæc possunt cum veterum historicorum fide tradentium Photinum vixisse post tempora Nicæni Concilii, & hæresim ejus fuisse damnatam anno demum 344. de qua re videri poterit Matthæus Latroquanus in dissertatione de Photino? Quomodo etiam hæc constare possunt cum epocha Concilii hujus Romani, quod ad annum 324. vulgo refertur, Nicænum vero Concilium anno 325. celebratum est? Præterea auctor epilogi narrat in hac Synodo a Sylvestro Pontifice Maximo damnatos fuisse Callistum, Arium, & Photinum, atque Sabellium, de quibus tamen in Synodalibus actis ne verbum quidem habetur. Phrases etiam Isidoro Mercatori consuetæ, ac familiares in hac canonum epitome habentur, ibi: *Episcopi, qui throni Dei vocantur, non sunt lacerandi, sed portandi*: quæ sane non ausus est Isidorus inter Canones Concilii adscribere. Post epilogum succedit Synodus in duas actiones divisa, quarum singulæ decem continent canones, qui omnes numero viginti recensentur. Porro de his omnibus, ac de tota Synodo altum apud veteres silentium est, licet ea ingenti Episcoporum numero celebrata dicatur, videlicet Episcopis 267. atque ut aliis lubet 277. aliis etiam 284. Primus eam evulgavit celeberrimus deceptor Isidorus. Non eam memoravit Dyonisius Exiguus, qui Romanas præsertim res evulgare conatus est. Imo & auctor libelli Synodici abs Justello, & Voello ex Vetustissimo MS. evulgati tomo 2. suæ bibliothecæ pag. mihi 1166. in quo ceteroquin veteres Synodi etiam Romanæ accuratissime expenduntur, hanc Synodum prorsus ignoravit. Item si loquendi formulas ibidem usurpatas considerare velimus, liquido constabit eas adeo barbaras esse, ut temporibus illis accommodari minime possint. Quis ferat hanc phrasim, *Curiam esse dictam a cruore*, quasi qui in ipsam ingreditur, cruentus esse videatur, atque hac præcipue ratione a curia Clericos arcendos esse? Quid significant ea verba, quibus asseritur Sylvestrum Pontificem *fixisse canonem*? ibi: *Et fixit canonem hunc Sylvester, & omnibus Episcopis adspersit*. Quid porro est canonem figere? Quid erat illa ætate Episcopis adspergere? Formularum impolitæ compositioni accedunt ineptæ quædam sententiæ, quæ in hac Synodo identidem observantur. In canone 10. hæc habentur: *Nullus etiam Episcoporum virginem sacratam maritali consortio expetierit benedicere, nisi eam probaverit septuaginta duorum annorum esse constitutam*. Alia editio ita exhibet: *Nullus etiam Episcoporum virginem sacratam maritali expeteret benedici, nisi eam probaverit &c.* Quis ista percipiet? Initio actionis secundæ ante canonem 11. perhibetur, Clerum postulasse a Sancto Sylvestro, ut ordini Diaconatus Priscum, & Theodorum adscriberet, ac subditur: *Ibi autem in Thermas* (Thermæ erant locus Concilii, Domitianæ scilicet, quæ postea Thermæ Trajanæ appellatæ sunt) *hos duos Priscum, & Theodorum subordinavit* (Sylvester), *non ordinavit, aut consecravit eos, & præter Synodum constituit*. Nullibi sane apud antiquos legitur quempiam *subordinari*, *non ordinari*, adeo ut quænam sit auctoris hujusce canonis sententia, vel eruditissimos lateat. Canon 13. hic est: *Nemo enim, nisi velamen cæleste acceperit, primum conjugii per manus Sacerdotis ad Clericatus honorem accedat*. Etiam hic hæret legentis animus, in perpendendo qualenam sit velamen illud cœleste conjugii, quo quis ornatus debet ad Clericatum accedere. In can. 11. definitum est neminem Episco-

scopatum obtinere posse, nisi fuerit lector annis triginta, deinde una die exorcista, dein acolythus per annos decem, postea per annos quinque Subdiaconus, & per annos septem Diaconus, ut demum post adeptam Sacerdotalem dignitatem ad Episcopatum gradum faceret. Ubinam indicatur similis disciplina, per quam viri septuagenarii vix ad Episcopatum gradum facerent? Ubinam indicatur similis disciplina, per quam viri septuagenarii vix ad Episcopalem honorem admitterentur? In canone 8. præcipitur Subdiacones continentiam observare debere, quum tamen constet ordinem Subdiaconatus ea ætate, necdum inter sacros enumeratum fuisse. Quid memorem quamplura inconcinna, incomta, inverosimilia, quæ in singulis canonibus facile ab unoquoque dignoscuntur. Addam tantummodo ea, quæ historicæ fidei, & narrationi repugnant. Huic Concilio nota Consularis adposita est his verbis: *Tertio Kalendas Junii Donno Constantino Augusto III. & Prisco Consulibus*. Nullus in Fastis Consularibus invenitur Prisci Consulatus cum Constantino. Forte id ortum habere potuit ex Scriptoris cujuspiam oscitantia, ut pro *Prisco* legendum sit *Crispo*; ut enim vulgo traditur, Consulatus Augusti cum Crispo incidit in annum Christi 324. Verum heic nodus solvendus est, cum auctor Synodi hujus, & compilator Romanam hanc Synodum asserat post Nicænam fuisse celebratam. Subscripsisse præterea feruntur huic Concilio Episcopi 284. quorum 132. numerantur ex Græcis. Quis sibi persuadeat tot Episcopos Romam convenisse, non ubi agenda esset generalis Ecclesiæ causa, sed tantummodo, ut pauca quædam, & ut plurimum inepta disciplinæ capita stabilirentur, qualia nunc edita legimus? Quis tot Episcopos ex Orientalibus Provinciis advenisse putet? Supervacaneum sane extitisset sequente anno aliam generalem Synodum celebrare Nicææ, ad quam non multo plures confluxerunt; facile enim poterat in hac Romana Synodo in Conventu frequentissimo Græcorum æque, ac Latinorum Patrum Arii causa ventilari, ac definiri, præsertim cum & Maximi Pontificis, & Imperatoris, ut fertur, præsentia maximam auctoritatem Synodo conciliasset. Sed præter hæc viris fide dignissimis contradicitur in hac Synodo, in qua legitur Constantinum Romæ a Sylvestro baptizatum fuisse, quandoquidem Constantinus Imperator ab Eusebio Nicomediensi in ipsa Nicomediæ Urbe baptismum suscepit, cujus rei testes sunt Eusebius in lib. 4. vitæ Constantini cap. 62. Ambrosius oratione in funus Theodosii, Hieronymus in Chronico, Sozomenus lib. 2. histor. cap. 34. Theodoretus lib. 1. hist. cap. 32. Cassiodorus historiæ tripartitæ lib. 3. & Ariminense Concilium in epistola ad Constantem. Elegantissime ex his omnibus idipsum demonstrat Natalis Alexander dissert. 23. hist. Eccles. sæculi 4. Sunt demum, qui his omnibus adjiciunt, subscriptiones Episcoporum adversus veterem praxim factas esse non per nomina Ecclesiarum, quibus illi præerant, sed per propria; item inverosimile omnino esse Helenam Constantini Matrem interfuisse Concilio, quod singulare videtur, & sine exemplo; deinde probari non posse, quod ibidem refertur Presbyteros post terga Episcoporum stetisse; quum tamen Romanæ Ecclesiæ consuetudo esset, ut Presbyteri simul cum Episcopis in Conciliis sederent, quemadmodum colligitur ex Hieronymi epistola 89. ad Evagrium; & alia hujusscemodi quamplura.

Alios igitur quærat sibi Mercator, quos secum ad Concilia hujusmodi suscipienda adducat. Ego tam facile indulgere non possum, ubi in contrarium vigent tot tantaque rationum momenta. Atque ex his proclive est de fragmentis Gratianeis sententiam ferre, quorum alia, ut ajebam, ex epitome, sive epilogo Isidori Mercatoris depromta sunt, alia ex ipsismet Concilii Romani canonibus. Itaque initio Isidoriani epilogi dicitur Synodum a S. Sylvestro convocatam esse, " in quo consensu, & subscri„ ptione omnium constitutum est, ut „ nullus laicus crimen Clerico audeat „ inferre, & ut Presbyter non adver„ sus Episcopum, non Diaconus adver„ sus Presbyterum, non Subdiaconus „ adversus Diaconum, non Acolythus „ adversus Subdiaconum, non Exorcista „ adversus Acolythum, non Lector ad„ versus Exorcistam, non Ostiarius ad„ versus Lectorem det accusationem ali„ quam ". Hæc illa sunt, quæ Gratianus retulit in can. 2. & 10. cau. 2. q. 7. ubi tamen nonnulla supplere ex verbis nuper allatis juvabit. Interea vero unusquisque animadvertere poterit in hoc fragmento talem Ecclesiasticorum Ordinum formam præseferri, qualis posteriore demum ætate obtinuit; neque enim jam ante Nicænum Concilium adeo discre-

Can. 2. & 10. cau. 2. q. 7.

discretos fuisse scimus Ecclesiasticos gradus, quemadmodum recentior disciplina distinxit. Auctor autem epilogi id ex Concilio isto depromsit; etenim in can. 3. ita legitur: " Postea autem fecit gradus in gremio Synodi, ut non Presbyter adversus Episcopum, non Diaconus adversus Presbyterum, non Subdiaconus adversus Diaconum, non Acolytus adversus Subdiaconum, non Exorcista adversus Acolythum, non Lector adversus Exorcistam, non Ostiarius adversus Lectorem det accusationem aliquam. Hæc si cum verbis epilogi conferamus, liquido constabit auctorem epilogi aliquid amplius retulisse, quam quod in canone contineretur in illis verbis: *ut nullus laicus crimen Clerico audeat inferre*. Potius in Concilio legitur e converso in canone 14. *Testimonium Clerici adversus laicum nemo recipiat*. Qualitercumque vero sanctio hæc Concilio tribuatur, illud certum est Isidorum Mercatorem hæc arripuisse ex Capitulari quodam Ludovici Imperatoris circa annum 814. etenim in legibus Longobardorum lib. 2. tit. 51. num. 22. sub nomine ejusdem Ludovici hæc leguntur: " Constitutum est, ut nullus laicus crimen Clericis audeat inferre. Testimonium Clerici adversus laicum nemo recipiat. Nemo enim Clericus, vel Diaconus, vel Presbyter pro qualibet causa intret in curiam, nec ante Judicem causam dicere præsumat, quoniam omnis curia a cruore dicitur, & immolatione simulacrorum; & siquis Clericus Clericum accusans in curiam introierit, anathema suscipiat. Nemo sane non videt multa ex istis ab Isidoro in Romanam istam suam Synodum esse translata; non enim non dubitavit impolitas quasdam rudioris sæculi sententias vetustissimis Romanæ Ecclesiæ Conciliis dementissima temeritate tribuere.

Can. 2. cau. 2. q. 4. & can. 9. cau. 11. qu. 1.

Prosequitur auctor epilogi post verba superius memorata: *Et non damnabitur Præsul, nisi in 72. testibus, nec Præsul summus a quoquam judicabitur, quoniam scriptum est: non est discipulus super Magistrum. Presbyter autem Cardinalis, nisi cum quadraginta quatuor testibus non damnabitur: Diaconus Cardinarius constitutus Urbis Romæ, nisi in 26. non damnabitur. Subdiaconus, Acolythus, Exorcista, Lector, Ostiarius, nisi sicut scriptum est, in septem testibus non damnabitur. Testes autem, & accusatores sine aliqua sint infamia, uxores, & filios habentes, & omnino Christum prædicantes. Testimonium laici adversus Clericum nemo recipiat; nemo enim Clericum quemlibet in publico examinare præsumat, nisi in Ecclesia*. In canonibus Concilii epilogo subjectis paullo aliter legitur, nempe in canone 3. ibi: *Et non damnabitur Præsul, nisi in septuaginta duobus, neque Præsul summus a quoquam judicabitur, quoniam his scriptum est: non est discipulus super Magistrum. Presbyter autem* (deest hoc in loco vox illa: *Cardinalis*) *nisi in 44. testimonia non damnabitur. Diaconus autem cardine constrictus Urbis Romæ* (alia editio exhibet: *Cardine constructus Urbis*), *nisi in 36. non condemnabitur. Subdiaconus, Acolythus, Exorcista, Lector, nisi sicut scriptum est, in septem testimonia filios, & uxores habentes, omnino Christum prædicantes, sicut datur mystica veritas*. (Et in alia editione: *Sic datur mystica veritas*.) Hæc sunt, quæ retulit Gratianus in can. 2. cau. 2. q. 4. & can. 9. cau. 11. q. 1. quamquam tamen quicumque Gratiani fragmenta sive cum Isidori epilogo, sive cum canonibus ipsis Concilio Romano adscriptis contulerit, non mediocrem scriptionis varietatem agnoscet; ac propterea ad Isidorianam editionem tanquam ad fontem suum singula ut reducantur, omni jure curabit. Interea vero animadvertere juvet nonnulla, quibus magis magisque comprobetur Synodum hanc fictitiam esse, & nugatoris cujuspiam opus. Quis enim sibi persuadeat praxi receptum fuisse quarto Ecclesiæ sæculo, ut septuaginta duo testes aliquando requirerentur ad convincendum eum, qui de crimine accusaretur? Præsertim vero si de Episcopo agendum esset gravissimi criminis reo, adversus quem juxta eandem sanctionem laici testimonium non recipitur? Num in unaquaque Ecclesia Viri Ecclesiastici numero 72. reperiri poterant, quorum ope in Episcopo emendaretur, quod ob utilitatem Ecclesiæ maximam corrigendum foret? Quid ad hanc rem diceret Alexander III. qui in cap. 10. de testamentis Romanarum Legum consuetudinem probare non potuit, juxta quas septem testium numerus in testamentis requirebatur, ea ductus ratione, quod a *Divina Lege, & Sanctorum Patrum institutis, & a generali Ecclesiæ consuetudine id noscitur esse alienum, cum scriptum sit, quod in ore duorum, vel trium testium stet omne verbum*? Præterea

terea mentio Presbyterorum, ac Diaconorum Cardinalium Urbis Romæ quomodo Sylvestri Pontificis ætati congruere potest? Deinde quo tendunt illa verba, *sicut scriptum est*, posteaquam cautum dicitur, Clericos nonnisi septem intervenientibus testibus esse damnandos? Num Isidorus Mercator sese referre intendit ad aliquem canonem, quem de penu sua evulgavit antiquiori cuidam Concilio, aut Pontifici adscriptum? Demum ridiculum plane est, quod subditur, testes tales esse debere, ut filios, & uxores habeant, quasi continentes quadam infamiæ nota affecti a ferendo testimonio arcerentur.

Can. 10. & 33. *cau.* 11. *q.* 1.

Pergamus nunc cum Isidoro in memorato epilogo. Statim hæc subjiciuntur: *Nemo enim Clericus, vel Diaconus, aut Presbyter propter quamlibet causam intret in curiam, nec ante Judicem cinctum caussam dicere præsumat, quoniam omnis Curia a cruore dicitur, & immolatione simulacrorum; & siquis Clericus accusans Clericum in curiam introierit, anathema suscipiat.* Hinc eruti sunt Gratianei Canones 10. & 33. cau. 11. q. 1. quanquam non eadem omnino apud Gratianum descripta verba legantur, quæ propterea ad vetustiora exemplaria, eaque magis integra redigenda sunt. Jam superius laudavi leges Longobardorum, in quibus hæc eadem sententia legitur lib. 2. tit. 51. num. 12. unde Isidorus Mercator suum hunc canonem derivasse videtur. Derivavit sane, & in canone 16. Concilii Romani ita scripsit. " Nemo enim " Clericus, vel Diaconus, aut Presby" ter propter caussam suam quamlibet " intret in curiam, quoniam omnis cu" ria a cruore dicitur, & immolatio si" mulacrorum est. Quod si Clericus in " curiam introiverit, anathema susci" piat, nunquam rediens ad matrem " Ecclesiam. A communione autem non " privetur propter tempus turbidum. Similia quædam habentur in Concilio Romano 3. quod etiam Sylvestro adscribunt, uti initio adnotabam, ibi: *Sylvester Episcopus dixit: nulli omnino Clerico licere caussam quamlibet in publico examinare, nec ullum Clericum ante Judicem laicum stare. Et dixerunt Episcopi: Placet.* Atque ego facile arbitror acta hujus Concilii, quod tertium vocant, esse aliam concisam editionem ejusdem Concilii, quod secundum Romanum appellant; cum in omnibus hoc tertium secundo consonet. Duo heic observanda occurrunt: primum quoad Isidorum, sive quoad Synodi auctorem, qui prorsus inelegantem, & puerilem omnino sententiam Romano Concilio adtribuit: alterum ex parte Gratiani, qui Isidorianum fragmentum non tantum retulit, sed & referendo corrupit. Arguendus in primis est Isidorus, quod anathemate perculsos adhuc tamen in communione Ecclesiastica persistere declaraverit, quando apud veteres sive Græcos, sive Latinos gravior pœna fuisset anathema, quam excommunicatio; etenim Balsamon ad Synodum Gangrensem ita ait ex Johanne Chrysostomo: *Quid autem aliud est, quod dicis anathema, quam diabolo hic dedicetur, & nullum salutis locum habeat?* Et in Concilio Meldensi cap. 56. statutum est ut Episcopus quidem excommunicare quempiam possit ex certa, & manifesta peccati causa; *Anathema autem sine consensu Archiepiscopi, aut Coepiscoporum, prolata etiam Evangelica admonitione, nullum ponat, nisi unde canonica docet auctoritas, quia anathema æterna est mortis damnatio.* Arguendus præterea, quod tempus Constantini Imperatoris non dubitaverit appellare *tempus turbidum*, quum tamen nemo ex Imperatoribus usque ad annum 324. quo fertur celebrata Synodus, nemo tam Ecclesiæ faverit, quam Constantinus, qui etiam Principis pro danda Ecclesiæ pace plurimum adnitentis nomen, & laudem apud posteros meritus est. Sed & Gratianus Isidorianum canonem per imprudentiam depravavit; etenim in canone 33. pro illis verbis Isidori: *Ante Judicem cinctum &c.* hæc scripsit *ante Judicem civilem &c.* Forte ignorabat, quid designaretur nomine Judicis *cincti*. Solemne erat apud Romanos veteres cingulo donare Judices foro addictos, quod cingulum ornamenti loco esset, & quoddam velut officii insigne. Hinc legimus, quandoque Judicibus pœnam inflictam, ut cingulo privarentur, quemadmodum habetur in Novella Justiniani, cujus fragmentum sub nomine Bonifacii Papæ refertur in can. 8. cau. 11. qu. 1. Et Cassiodorus in illud Psalmi 29. *præcinxisti me lætitia*, ait: *Perpende verbum præcinxisti: cingulum significat, quod ad Judicis pertinet dignitatem ..... Sic enim cinctum dicimus Judicem, quando ejus fasces, honoresque declaramus.* Sidonius Apollinaris lib. 5. epist. 7. ad Thaumastum ita scribit: *Hi sunt, qui invident reverentiam Clericis, originem*

nobi-

nobilibus, confessum prioribus, congressum aequalibus, cinctis jura, discinctis privilegia. Et Ivo Carnotensis licet recentioris temporis scriptor in epistola 241. *legibus*, inquit, *prohibetur, ut Episcopus a Judice saeculari ad caussam Ecclesiasticam vocetur, vel cincti Judicis sententiae subjiciatur*. Ceterum verba illa, quae in dicto canone 33. Gratianus retulit: *Nec ante Judicem cinctum causam dicere praesumat*, habentur quidem in epilogo Isidori, non autem in canonibus Concilii ipsius, quemadmodum ex collatione fragmentorum, quae nuper delineabam, unusquisque facile animadvertit.

Can. 46. de consf. dist. 1.

Alia Sylvestri Pontificis constituta subjicit Isidorus in epilogo his verbis: „ Hic inter cetera praedicta omnium „ consultu constituit in Synodo, ut sa„ crificium altaris non in serico panno, „ aut tincto quispiam celebrare praesu„ meret, sed in puro lineo ab Episco„ po consecrato, terreno scilicet lino „ procreato, atque contexto, sicut Cor„ pus Domini Nostri Jesu Christi in „ Syndone munda sepultum fuit “. Ista sunt, quae Gratianus retulit in can. 46. de consecr. dist. 1. *ex epistola Eusebii Papae, & Sylvestri*. Verum aut integrum hodie non extat Romani hujus Concilii exemplar, aut eximia est Isidori Mercatoris oscitantia, qui haec descripsit veluti in Concilio definita, cum tamen in viginti Concilii canonibus nulla huic similis sententia inveniri possit.

Can. 15. de consf. dist. 1.

Post multa in eodem epilogo haec sequuntur: *Hic* (nimirum Sylvester) *in memorata Synodo constituit, omnium cum consensu, ut nullus Presbyter missas celebrare praesumat, nisi in sacratis ab Episcopo locis, qui sui particeps de cetero voluerit esse sacerdotii*: haec tamen rursus, licet integra habeantur apud Gratianum in can. 15. de cons. dist. 1. desiderantur in canonibus Romanae Synodi, ac propterea magis magisque miramur Isidorum Mercatorem talem elucubrasse epilogum Synodi, ut quae etiam in Synodo non haberentur, adjungeret. Mihi videtur Isidorus Mercator id excerpsisse ex quodam Capitulari Francorum, & de more suo veteribus Patribus tribuisse. Revera in lib. 6. Capitularium cap. 201. editionis Parisiensis anni 1677. haec habentur: *ut nullus Presbyter sacra mysteria, nisi in locis ab Episcopo consecratis, agere praesumat*: quae postquam per Isidorum ad Romanum Sylvestri Synodum translata sunt; a sequentibus canonum collectoribus ita laudari coeperunt, quasi primum in Romano Concilio edita, ut sic major auctoritas eisdem accederet. Ex Romano Concilio laudare coepit Regino Prumiensis in lib. 1. de Ecclesiasticis disciplinis cap. 340. & illius exemplo recentiores Collectores.

Can. 2. dist. 98.

Constituit etiam (rursus Isidorus Mercator in epilogo de Sylvestro Pontifice) *nulla ratione transmarinum hominem penes nos in Clericatus gradu suscipi, nisi quinque Episcoporum designatus sit chirographis*. Huc pertinet canon 1. dist. 98. apud Gratianum. Sed iterum in editis Concilii Romani exemplaribus haec desunt. Isidorus Mercator haec eadem adtribuit Anastasio Pontifici Maximo in epistola, quam ei adfinxit ad Germaniae, & Burgundiae Episcopos, cujus fragmentum est in can. 2. dist. 98. In editionibus Gratiani Concilium hoc Romanum appellatur *generale Concilium*, cui Sylvester Papa praesedit, quod in aliorum hujusmodi canonum inscriptionibus etiam occurrit: caveat unusquisque, ne aliquando has Mercatoris nugas pro sacrosanctis Nicaeni Concilii legibus usurpet; nullum enim aliud vere generale Concilium sub Sylvestro Pontifice dici potest, quam Nicaenum.

Can. 1. dist. 24.

Huc usque ea retulit, quae in epilogo Synodi descripta sunt; sunt adhuc nonnulla, quae in eodem epilogo non habentur, extant autem in canonibus editis ipsius Concilii Romani. Hujusmodi est canon 1. dist. 24. cujus sententia legitur in can. 9. Romanae Synodi his verbis, ex quibus forte Gratianeum canonem quis emendandum existimabit: *Nullus lector, vel ostiarius vasa sacrata contingeret* (legunt alii: *contigerit*), *nullus acolythus rem sacratam a Presbytero jam alio porrigeret, nisi tantum supportaret, quod ei Sacerdos imponet* (legunt alii: *imponeret*) *suo ore benedictum*. Hinc jure observarunt Romani Correctores perperam apud Gratianum mentionem factam fuisse subdiaconorum, nec enim ipsis, sicut acolythis interdicendum erat vasa sacra contingere. Illud etiam in Gratiano reprehendendum erat, quod quaestionem sibi proposuerit, num Sacerdotes, & reliqui inferiores Clerici *sine examinatione sint promovendi?* Deinde vero in Canone 1. fragmentum Concilii hujus Romani proponat, quod longe abest ab eo, quod discutiendum susceperat.

Can. 2. dist. 45. In capite 17. ejusdem Concilii Romani legitur Can. 2. dist. 45. his verbis: *Nemo enim quemquam peccantem Clericum cade attingat, non Presbyter, non Diaconus, non Episcopus supra Clericum, vel Servitorem Ecclesia ad cadem perducat. Sed si ita caussa exigit Clerici, triduo privetur honore, ut pœnitentes redeant ad Matrem Ecclesiam.* Alia Concilii editio in posterioribus verbis ita exhibet: *Sed si ita caussa exigit Clerici, duo priventur honore, ut pœnitentes ad Matrem Ecclesiam.*

Can. 5. dist. 93. Can. 5. dist. 93. emendandus est ex capite 7. hujus Concilii Romani, ibi: *Ita autem Sylvester clara voce dicebat ad Coepiscopos, ut a Subdiacono usque ad Lectorem omnes subditi essent Diacono Cardinali Urbis Roma, in Ecclesia honorem repræsentans tantum, Pontifici vero Presbyteri, Subdiaconi, Diaconi, Acolythi, Exorcista Lectori in omni loco repræsentans obsequium sive in publico, sive in gremio Ecclesia, tantum Pontifici.* In alia editione hæc leguntur: *Ita tamen Sylvester clara voce dicebat ad Coepiscopos, Subdiacono usque ad Lectorem omnes subditi essent Diacono Cardinali Urbis Roma, in Ecclesia repræsentantes tantum. Pontifici vero Presbyteri, Diaconi, Subdiacones, Acolythi, Exorcista Lectori in omni repræsentantes obsequium, sive in publico, sive in gremio Ecclesia tantum Pontifici.* Illud itaque certum est de Monachis, & Abbatibus nullam in Concilio mentionem fieri, quamquam Gratianus de iis quidpiam adjecerit. Sed præterea, quæ in Canone ipso Concilii consonantibus editionibus leguntur, videntur satis obscura, ut nemo intelligere possit, quænam sit sententia Auctoris obscurissimis verbis involuta. Primus qui Canonem depravavit, quoad noverim, est Burchardus. Is in cap. 224. lib. 2. sui Decreti ita habet: *Ita fratres jubet auctoritas divina, & affirmat, ut a Subdiacono usque ad Lectorem, omnes subditi sint Diacono Cardinali Urbis Roma, in Ecclesia honorem repræsentantes tantum. Pontifici vero, Presbyter, Diaconus, Subdiaconus, Acolythus, Exorcista, Lector, Abbas, Monachus, in omni loco repræsentet obsequium, sive in publico, sive in gremio Ecclesia.* Eadem verba omnino descripsit Ivo Carnotensis in lib. 6. cap. 299. unde liquet Gratianum adhuc sponte nonnulla immutasse, atque Isidori Mercatoris Canonem non ad amussim sequi voluisse.

Can. 40. cau. 16. qu. 7. Quatuor adhuc sunt apud Gratianum fragmenta, quæ ita laudantur, quasi ex Decretis Sylvestri Pontificis Maximi depromta. Opportunum non est alio in loco eadem expendere, vel quia a quibusdam huic, quod expendimus, Romano Concilio tribui fortasse possent; vel quia, uti demonstrabitur, S. Sylvestri Pontificis esse non possunt, quamobrem nihil prodesset in secunda hujus operis parte peculiariter de Sylvestro Pontifice disserere, ad hæc tantummodo capita, quæ illius revera non sunt, explicanda. Primus est canon 40. cau. 16. q. 7. cujus apud Gratianum hæc est inscriptio: *Ex decreto Sylvestri Papa.* Num quispiam forte illud tribuet Sylvestro II. qui vixit prope finem sæculi 10. Facile ab hac suspicione deflectent, si animadverterint verba hujus capitis in collectionibus Sylvestro II. antiquioribus fuisse relata. Num ergo Sylvestro I. tribuendus est canon? Ne id quidem facile admiserint, quum res, de qua ibidem agitur, Sylvestri ætati minime conveniat; sed potius octavo aut nono sæculo. Quis enim fingere poterit sæculo Ecclesiæ quarto jam plura Monasteria extitisse, eaque promiscuis commutationibus, aut traditionibus fuisse obnoxia? Scio apud Ivonem, & Burchardum canonem eundem descriptum fuisse nomine Silverii Papæ. Sed nec Silverii esse potest ob eandem rationem, quod nondum talis Silverii ætate vigeret de Monasteriis disciplina. Potius in usu fuerunt hujusmodi commutationes tempore Lotharii Imperatoris nono Ecclesiæ sæculo, quemadmodum deduci recte potest ex lib. 3. legum Longobardarum tit. 10. leg. 3. & 4. ibi: *Ut ubicumque commutationes tam tempore nostro, quam genitoris nostri illegitima, & irrationabiles, atque inutiles in Ecclesiis Dei facta sunt, dissolvantur, & recipiat unusquisque, quod dedit.* Omitto alia similia quamplura, cum certo certiora sint hæc apud illos, qui vel paullulum in Ecclesiastica Historia versati sunt; ut deducatur ad nonum Ecclesiæ sæculum hujus fragmenti originem referendam esse. Itaque in primis ajo nihil referre, an canon Silverii, an Sylvestri nomine laudetur. Utra sit lectio, ementitam agnosco. Pertinet canon ad Regum Francorum Capitularia; Etenim in editione Parisiensi anni 1677. legitur in lib. 5, cap. 386. his verbis: *Nemini Regum, aut cuiquam hominum in proprium liceat Monasterium tradere*

vel

vel commutare, vel quocumque commento vendere. Hoc enim Divina, & Apostolica, atque Canonica sub anathematis pœna sanxit auctoritas. Quod si factum fuerit, non valebit: sed is, qui accepit pretium, amittat, & qui distraxit, pretium, quod accepit, in ipso Monasterio amittat, & una cum pretio Monasterium perdat, & ipsum Monasterium in primum reformetur statum. Expendit Burchardus hunc canonem, & in suam collectionem relaturus Silverio Papæ, aut forte etiam Sylvestro adscripsit in cap. 23. lib. 3. Caussam, qua Burchardus capitum inscriptiones identidem immutaret, præsertim cum ageretur de Capitularibus Francorum, pluries jam superius attigi: Scilicet scribebat ille inter Germanos ea ætate Francis maxime infensos, nolebatque propterea Francorum Canonum monumenta, quasi Leges Francicas servandas proponere apud suos, ne forte Collectio, quam adornabat, contemtui futura fuisset. Præterea potuit Burchardus in errorem induci, quod in dicto lib. 5. Capitularium ante caput 302. hæc præponuntur: *Canones Sancti Sylvestri, & aliorum 84. Episcoporum*, quæ inscriptio ad caput 302. pertinebat depromtum ex canone 3. Concilii Romani superius memorati, ac proinde facile sibi persuadere potuit sequentes canones, usque ad 386. nuper descriptum ex eadem Sylvestri Synodo esse collectos, & inter Capitularia enumeratos. Hic tamen, quod forte pejus est, non constitit Burchardus. In ipso referendo canone nonnulla adjecit, nonnulla detraxit hisce verbis: " Nemini Regum, aut „ cuiquam hominum in proprium liceat „ Monasterium tradere, nisi ad aliud „ Monasterium, vel commutare, nisi „ cum alio Monasterio, vel quocumque „ commento vendere. Hoc etiam Divi- „ na, & Apostolica, atque Canonica „ sub anathematis pœna sanxit auctori- „ tas. Quod si factum fuerit, non va- „ lebit, sed ipsum Monasterium in pri- „ stinum reformetur statum ". Quicumque Burchardum in suis adjectionibus a deceptoris vitio & fraude purgare voluerit, dicere poterit, forte verba illa, *nisi ad aliud Monasterium* &, *nisi cum alio Monasterio*, a quodam Capitularium Glossographo fuisse ad marginem primum adposita, deinde ex imprudentia in textum ipsum translata, uti aliquando in Manuscriptis Codicibus adcidit. Burchardi scriptionem de more suo sequutus est Ivo Carnotensis, qui in parte 3. cap. 28. idem fragmentum Silverio Papæ adscripsit, necnon eadem ferme verba ex Burchardo transtulit, attamen quasdam adhuc voces immutavit, aut inflexit. Etenim ubi apud Burchardum, sicut & in Capitularibus, legitur, *in proprium liceat* &c. Ivo omissa particula *in*, ait: *Proprium liceat* &c. Item pro illis verbis, *quocumque commento vendere*, ipse inquit: *Quocumque commodo vendere*. Successit demum Gratianus, & postquam Canonem non Silverio, sed Sylvestro potius adscripserit, quædam rursus omisit præter illa, quæ jam Ivo, & Burchardus omiserant, videlicet ea verba: *Hoc etiam Divina, & Apostolica, atque Canonica sub Anathematis pœna sanxit auctoritas*; itidem aliqua immutavit, pro illis enim verbis *quocumque commento*, ut apud Burchardum, aut *quocumque commodo*, ut apud Ivonem, scripsit: *Quocumque commercio*. Abstinendum itaque erit ab his depravatis posteriorum Collectorum editionibus, atque ad Capitularium Francorum Canonem redeundum erit, ut integra, atque perfecta habeatur Canonis interpretatio. Postquam ex Imperialibus legibus Romanorum obtinuit Ecclesiis Monasteria comparari, eademque inter res sacras, sive religiosas recenseri, obtinuit quoque ab humano prorsus commercio exemta esse, reservato favore fundatorum jure patronatus, aut favore potentum, ut ajebant, advocatione, recentiore ætate. Homines hinc quidam (homines intellige, quales & Franci, & Longobardi in suis legibus intelligebant, neque enim explicandus est Francorum Canon, nisi juxta verborum significationem, quæ in usu erat nono sæculo apud illos), inter quos etiam erant, qui Regalia feuda acceperant, utebantur potestate sua in quandam Monasteriorum eorundem perniciem, eadem aliis non qualiter apud ipsos erant, sed in dominium tradentes, commutantes, vendentesque. Quid convenientius erat, quam in publicis totius Regni comitiis, ad quæ tum Imperii Proceres, tum Ecclesiarum Antistites communi voluntate convenerant, rerum Ecclesiasticarum utilitati lata lege consulere, easdemque venditiones, ac permutationes unanimi suffragio interdicere?

Alterum Canonem scilicet 14. cau. 2. qu. 5. jam satis perspectum est Sylvestro Pontifici Maximo tribui non potuisse: Ro-

Can. 14. cau. 2. q. 5.

Romani enim Correctores jamdiu observarunt decerptum illum fuisse ex Epistola Gregorii Magni ad Maximum Ecclesiæ Salonitanæ præsumptorem (præsumptor dicitur , quod in Salonitanam Ecclesiam improbo ausu sese intruserat), unaque eidem canoni 14. Gregorii verba subjecerunt , quæ supervacaneum est hoc loco describere . Tantum attingam rationem , qua apud Gratianum Sylvestro canon iste tribui potuerit. Suspicor ego id profectum esse , postquam Paleæ Codici Gratianeo adjectæ fuerunt . Scilicet in germano Gratiani Codice , quem nondum Palearum auctor adauxerat , post canonem *Presbyter* 13. statim subsequebatur canon *si mala fama* 16. Qui Hincmaro Rhemensi tribuitur . Porro in principio hujus canonis 16. hæc habentur : *Si mala fama de Presbytero exierit , & accusatores , ac testes legales defuerint &c.* Forte quidam Glossographus ad marginem adscribere aliqua voluit ad interpretationem illorum verborum *testes legales* , cumque in Synodo Romana Sylvestro adtributa agnovisset definitum numerum testium arg. can. 2. cau. 2. q. 4. hinc in margine adnotavit Sylvestri nomen , ut legales testes illi intelligerentur , quos prædefinivisse Sylvester idem in Synodo ferebatur . Interjecti postea sunt ab auctore Palearum Canones 14. & 15. ac proinde marginale Sylvestri nomen canoni 16. adpositum transferri facile potuit ad canonem 14. præsertim cum auctor Palearum nullo adjecto aut Concilii , aut Sancti Doctoris nomine descripserit . Qui plura desiderat ad Gregorii Magni Epistolam pertinentia , ex qua canon hic depromtus est , ea habebit in parte II. hujus Operis , diserte & de Gregorio eodem , & specialiter de ejus Epistola ad Maximum Salonitanum dissereтur .

Can. 2. cau. 5. q. 2.

Tertium fragmentum Sylvestro Pontifici adtributum legitur in can. 2. cau. 5. q. 2. Illud nuper typis edidit Mansius in suo supplemento editionis Venetæ Labbeanæ ex M. S. quodam vetere Lucensis Ecclesiæ in additione ad Burchardum , ubi hæc inscriptio fragmenti hujus habetur : *Ex Decretis S. Sylvestri Papæ. De induciis eorum qui ad satisfactionem Canonice vocantur* . Deinde nomine Sylvestri hæc sequuntur . *Constituimus & anno 324. præsenti Decreto censemus , ut in primis personaliter vocentur , & per septem dies expectentur , nullius Ecclesiasticæ rei interdicta licentia . Huic vero expectationi iterum addantur septem dies interdicta Ecclesiam intrandi licentia , & omnia divina officia audiendi . Post vero adjicientur duo dies a pace , & communione sancta Ecclesia suspensis ; deinde vero aliis duobus diebus sub eadem expectatione rei deportentur : Quibus uno die superaddito omni expectatione veluti jam desperata , reus mox Anathematis gladio feriatur .* Hoc sane monumentum nemo non videt nullo modo Sylvestro Pontifici tribui posse , nec enim Lucensis Codicis tanta esse potest auctoritas , ut Canonem antiquis omnibus ignotum vetustissimo Pontifici adtribuat . Præterquamquod enim hic Codex videatur non satis vetustus , ac forte Gratianeo posterior , quum contineat additiones ad Burchardum , ejus tamen omnino fidem suspectam facit in hac parte vel una illa adnotatio anni : *Et anno 324. præsenti Decreto censemus* &c. Non erat hæc Sylvestri tempore annorum designandorum formula , sed potius nomina Consulum adscribi solebant , quemadmodum constat ex omnibus monumentis antiquis , quod ipse etiam Isidorus Mercator , licet in pluribus deceptor manifestus , in suis Epistolis observavit . Ceterum adjectio illa dierum favore reorum , qui ad judicium conventi sunt , usque ad viginti ita minutatim facta , ut primo dies septem , totidem deinde , postea duo , subinde duo alii , demum unus præfigatur , quibus elapsis sententia pronuncietur , non videtur satis apta , nec satis aliis Ecclesiasticis Canonibus conveniens . Vel enim nulla jusdicentium edicta citatoria interponebantur , atque hoc videtur contrarium veterum Conciliorum , summorumque Pontificum statutis ; tria ut plurimum edicta necessaria erant , ut postremum peremtorium videretur , quod liquet ex Conc. Carthaginensi III. Siricii tempore celebrato can. unico cau. 4. q. 5. item ex Cælestino Papa in Ep. 5. ad Nestorium scribente . " Itaque „ quamvis jam Frater Cyrillus secundis „ te Epistolis asserat esse conventum , „ intelligas volo , post primam , & secundam illius , & hanc correptionem „ nostram , quam constat esse jam tertiam , ab universitate Collegii , & „ Conventu Christianorum te prorsus „ esse sejunctum , nisi mox ea , quæ male dicta sunt , corrigatur " . Recentiora quoque Concilia idipsum receperunt , uti liquet ex Concilio Trojano anni 1093. sub Urbano II. in quo legitur

tur in 2. canone: *Si quis treviam Dei fregerit, usque tertio ad satisfactionem ab Episcopo moneatur. Quod si nec tertio satisfacere consenserit, Episcopus, vel cum Metropolitani consilio, aut cum duobus, aut uno vicinorum Episcoporum in rebellem Anathematis sententiam dicat, & per scripturam Episcopis circumquaque denunciet* &c. Vel proponenda erant citatoria edicta: & tum dicendum esset quinque primum edicta a Sylvestro prædefinita fuisse, antequam ad peremtorium deveniretur; item ab uno ad aliud edictum nimis exiguum ac breve tempus statuebatur, unius, aut duorum dierum, contra quam tum in memorato Concilii Carthaginensis canone, atque aliis Cælestini, & Concilii Trojani Capitibus Decretum fuerit.

Ego sane hac in re, si forte quispiam postulaverit, quum nullum invenerim Generale Ecclesiæ Concilium, quod induciarum tempus & modum in caussis Ecclesiasticis præfinierit, ubi diversæ Ecclesiarum consuetudines non observentur, arbitror ad Civilis Romani Juris disciplinam confugiendum esse, sive in spatio dierum concedendo, quod interfluere debet inter edicta, sive in numero edictorum præfigendo, usque donec ad edictum peremtorium deveniatur. Atque de numero dierum nulla dubitatio esse potest, ut concedatur intervallum non minus decem dierum, quemadmodum Ulpianus manifeste ait in l. 69. ff. de judiciis, quam ad omnia judiciorum genera pertinere liquet ex ejusdem legis inscriptione, depromta enim est ex libris de omnibus Tribunalibus, in quibus quid in unoquoque Tribunali observandum esset Jureconsultus tradebat; quod etiam confirmavit Justinianus in Novella 112. cap. 3. Gravior aliquibus visa est difficultas de numero edictorum, ea de caussa, quod in Romanorum legibus modo tertium, quartum modo edictum appellari peremtorium videatur. Tertium edictum peremtorium dixerunt Imperatores Diocletianus, & Maximianus in l. 9. Cod. *quomodo & quando Judex* &c. necnon Hermogenianus in l. 53. §. 1. ff. *de re judicata*. Quartum vero ita appellare Ulpiano placuit in l. 68. & 70. juncta l. 72. ff. *de judiciis*. His veterum Jurisconsultorum, Imperatorumve fragmentis quidam ita gravati sunt, ut non aliam commodam interpretationem invenerint, quam temerario ausu sponte sua fragmenta Ulpiani depravata asserendo sine exemplo aliorum Codicum. Postquam enim statuerint tertium edictum regulariter esse peremtorium ex dicta l. 53. §. 1. & dicta l. 9. hoc modo apud Ulpianum in memoratis legibus 68. & 70. legendum esse voluerunt: *Ad peremtorium edictum hoc ordine venitur, ut primo quis petat post absentiam adversarii edictum primum, mox alterum, quibus propositis & tertium tunc peremtorium impetret*, quando tamen omnia Pandectarum exemplaria contrarium exihent hoc modo: *mox alterum, & tertium, quibus propositis tunc peremtorium impetret*. Non est hoc Interpretem Juris agere, sed vim facere sententiis & scripturis; quoties enim, ubi Codicum varietas nulla est, aut nulla gravissima subest ratio, facultas unicuique datur pro ingenio vel minimas literulas addere, vel detrahere, nihil adeo sanctum religioseque custoditum habebimus, quod ab imperitis hominibus temerari non possit. Sane in proposita specie ad emendationem fragmenti deveniri nequit, nisi apertissime contra integram Jurisconsulti sententiam, quoties dictæ legi 70. adjiciatur lex 72. eod. tit. utpote quæ ex eodem libro 8. disputationum Ulpiani depromta est: Ibi scriptum est: *Nonnunquam autem hoc edictum post tot numero edicta, quæ præcesserint, datur: nonnunquam post unum, vel alterum, nonnunquam statim, quod appellatur unum pro omnibus*. Igitur aliquando unum pro omnibus datur edictum; aliquando post unum vel alterum, quod idem est, ac dicere aliquando edictum peremtorium tertium esse; aliquando vero, Ulpianus ait, datur *post tot numero edicta*. Quid significant hæc verba, nisi edictum peremtorium dari post tertium, atque ita edictum peremtorium quartum esse? Apertissima est demonstratio, qua eruitur in Ulpiani fragmentis memoratis quartum edictum peremtorium esse, & nonnisi maximo cum ausu temerari a quibusdam vulgatam lectionem non solum exemplaribus omnibus, verum etiam Jurisconsulti sententiæ penitus consentaneam. Ajunt illi contrarium omnino legi in l. 153. §. 1. *de re judicata*, necnon in l. 9. Cod. *quomodo, & quando Judex*. At, ipsorum venia dixerim, num quoties contraria Jureconsultorum fragmenta videntur invicem, aut sunt, utendum erit hoc genere interpretationis, ut mutilentur, atque emendicata verborum transpositione vitientur? Quo-

ties ita est, non opus commentariis, nec longo studio, aut labore ad investigandas Jurisconsultorum sententias, quem ceteroqui maximum eruditissimus quisque ac prudentissimus semper agnovit. Itaque dixerim Ulpiani temporibus mitiorem quodammodo in hac re fuisse disciplinam fori, ut nonnisi quartum edictum peremtorium diceretur; sed deinde sub Diocletiano & Maximiano ex reorum sive conventorum perfidia, ac contumacia, edictum peremtorium fuisse tertium; atque hac ratione jam statim conciliatum video cum Imperatoribus in dicta l. 9. Ulpianum in dictis legibus 68. & sequentibus, quum Ulpianus vixerit ante tempora Diocletiani & Maximiani: Quam interpretationem etiam adjuvant verba illa legis 9. *Saluberiter constitutum est*, hæc enim verba novam imperialem legem apertissime significant. Minus propterea negotium facessit Novella 112. cap. 3. unde sumta auth. *qui semel Cod. quomodo & quando Judex*, utpote quæ hac in parte novam Diocletiani & Maximiani jurisprudentiam confirmasse videtur. Imo nec ulla difficultas suboritur ex dicta l. 53. §. 1. de re judicata; Etenim hæc auctorem habet Hermogenianum Jurisconsultum Diocletiano & Maximiano recentiorem, qui propterea juxta eorundem Imperatorum leges respondere debebat. Videbor forte digressus aliquantulum a Canonibus Gratiani, sed, ut opinor, juvare hæc plurimum poterunt, ut quis de judiciorum induciis recte differere valeat, non prout in dicto Canone 2. cau. 5. q. 2. ex Apocryphis monumeutis Gratianus arbitratus est definiendum. Juvabit præterea fortasse etiam Juris Civilis studiosos quamplures, quotquot ad hæc mea studia mentem suam aliquando converterint, ut evitare noverint juris interpretes illos, quorum cura præcipue est in evertendis susdeque fragmentis veterum, non ratione duce explicandis.

Can. 30. cau. 23. qu. 4.

Quædam adhuc dicenda superessent de can. 30. cau. 23. q. 4. nisi solertia Romanorum Correctorum jam Silverio Pontifici Maximo tributum esset. Nominis similitudo errori Gratianeo occasionem forte præbuit. Opportunius censeo de fragmento hoc in ea parte differere, in qua peculiariter de Silverio eodem a me nonnulla erunt observanda.

CA-

CAPUT VII.

De Concilio Nicæno I. Generali.

Optimo jure in suam Collectionem Gratianus referre debuit Nicæni I. Concilii Generalis Canones, quos nemo ex vetustis Collectoribus omisit, utpote in eo Concilio editos, quod primum omnium ex OEcumenicis fuit, fuitque omnium sequentium norma. Sunt autem sequentes.

Can. 3. *dist.* 18. *jungendus cum can.* 73. *cau.* 11. *qu.* 3.
Can. 16. *dist.* 32. *ex Græcorum sententiis, & facti circumstantiis explicandus.*
Can. 2. *dist.* 47. *consonat cum interpretatione Dionysii Exigui.*
Can. 1. *dist.* 48. *ad meliorum codicum fidem exigendus.*
Can. 7. *dist.* 55. *consonat cum interpretatione Dionysii Exigui.*
Can. 1. *dist.* 64. *paullo varius in diversis exemplaribus.*
Can. 8. *dist.* 64. *jungendus cum can.* 1. *&* 6. *dist.* 65.
Can. 1. *dist.* 65. *jungendus cum can.* 8. *dist.* 64. *& cum can.* 6. *dist.* 65.
Can. 6. *dist.* 65. *jungendus cum can.* 8. *dist.* 64. *& cum can.* 1. *dist.* 65.
Can. 7. *dist.* 65. *non satis accurate huc usque ab interpretibus explicatus.*
Can. 3. *dist.* 68. *nullo modo convenire potest cum Nicano Concilio.*
Can. 3. *dist.* 71. *jungendus est cum can.* 23. *cau.* 7. *qu.* 1.
Can. 1. *dist.* 73. *depromtus ex Reginone, & Burchardo.*
Can. 4. *dist.* 81. *paullo varius in diversis exemplaribus.*
Can. 5. *dist.* 81. *paullo varius in diversis exemplaribus.*
Can. 14. *dist.* 93. *paullo varius in diversis exemplaribus.*
Can. 52. *cau.* 1. *q.* 1. *ad meliorum codicum fidem exigendus.*
Can. 8. *cau.* 1. *q.* 7. *ad meliorum codicum fidem exigendus.*
Can. 19. *cau.* 7. *q.* 1. *ad meliorum codicum fidem exigendus.*
Can. 23. *cau.* 7. *q.* 1. *jungendus est cum can.* 3. *dist.* 71.
Can. 4. *cau.* 11. *q.* 1. *non est Concilii Nicani.*
Can. 73. *cau.* 11. *q.* 3. *jungendus cum can.* 3. *dist.* 18.
Can. 8. *cau.* 14. *q.* 4. *idem est cum can.* 2. *dist.* 47.
Can. 1. *cau.* 16. *q.* 1. *non pertinet ad Concilium Nicænum.*
Can. 9. *cau.* 26. *q.* 6. *ad meliorum codicum fidem exigendus.*
Can. 4. *de pœn. dist.* 5. *accommoda interpretatione illustrandus.*
Can. 20. *de cons. dist.* 1. *idem est cum canone* 3. *dist.* 68.
Can. 10. *de cons. dist.* 3. *antiquissimæ disciplinæ conformis.*

Etiam in illis antiquissimis rebus, quas unusquisque maxima veneratione prosequutus fuerit, propterea maxima cum diligentia generaliter custoditis, locum habere debent criticorum animadversiones, unde plures apud eruditos viros disputationes emergant. Nemo est, qui Nicæni Concilii regulas, & constitutiones non receperit, imo apud nonnullos ita sanctæ, religiosæque habitæ sunt, ut ipsismet sacris literis, & Prophetarum oraculis fuerint comparatæ. Verum interea novimus multa in controversiam, ac disputationem adducta, quod attinet ad tempus celebrati Concilii, seu quando primum congregatum fuerit, seu quamdiu Episcopi in Conventu perstiterint, item quod spectat ad numerum Episcoporum, aut Canonum in eo definitorum, de quibus omnibus variæ sunt eruditorum non contemnendæ opiniones.

Tempus, quo celebratum Concilium est, alii referunt ad annum 314. alii ad annum 319. alii ad 318. alii ad 322. alii ad 324. alii ad 325. alii demum, ut reliquos omittam, ad annum 328. Apud eruditiores hodie magis obtinuit sententia, qua dicatur anno 325. Concilium initum esse, in quem incidisse fertur Consulatus Paulini, & Juliani; hic enim Consulatus Nicæno Concilio adscribitur

in actione 2. Concilii Chalcedonensis, & apud Socratem lib. 1. cap. 7. in fine. Quamdiu vero Synodus ipsa constiterit, certum omnino non est; aliis visum fuit per sex annos, aliis per triennium, aliis per annum integrum, & menses duos. Ut plurimum vero traditur post duos tantummodo menses, & sex circiter dies Concilium fuisse absolutum, tempora numerando a die 13. Kal. Julii anni 325. usque ad diem 8. Kal. Septembris, quod ex eo potissimum demonstrant, quod Eusebius paullo post dimissum Concilium narret a Constantino celebrata fuisse Vicennalia, ita dicta, quod vicennio post susceptum imperium celebrari solerent: Quamobrem cum anno 306. Constantinus fuerit Imperator salutatus, necessario infertur anno jam 326. Concilium fuisse dissolutum.

Episcopos numero octodecim supra trecentos interfuisse Concilio testis fuit, & spectator Athanasius, qui id refert in Epist. ad Jovinianum Imperatorem, & in disputatione adversus Arium; atque cum eo consonant Epiphanius haeresi 69. Hieronymus in Chronico, aliique quamplures. Sunt tamen, qui recensent tantummodo Episcopos 250. aut supra, quod eruunt ex Eusebio Caesareensi in lib. 3. de vita Constantini cap. 7. & sequentibus, atque ex Eustathio Antiocheno apud Theodoretum lib. 1. cap. 8. aut etiam ex subscriptionibus Episcoporum, qui in editis Concilii ejusdem exemplaribus numerum 318. non attingunt. Verum jamdiu ab eruditis pluribus observatum est, ea in parte mendosum, ac depravatum fuisse Eusebii locum; & quoad Theodoretum attinet, rursus traditum est corruptam fuisse numeri adnotationem; etenim cum Theodoretus idem in cap. praecedenti Nicaenos Episcopos numero 318. recenseat, videri non potest in cap. 8. eam Epistolam Eustathii describere potuisse, in qua pauciores enumeraret, ne parum, aut nihil fidere videretur Eustathio, qui ceteroqui Concilio praesens adfuerat. Quod demum ex actis, & subscriptionibus Concilii argumentum deducitur, exigui omnino momenti est, quoniam etiam eruditis omnibus liquet subscriptiones Episcoporum non prorsus integras esse, sed vetustate in parte periisse, quum etiam ex Provinciis Nicaeae finitimis perpauci in iis enumerentur Episcopi, quos fane non est verisimile non interfuisse.

Qualiscumque vero Episcoporum numerus fuerit, illud dubitandum minime est, plurimos ex eisdem recenseri posse, qui sive ob singularem doctrinam, sive ob eximiam morum integritatem, sive ob maxima in Ecclesiam merita, atque ob gravissimos pro tuenda fide exantlatos labores celeberrimam nominis famam sibi pepererunt. Omnibus perspectissima est Osii Cordubensis in Hispania Episcopi dignitas, atque praestantia, qui Nicaenae Synodo praefuit fungens legatione Sylvestri Pontificis Maximi una cum Vito, & Vincentio Romanae Ecclesiae Presbyteris. Is jam sub Diocletiani persecutione constantissimus in fide Christi non solum nihil, quod sibi accidere posset, intolerandum putavit; verum etiam aliis ne extimescerent, magnitudinis, ac fortitudinis exemplum quamplurimis praestitit. Clarissimum praeterea Ecclesiae decus, atque ornamentum extitere tres Orientis Patriarchae, Alexander Alexandrinus veterum Patrum communi suffragio laudatus, Eustathius Antiochenus, de quo ait Hieronymus, eum clarissima tuba in adversarios fidei bellum cecinisse, aerumnis, laboribus, & exilio nuspiam fractum, & Macarius Hierosolymitanus, quem Arius ipse tamquam Christiani dogmatis propugnatorem, hostem semper infensissimum habuit. Ex Viris sanctissimis miraculis etiam celebres, & moribus pene Angelicis celebratissimi sunt Paphnutius Thebaidos superioris Episcopus, Nicolaus Episcopus Myrae in Lycia, quoties danda sit Baronio fides ad annum 325. n. 20. & sequentibus, Jacobus Nisibenus in Mesopotamia Episcopus, Leontius Caesareae Cappadociae Praesul, ut alios praeteream bene multos, ex quibus Nicaenis definitionibus decus accessit, ejusdemque Concilii auctoritas ubique locorum, ac temporum maximi semper habita fuit.

Quod majus prae ceteris negotium facessit, pertinet ad numerum Nicaenorum canonum; etenim Nicaeni Patres licet potissimum ad damnandam Arii haeresim praecipue convenissent, occasione tamen data nonnulla Ecclesiasticae disciplinae capita definierunt ad publicam fidelium omnium utilitatem, & regimen Ecclesiarum. Celeberrima est apud eruditos omnes hujusmodi disputatio ita, ut quicumque hodie vellet in hanc rem, atque in quamcumque partem rationes adducere, Iliadem post Homerum canere videretur. Quamquam tamen res ita se

habeat,

habeat, muneri meo sane deessem, si hoc in loco rem expendendis Gratiani canonibus necessariam omitterem. Nicænos canones quamplures Gratianus descripsit; quomodo illos, qui revera Nicæni sunt, ab aliis, qui Nicænæ Synodo perperam adtributi sunt, modo distinguendi essent, nisi Nicænorum canonum numerus initio vindicetur, ac præstituatur? Itaque de numero istorum canonum diversæ sunt eruditorum omnium opiniones; alii enim viginti tantummodo enumerant, alii usque ad 84. numerum adaugent. Singulorum argumenta expendere juvabit, & in primis illorum, qui octoginta & supra recensent. Lubens autem omitto, quod quidam ex can. 22. dist. 16. adducunt, ad exemplum 70. Discipulorum Christi Domini septuaginta Nicænos canones esse plurimum decuisse; arbitror enim rationes hujusmodi illis relinquendas esse, qui numerum Nicænorum Episcoporum ad 318. referunt, quod Abraham adversus quinque Reges electis 318. militibus prospero exitu pugnaverit, quemadmodum legitur in cap. 14. Geneseos.

Quicumque canones Nicænos 84. receperunt, in hanc opinionem præcipue adducti sunt ex Arabica quadam Nicænorum canonum versione, quam latinitate donavit post Turrianum Abrahamus Ecchellensis Maronita e Libano, qui præterea editioni suæ eruditam dissertationem adnexuit, ut pro eodem numero contenderet, & quidem, ut verum fatear, non contemnendis rationibus; non enim ad id comprobandum apocryphis, aut omnino incertis monumentis usus est, quemadmodum ante ipsum fecerat Turrianus. Singula Abrahami argumenta paucis perstringam. Primo asserit generaliter a Nicænis Patribus plures ac plures editos fuisse canones; vulgata enim præfatio Nicæni Concilii editionibus præfixa, quadraginta libris descriptos fuisse Nicænos actus exhibet, & Euthychius Alexandrinus Patriarcha in Chronico scribit quadraginta Codices conscriptos fuisse in Nicæna Synodo, in quibus Canones, & Constitutiones continebantur, quod ipsum asserit Abuhareus Habbasides Mohammedanus in 2. parte Apologiæ adversus Christianos, & Georgius Homaidius in parte 1. sui Chronici in Constantino. Secundo: plures adsunt, qui testati sunt se vidisse Nicænos actus ingentis molis, & quemadmodum ait Gelasius Cizicenus in prælu-diis ad Nicænam Synodum, qui *non poterant memoria retineri; nemo enim hominum immensum illud mare omnium, quæ in eo recondebantur, memoriter in ore habere poterit*, quibus consonat Photius Constantinopolitanus, asserens se librum Nicænæ Historiæ in tres partes distributum legisse, quod eo vel magis verosimile profitetur, quod per tres annos Nicænum Concilium constitisse feratur. Tertio; verosimile esse nequit canones illos Arabicos fuisse ab Arabibus ipsis confictos, in illis enim huiusmodi continetur disciplina, quæ eorundem Arabum moribus adversatur: & *nemo* (scribit Tertullianus) *mentitur in suum dedecus, sed in honorem*. Revera in can. 44. Primatus Romano Episcopo adseritur, quem tamen Melchitæ, Jacobitæ, Nestoriani, Cophcitæ, Abyssini, & Armeni non solum non agnoverunt, sed & detestati sunt; quamobrem verosimile esse nequit ab Arabibus ipsis hujusmodi canonem fuisse confictum. Quarto: multa referunt, tamquam Concilii Nicæni statuta, a Sanctis Conciliis, Patribus, ac Pontificibus, quæ non alio in loco, nisi in hac Arabica Nicænorum canonum editione leguntur. Sic in Concilio Ephesino actione 7. commemoratur privilegium a Patribus Nicænis Cypri Ecclesiæ collatum, de quo tantum sermo est in can. 43. ex Arabicis. Sub finem Concilii Chalcedonensis Atticus retulit determinatum fuisse in Concilio Nicæno Epistolarum, quas *formatas* vocant, exemplar, de quo tamen nihil habetur in vulgatis 20. Concilii Nicæni Canonibus. Concilium Antiochenum can. 1. statuit, *non licere Pascha diverso tempore facere, nec cum Judæis celebrare, sicut in Nicæno Concilio statutum est*; quod tamen in eisdem Canonibus 20. minime legitur. S. Leo Magnus multa refert in Epistola 53. 54. 55. ex Nicæna Synodo adversus Anatolium Constantinopolitanum Episcopum, qui jus supra Alexandrinam, & Antiochenam Ecclesiam sibi vindicabat, quæ tamen non habentur, nisi in canone 8. 37. & 42. versionis Arabicæ. Julius Papa multa in Nicæna Synodo statuta fuisse commemorat de Romanæ Sedis prærogativa in Epistola 1. & rescripto ad Orientales, quæ sane referri debent ad Canones 37. 44. & 71. Nicæni Concilii Arabicos. Zozimus Papa in sua Decretali, & monitorio ad sextum Concilium Carthaginense tres profert Nicæni Concilii canones, pri-

mum

mum de Appellationibus Episcoporum ad Romanam Sedem, alterum de appellationibus Presbyterorum ad Episcopos vicinos, tertium de comitatu Principis; de his vero tantummodo agitur in canonibus eisdem Arabicis 47. & 71. item in aliis Arabicis Constitutionibus adjectis, in quibus præterea alia continentur Nicæni Concilii decreta. S. Basilius Epist. 78. scribit in Concilio Nicæno plura edita fuisse ad correctionem noxiorum, plura etiam ad præmonitionem eorum, quæ in futurum suboriri potuissent. Demum S. Augustinus Epistola 100. scribit in Nicæno Concilio prohibitum fuisse, ne duo Episcopi simul sedeant in eadem Cathedra, inquiens: *Adhuc in corpore posito beatæ memoriæ Patre, & Episcopo meo sene Valerio Episcopus ordinatus sum, & sedi cum illo, quod Concilio Nicæno prohibitum fuisse nesciebam*. Id porro prohibitum legitur in canone 54. ex relata Arabum editione. Ita ratiocinatur erudite Abrahamus, subdens laudatorum canonum non unam tantum fore ex Orientalibus editionem Arabicam, sed etiam alias, & Romæ præsertim sex adesse editiones, quarum aliæ Arabicis, aliæ Syriacis, aliæ Ægyptiacis, aliæ Æthiopicis, aliæ Chaldaicis aliæ Armenis lingua, & characterbus, descriptæ sunt.

Nondum tanta hæc sunt, dixerim venia Viri præclarissimi, ut me in ejusdem sententiam trahant: potiora quippe esse arbitror momenta, quibus alii innituntur, ut probent 20. tantummodo fuisse Nicænos canones; non sane, quod non crediderim in Arabicis Abrahami Canonibus utilia multa perlegi, atque veteri, Græcæ præsertim Ecclesiæ, disciplinæ accommodata, aut eadem maxima in parte venerabilia esse, sive antiquitate, sive doctrinæ præstantia; sed quod revera omnes illi canones Nicæno Concilio tribui nequeant. Sane quum Chalcedonensis Synodus celebrata est, sacri Antistites in eandem Synodum convenientes nihil antiquius habuerunt, quam proferre in medium canones Nicænos, juxta quos statuta sua omnino formarent: At vero 20. tantummodo canones ex Nicænis retulerunt. Quis verosimile arbitrabitur reliquos, & quidem bene multos ita a memoria veterum Patrum excidisse, ut ex quatuor supra octoginta, viginti tantummodo memorarentur? Aut enim apud veteres illos Patres iidem de improvida negligentia redarguendi essent, quatenus sacratissimos hujusmodi canones non custodivissent solertissime; aut tempore Concilii Chalcedonensis existebant, ac tum rursus esset, in quo sacri Antistites culpa admisissent, quatenus in Canonibus recitandis plurimos prætermisissent. Præterea Romam venit ex Oriente Dionysius Exiguus, canonesque Nicænos, quales in Orientali Ecclesia habebantur, adtulit, quos deinde ex Græcorum exemplarium fide in suam Collectionem transduxit. Verumtamen non alios evulgavit, quam viginti. Quod si antiquiora etiam tempora respicimus, in Concilio Charthaginensi vulgo 6. anni circiter 419. quod propterea non longe post Concilium Nicænum celebratum est, viginti tantummodo capitula recitata sunt, quæ ibidem asseruntur reperta in exemplaribus Nicænæ Synodi in Africam allatis a Cæciliano Carthaginensi Episcopo, qui & ipse Nicæno Concilio interfuerat, atque subscripserat. Immo in eadem Synodo cum suborta fuisset controversia inter Africanos Episcopos, & Legatos Zozimi Papæ de Canonibus quibusdam ab eodem Zozimo memoratis nomine Concilii Nicæni, num revera Concilio eidem Nicæno tribuendi forent, communi consensione expectata est Græcorum Patriarcharum sententia, Constantinopolitani, Alexandrini, & Antiocheni, a quibus Germana, atque integra Nicænæ Synodi exemplaria postularunt. Quæ quidem transmissa fuerunt ab Attico Constantinopolitano, & Cyrillo Alexandrino Episcopis, atque ita reperta sunt, ut cum iis, quæ in Africana Ecclesia custodiebantur, atque in numero viginti tantummodo canonum consonarent. Testis quoque est Theodoretus lib. 1. hist. Eccl. cap. 8. in fine, ubi ait in Nicæna Synodo viginti tantummodo canones fuisse conditos. Verosimile sane non est tot sive Latinos, sive Græcos Patres, vel Historicos etiam antiquissima ætate latere potuisse tot canones, ut ex quatuor supra octoginta, viginti tantummodo apud illos remanserint, atque in Collectiones Ecclesiasticorum canonum isti soli traducti fuerint.

Agnovit gravissimam hanc difficultatem Abrahamus, a qua tamen sese extricasse censuit, si assereret tantam Nicænorum canonum jacturam improbitati vetustissimorum temporum tribuendam esse, potissimum vero temeritati & vitio Arianorum esse vertendam, qui, cum Ni-

Nicænum Concilium penitus detestarentur, facile ejusdem Concilii acta perdere, aut corrumpere, aut saltem decurtare potuerunt. Sed rursus palmam exinde referre non potest a cæteris eruditis Abrahamus. Fateor eo protervitatis adduci potuisse Arianos hæreticos, ut, si valuissent, Nicæni Concilii acta depravarent: Non tamen exinde ita facile fuit, ut in omnibus ferme Christiani orbis Provinciis corruperint, una tantummodo Arabia excepta, quasi ad Arabes hæresis Ariana nusquam pervenerit, aut Arabum Codices visi hæreticis fuerint sacratiores. Quod si sexaginta, & quatuor canones perdere potuerunt, cur & reliquos viginti relinquere, quasi ex aliorum laciniis superstites? Præterea Abrahamus suam hanc de Nicænis Canonibus opinionem præconceptam non satis tueri hac ratione videtur, si ad rectam amussim ejusdem observatio redigatur. Ait ille: Ariani Concilium Nicænum oderant: Esto: Non tamen oderunt in ea parte, in qua nihil ad eorundem damnationem pertinens continebatur. Gravis forte suspicio foret de Arianorum improbitate, atque perfidia, quoties ageretur de jactura canonum illorum, in quibus explicata fuerat divini Verbi natura, non autem ubi de disciplina Ecclesiastica aut instituenda, aut promovenda sermo fieret, cujus parum aut nihil eorundem Arianorum intererat. Perdidissent potius Nicænæ fidei Symbolum, quod potissimum aversabantur; at quid erat peculiare in Canonibus illis quatuor supra octoginta, ex quo Arianis faciendi illorum jacturam præberetur occasio?

His omnibus nonnulla addi possunt, ex quibus constet disciplinam in Canonibus illis Arabicis definitam Nicæni Concilii temporibus minime congruere, & ad subsequentia tantummodo tempora pertinere posse. Argumentum hujus rei nonnulli deducunt ex canone 53. ubi statutum legimus, ne Christianorum filiæ viris infidelibus naberent; ajunt enim primis Ecclesiæ sæculis id minime obtinuisse, aut obtinere potuisse, præsertim quod sæculo posteriore noverint Beatam Monicam Augustini matrem piissimam ceteroqui fæminam Ethnico viro nupsisse. Me plurimum movet, quod passim in his Canonibus Arabicis mentio fiat Monasteriorum, & Abbatum, quorum ratione illa disciplina præfigitur, quæ quinto demum aut sexto sæculo viguisse fertur, quæ si forte jam Nicæni Concilii tempore obtinebat, aut ad Ægyptios, aut ad finitimos Ægyptiis referenda erat; ut propterea suspicari quispiam possit, hosce canones ab Ægyptiis primum fuisse conditos, velut ad peculiarem Ægyptiorum disciplinam accommodatos. Quid vero non probat canon 36. ubi definitur Antistitem illum, qui loco Patriarchæ est, appellari posse Catholicum? Cum tamen id Leoni Magno posteriore ætate displicuisse unusquisque noverit; nec dicendum sit Leonem Magnum Nicænæ Synodi regulis, quas maxime venerabatur, voluisse in hac parte adversari. Omitto alia quam plura; ea enim facile legentium oculis occurrunt, quibus magis magisque comprobetur, Arabicos hujusmodi canones Nicæni Concilii non esse, sed Nicæno Concilio illos tantum tribui vere posse, qui ab omnibus etiam vetustissimis Collectoribus adferuntur numero viginti.

Forte quempiam movere poterunt rationes illæ, quas Abrahamus ad suam opinionem adstruendam adduxit, & quas superius paucis perstrictas attigi. Illis tamen facile unusquisque satisfaciet, dummodo in primis quædam animadvertat, quæ generaliter in hac, aut simili re necessario sunt præcavenda. Tempore Constantini Imperatoris, statim ac pax fuit Ecclesiæ data, cœperunt sacri Antistites modo ad Concilia convenientes, modo extra Concilia constituti certa Ecclesiasticæ disciplinæ capita in scripturam redigere, præsertim vero postquam Nicænum Concilium celebratum est. Exemplo ejusdem Concilii Episcopi ferme omnes peculiaria in suis Ecclesiis statuta ediderunt, aut ab aliis Coepiscopis accepta in suam Ecclesiam transtulerunt, quæ omnia Nicænis Canonibus juncta retulerunt in unum Codicem, quem ad instruendam rem Ecclesiasticam paratum haberent, & Clericis tanquam Ecclesiasticæ vitæ normam proponerent. Atque ejus Codicis ordo is ut plurimum erat, ut propter dignitatem Concilii Generalis, primum locum in eo darent Nicænis Canonibus, deinde aliorum Conciliorum canones Nicænis subnecterent. Hinc aliquando contingere potuit, ut canones illi, qui Nicænis adnexi, subjectique fuerunt, pro Nicænis omnino haberentur, ac laudarentur; unde tanta varietas Codicum tandem emersit, ut modo pauciores Nicæni canones recenserentur pro majori, vel minori nume-

ro

ro canonum Nicænis in memoratis Codicibus subjectorum. Atque hujusmodi esse arbitror Arabicum Abrahami Codicem: Fuit is ignoti cujusdam Episcopi manu, vel mandato confectus, in quem non solum Nicæni Concilii, sed & aliarum Synodorum capita quamplura relata sunt, non quidem eodem tempore, sed factis additamentis in dies, prout novi in dies canones in diversis Conciliis edebantur. Apud posteros autem talis apparuit Codex, ut canones omnes in eo descripti ultra numerum 80. quasi Nicæni canones viderentur, ex eo quod in eodem Codice Nicæni ipsi Canones primum locum haberent. Revera quicumque Arabicam hanc Abrahami collectionem consideraverit, apertissime id omne dignoscet, cum ibidem quamplures reperiantur canones ex aliis primorum temporum Conciliis depromti, præsertim Nicæno posterioribus, item ex variis Maximorum Pontificum, Sanctorumque Patrum sententiis congesti. Plura ibidem sunt ex Antiocheno, plura ex Laodiceno, plura ex Carthaginensibus quarti, quintive sæculi Conciliis. Nonnulla ex Hieronymo, & Innocentio I. Pontifice, ut reliquos omittam, quæ singula non alia ratione Concilio Nicæno tribui potuerunt, nisi quod Nicænis Canonibus adnexa adparuerint; eodem ferme modo, quo Gregorius Turonensis Vir ceteroquin sapientissimus in lib. 9. cap. 33. Canonem Concilii Gangrensis non dubitavit nomine Nicæni Concilii commemorare; non enim aliter id erudito viro contingere potuit, quam quod eum Codicem præ oculis haberet, in quo Gangrenses Canones Nicænis subjecti legerentur, & quasi in Nicæno Concilio editi viderentur.

Quibus ita præmissis luculentius fortasse, atque uberius satisfit argumentis Abrahami. Ut enim singillatim omnia conficiam, ajebat ille in primis Nicænæ Synodi acta pluribus libris comprehensa fuisse. Sed hæc parum probant; non enim exinde sequitur Nicænos canones ultra viginti editos fuisse; siquidem libri illi plures, qui ex Nicænis actibus consistunt, non tam continebant, quod in Nicæno Concilio statutum est, quam historicam quandam factorum seriem, qua quidquid ex omni parte gestum fuerit, declaratur; quæ propterea si Abrahamus cum Nicænis canonibus adnecteret, idem præstaret, quod nostra ætate quispiam alter, si Tridentini Concilii Canones cum Historia Pallavicini confunderet; atque idipsum admittere cogitur Abrahamus; nam si nomine actorum Concilii Canones intelligit, subdit que quadraginta libros ex actis fuisse compositos, non tam octoginta, quam supra sexcentos Concilii canones enumerare deberet. Idem ipsum dicendum erit de eo, quod secundo loco adferebatur, videlicet quamplurium testimonio confirmari in ingentem molem excrevisse gesta Nicænæ *Synodi*, quæ memoria retineri nullo modo possent. Hæc sane ad solos canones referri non valent, sed si vera sunt, ad fusiorem Concilii Nicæni historiam, seu descriptionem pertinebunt. Quod autem subdebatur per tres annos Concilium Nicænum perstitisse, præterquamquod pura, putaque fabella est jamdiu a viris eruditissimis agnita, parum, aut nihil facit, quum Nicænos Patres non definienda disciplinæ capita potissimum detinerent, sed potius hæresis Arii, & Arianorum contentiones acerrimæ, quibus universæ propemodum Orientis Provinciæ quassabantur. Addamus etiam, quod nuper præfatus sum, ingentia forte aliquibus visa fuisse Nicæni Concilii volumina, non quod numero plures canones Nicæni in illis existerent, sed quod Nicænis canonibus alii prope innumeri in Codicibus variarum Provinciarum adnexi fuissent ex subsequentibus Conciliis, aut recentiorum Patrum sententiis. Quæ tertio loco objecta sunt, forte locum haberent adversus illum, qui assereret Arabicos hujusmodi Canones editos fuisse ab Arabibus ipsis recentioribus, postquam a communione Sedis Apostolicæ sejuncti sunt: Mihi aliud omnino videtur, arbitranti Canones hosce Arabicos Nicænis jampridem fuisse adjectos, non deceptoris cujuspiam figmento, sed potius ex subsequentium Conciliorum Canonibus, ac doctrinis Patrum, & quidem eo adhuc tempore, quo Græci Latinis & charitate jungebantur, & fide.

Gravioris momenti illa viderentur, quæ quarto loco ex Abrahamo superius adducebam; nisi statim animadverterem Abrahamum hoc in loco minus integre retulisse, quod ad rem suam facere posse arbitrabatur. Verum itaque in primis est in actione 7. Concilii Ephesini Cyprios Episcopos conquestos fuisse de Antiocheno Episcopo, quod Cypriorum Episcoporum ordinationem sibi vindicaret, & quidem Nicæni Concilii auctori-

rita-

vitatem in medium proferebant, qua freti Cyprios a Cypriis Coepiscopis Episcopos consecrandos esse asserebant. At quisnam erat Nicænus ille Canon, juxta quem controversia omnis definienda erat? Non sane quispiam ex Arabicis, quem demonstraturus sit Abrahamus, sed potius est Canon 6. inter viginti germanos canones, quo generatim statutum erat, ut unicuique ecclesiæ sua dignitas servaretur; atque ad hunc Canonem respexisse Synodum Ephesinam luculentissime patet ex ejusdemmet Synodi verbis ibi: *Memor sit Sancta Synodus Canonum Sanctorum Patrum in Nicæa congregatorum, qui conservat unicuique Ecclesiæ propriam dignitatem.* Quod de Attico dicitur, necnon de Formatis Epistolis, nimis probare videtur, nec alias eo pertinere potest, ut Arabicis canonibus fidem ullam præstare cogamur: etenim nec de Attico, nec de Formatis Epistolis in canonibus Arabicis Abrahami quidpiam continetur; unde fiet, ut exinde non Arabicam collectionem, sed quancumque aliam in indefinitum prolixiorem pro collectione Nicænorum canonum admittamus. Non est cur diutius in hac Formatarum Epistolarum materie immorer. Fusius eam persequar ad Canonem 1. dist. 73. Nec rursus est, in quo sibi blandiatur Abrahamus ex eo, quod adfert de Paschate cum Judæis non celebrando adversus Asiaticos. Asserit in canonibus viginti vulgatis non reperiri, quamquam in Antiocheno Concilio referatur quasi in Synodo Nicæna constitutum. Miror tamen vehementissime, quod nec quid simile in Arabicis propositis canonibus inveniatur. Quid ergo? Probavit quidem Abrahamus alios forte Nicænos canones quærendos esse, qui deperditi fuerint, nihil vero ad suam collectionem vindicandam, ac Nicænis Patribus asserendam adduxit. Ego censeo hac in re, Concilii Antiocheni Episcopos retulisse Ecclesiæ sententiam, quæ jamdiu adversus Quartodecimanos obtinuerat, quasi in Concilio Nicæno stabilitam, non quod peculiaris Nicæni Concilii canon editus fuerit, sed quod in præfatione Nicæni Concilii generaliter confirmata fuerant, quæ in præcecedentibus conciliis particularibus jam constituta habebantur, & communi Ecclesiarum suffragio recepta. Quum vero jam ante Synodum Nicænam definita esset Quartodecimanorum causa, Concilio quoque Nicæno probata videbantur, quæ ad illam concludendam jamdudum perfecta fuerant. At Concilii Antiocheni Patres, ubi canones renovarunt adversus Quartodecimanos, ex Nicæno potius, quam ex alio quocumque Concilio disciplinam Ecclesiasticam illam repetere maluerunt, hujus enim Concilii auctoritati nemo erat, qui refragaretur; alias autem poterant ex Nicæno Concilio laudare, quidquid etiam generaliter fuerat in eodem Concilio confirmatum. Præterea minime favet Nicænis Arabum canonibus, quod ex Epistolis 53. 54. & 55. Leonis Magni deducitur argumentum. Ibi conatur Sanctus Pontifex, ut ambitum coerceat Anatolii Episcopi Constantinopolitani, qui Antiochenam, atque Alexandrinam Ecclesiam suæ potestati subjicere volebat, quod ex Leonis sententia Nicænis canonibus adversabatur. Et quidem recte, etiam in conspectu illorum viginti canonum, qui omni ætate Nicæno Concilio constantissime tributi sunt. Siquidem in canone 6. Nicæno legimus constitutum, unamquamque Ecclesiam dignitate sua frui oportere, ita ut nemo alienarum Ecclesiarum jura turbaret, atque perverteret. Quid igitur opus est ad explicandam Leonis Magni sententiam, ut ad Arabicos Abrahami canones nos convertamus, cum luculentissime ex solis vulgaris viginti Canonibus explicetur? Epistola Julii Papæ valde infirmum Abrahamo suppeditat argumentum, cum jam liqueat eruditis universis eam apocrypham esse, atque ab Isidoro Mercatore una cum pluribus aliis posteriore ætate confictam. Quod si adhuc Isidori Mercatoris opera quidpiam probare possent, facile ejus sententia explicabitur, quin opus habeamus canonibus 37. 44. & 71. Arabicis. Quæ de Sedis Romanæ, & Apostolicæ prærogativa Mercator adduxit, & Julio adscripsit, referri merito possunt ad canonem 6. ex 20. vulgatis Concilii Nicæni, de quo fusius agam inferius ad canonem 8. dist. 64. Eadem ferenda sententia est de Epistola Zozimi Papæ, cujus auctor jamdiu agnitus est Isidorus Mercator; atque id vel ex eo uno deducitur; quod in hac Epistola de Episcopis ad comitatum Principis proficiscentibus agatur, contra quam primis illis temporibus convenire valeret. Id vero, quemadmodum aperte demonstrat Epistolam Zozimo falso tributam esse, ita etiam docet Arabicos illos canones, in quibus similia traduntur, Nicæno Concilio

cilio tribui minime posse. Magni itidem Basilii dicta viginti Nicænis canonibus recte consonant, quin opus Arabicis canonibus habeamus. Inquit Eximius Antistes ex Nicænis canonibus plures editos fuisse ad correctionem noxiorum, plures ad præmonitionem eorum, quæ in futurum suboriri possent. Id vel in solis viginti canonibus verum agnoscimus, quemadmodum abunde liquebit ex iis, quæ paullo inferius mihi erunt observanda ad Gratianeos canones ex Nicæno Concilio laudatos.

Unum adhuc me moratur Augustini fragmentum, quod Abrahamus ad tuendam collectionem suam adduxit. Extat illud in Epist. olim 110. nunc vero in recentioribus editionibus 213. quum vero hæc epistola inter dubias, & incertas Augustini Epistolas ab eruditis recenseatur; nescio, an ex illa validum erui valeat argumentum. Sane vero admodum dissimile est Augustino de Valerio Prædecessore suo sanctissimo scripsisse, eum ignorasse Nicænos canones, quod Episcopos turpe videbatur, & crimini verti facile poterat. Agebatur de Concilio recens celebrato, de Concilio, cujus nomen, & fama in universo Christiano Orbe erat celeberrima: Agebatur de duobus Viris sapientissimis, atque sanctissimis, Valerio, & Augustino, quorum neutri ignotas fuisse Nicænas regulas ego facile suspicare non possum. Sed esto: Germana sit, ac genuina Epistola Augustini. Refert ibi Sanctus Episcopus se meditatum fuisse jampridem de seligendo sibi Successore in Episcopatu, ac jam Eraclium quendam Presbyterum designasse, quem in locum sui senescentis se adhuc vivo sufficeret, motus præsertim exemplo Valerii decessoris sui, a quo adhuc vivente & ipse Augustinus Episcopus fuerat consecratus. Dein profitetur se a suscepto consilio recedere velle, quod Nicænis canonibus id prohibeatur, atque ut Valerii decessoris sui factum excuset, concludit Nicænos canones & sibi, & Valerio seni tum ignotos fuisse. Si quispiam velit mecum in eo contendere, Augustinum de ipsismet Nicænis canonibus fuisse loquutum, demonstrabo statim canon. 8. Nicænum ex 20. vulgatis, in quo cautum est, ne duo sint ejusdem Civitatis Episcopi, atque ad hunc respexisse Augustinum dixero, quin opus habeam Arabicos canones cum Abrahamo effingere. Si vero jubeat Augustinum a supposita hac Nicænorum canonum ignoratione vindicare, quod sane convenientissimum est, ne tantam injuriam in sanctissimum Antistitem inferamus, nihil prohibebit quo minus pro Nicæno canone Antiochenum potius intelligamus. Porro in Antiocheno canone 23. definitum scimus, ne Episcopus successorem sibi eligere posset, aut designare. Insuper novum non est canones Antiochenos Nicænorum canonum nomine apud Augustinum haberi potuisse, cum canones Antiocheni in pluribus Conciliorum collectionibus subjicerentur canonibus Nicænis, cujus rei exemplum hodie adferri posset in Codice abs Justello edito nomine *Codicis Ecclesiæ universæ*, in quo memoratus Canon 23. Antiochenus, refertur numero 103. cum a primo Canone, usque ad vigesimum Nicæni canones descripti fuerint. Quæ si Augustini temporibus contingere potuerunt, ut sequentium Conciliorum canones, utpote Nicænis adnexi pro Nicænis haberentur, nemo est, qui Augustinum in Africa degentem non excusaverit, si Nicænos hujusmodi canones, idest ab Orientalibus adjectos post Nicænos canones ignoravit.

Post hæc facile demonstratum arbitror Nicænos canones tantum 20. numero recensendos esse, eosque solummodo certum præbere posse disciplinæ Ecclesiasticæ præsidium, cui Interpretes, ac collectores canonum tuto inniti potuerint. Quod si in expendendis Gratiani canonibus observabimus, facile germanos Nicænos canones ab Apocryphis secernemus. In eisdem tamen capitibus Gratiani sequar, quoad fieri poterit, interpretationem Dionysii Exigui, utpote quæ ut plurimum purgatior habetur, atque ceterarum interpretationum vetustissima est, & antiquissimis Græcorum Codicibus magis consona videri potest; non omittam tamen quandoque ex aliorum interpretationibus supplere, siquid Dionysianæ deficiet.

Exordior a canone 3. dist. 18. quem jungere oportebit cum canone 73. cau. 11. qu. 3. uterque enim depromtus est ex canone 5. Nicæni Concilii ita descripto apud Dionysium: *De his, qui communione privantur, seu ex clero, seu ex laico ordine, ab Episcopis per unamquamque Provinciam, sententia regularis obtineat; ut hi, qui abjiciuntur ab aliis, ab aliis non recipiantur. Requiratur autem, ne pusillanimitate* (sunt qui interpre-

Can. 3. dist. 18. & Can. 73. cau. 11. q. 3.

pre-

pretantur: *simultate*), *aut contentione*, *vel alio quolibet Episcopi vitio*, (sunt qui interpretantur: *vel aliquo ejusmodi Episcopi acerbitate*). *videatur a communione seclusus. Ut hoc ergo decentius inquiratur, bene placuit annis singulis per unamquamque Provinciam bis in anno Concilia celebrari, ut communiter omnibus simul Episcopis Provinciæ congregatis, discutiantur hujusmodi quæstiones. Et sic qui suo peccaverunt evidenter Episcopo, excommunicati rationabiliter ab omnibus abstineantur; usquequo vel in communi, vel eidem Episcopo placeat humaniorem pro talibus ferre sententiam. Concilia vero celebrentur, unum quidem ante Quadragesimam Pascha, ut omni dissensione sublata munus offeratur Deo purissimum: secundum vero circa tempus autumni.* Sic ad meliores Codices redacta duo Gratiani fragmenta, claram exhibent Nicænorum Patrum sententiam, qua christianæ unitatis ergo cautum fuit, ut quicumque ab uno Episcopo damnatus esset, tanquam damnatus ab aliis Episcopis haberetur. at si forte suspicio suborta fuisset, Episcopos quosdam in inferenda excommunicationis pœna excessisse, non aliter res definiretur, quam in Conciliis, propterea bis in anno in posterum celebrandis. Duplex hujus decreti caussa fuit, sive occasio: Primam dedit Arius, alteram Meletius. Arius Alexandrinus in primis excommunicatus ab Alexandro Episcopo Alexandrino, ab aliis Episcopis receptus fuerat in communionem, præsertim ab Eusebio Nicomediensi. Meletius Lycopolitanus in Ægypto Episcopus a Petro Alexandrino in Synodo depositus fuerat justis de caussis, quas refert Socrates lib. 1. cap. 6. apud alios vero Episcopos communionem obtinuerat; quæ sane in maximam Episcoporum injuriam, & reorum damnatorum audaciam confirmandam fieri videbantur; quamobrem Nicæni Patres sanxerunt meritissimo non aliter communicandum esse cum iis, qui a suis Antistitibus excommunicati fuissent, nisi primum in Conciliis eorundem caussa discussa fuisset, & de excommunicationis iniquitate constitisset. Porro ad Conciliorum convocationem duo anni tempora ex Græcorum disciplina fuisse præfinita apud veteres non uno ex loco dignoscimus. Video tamen diversitatem quandam inter Nicænum hunc Canonem, & Canones aliorum Conciliorum: etenim in hoc Nicæno Canone determinatur tempus ante Quadragesimam Paschæ, necnon tempus Autumni; at vero alii tempus Paschale, idest tempus post Pascha una cum tempore autumnali designatum est, ut in Concilio Antiocheno anni 341. Can. 20. & in Canonibus Apostolicis can. 38. ex quibus sane colligere possumus, qualis fuerit in hac parte disciplina Græcorum etiam quarto sæculo, & fere statim post Concilii Nicæni celebrationem. Quid ergo? Num forte aliter Antiochenis Patribus post annos 16. placuit, quam Nicænis placuerat? Id facile & gravis cujuspiam judicis non accedente sententia non admiserim; etenim agitur de statuto Nicæni Concilii Generalis, quod non procul ab ea ætate conditum fuerat, quod propterea immutare nefas videri potuisset Antiochenis Episcopis, præsertim quod tum Ariani acerrime odissent Nicæni Concilii statuta, eorundemque improbitatem adjuvare, aut exemplo suo confirmare visi fuissent Antiocheni Patres, si quod apud Nicæam saluberrime constitutum fuisset, innovare non dubitassent. Dixerit forte quispiam per hæc non immutata omnino fuisse Nicæna capita, sed potius unum ex Nicænis capitibus ad disciplinam ecclesiasticam pertinens commode in Antiochena Provincia non potuisse servari, jure propterea, & merito opus fuisse nova Provincialis Antiocheni Concilii dispositione, per quam non tam immutatio, quam moderatio Nicæni canonis fieret. Vero quidem similia sunt hæc, sed nondum me in eam sententiam adducere possunt, ut arbitrer tam brevi temporis intervallo quidpiam Nicænis canonibus fuisse derogatum; eo vel magis quod noverim Antiocheni Concilii providentiam non tam obtinuisse in Antiochena Provincia, sed etiam in aliis Provinciis Orientalibus, in quibus ea jurisprudentia, quæ canoni Antiocheno consonabat, ex canonibus Apostolicis profecta fuisse prædicabatur; quemadmodum enim superius observabam, idem inter canones vulgo Apostolicos legitur, quod in canone Antiocheno. Porro, cum Apostolici canones etiam antiquissimis sæculis magno in pretio, atque honore haberentur apud Græcos, facile est ostendere disciplinam Apostolicis canonibus stabilitam generaliter in Ecclesia Græca fuisse receptam, receptamque propterea quæ in dicto Antiocheno canone contineretur, cum Antiochenus canon cum Apostolico consonet. At durum mihi, & aspe-

asperum est hanc de Orientali Ecclesia opinionem concipere, ut arbitrer eam exiguo tempore a Nicænis regulis recessisse. Itaque potius censerem Nicænum canonem memoratum intelligendum esse de Conciliis celebrandis non ante Quadragesimam Paschatis, sed ante Quadragesimam Pentecostes; duplex enim apud Viros Ecclesiasticos præsertim veteres dicta est Quadragesima, Paschatis alia, alia Pentecostes. Revera si animadvertamus ad illa verba Nicæni canonis, *ut omni dissensione sublata munus offeratur Deo purissimum*, quis non videat hæc referenda potius esse ad solemnitatem Pentecostes, ideo a Deo institutam, ut novarum rerum primitiæ offerrentur juxta ea, quæ habentur in Deuteronomio cap. 16. vers. 10.? Agnosco quidem aliter haberi apud nonnullos seu veteres, seu recentiores interpretes; nam Dionysius Exiguus aperte ait: *unum quidem ante Quadragesimam Pascha*; necnon Josephus Ægyptius in sua Paraphrasi Arabica scribit: *Et prima quidem tempestas, quæ est ante magnum, sanctumque jejunium constituitur*. Verum non desunt Interpretes alii, qui simpliciter scripserunt: *Habeatur autem semel Concilium ante dies Quadragesimæ, ut &c.* quemadmodum legitur apud Isidorum Mercatorem; aut his verbis: *una quidem ante Quadragesimam &c.*, quemadmodum apud Gentianum Hervetum, qui ad Græca exemplaria se interpretationem exegisse professus est, quemque eruditi alii sequuti sunt, apud quos sermo non est de Quadragesima *Paschatis*, sed absolute de Quadragesima, atque horum omnium interpretationi potius morem gerere non dubito, quoties hæc in caussa est, cur veteres canones & Nicænos, & Antiochenos invicem consonos agnoscam, qua deinde postposita non levis nota inferenda sit vel Nicænis Patribus, vel Antiochenis: vel Nicænis, inquam, quod forte eam improvide constituerint disciplinam, quæ post breve temporis spatium immutanda fuisset; vel Antiochenis, quod Nicæni Concilii canonibus sanctissimis derogare ausi fuerint.

Can. 16. dist. 32. In can. 16. dist. 32. qui est tertius ex Nicænis, videtur sequutus Gratianus versionem Dionysii Exigui, quæ ita exhibet: *Interdixit per omnia magna Synodus non Episcopo, non Presbytero, non Diacono, nec alicui omnino, qui in Clero est, licere subintroductam habere mulierem, nisi forte matrem, aut sororem, aut amitam, vel eas tantum personas, quæ suspiciones effugiunt*. Inquirunt nonnulli, quid significetur nomine *subintroductæ* mulieris. Arbitrantur aliqui eo nomine designari aut uxorem, aut concubinam, & quidem ita etiam quosdam ex Græcis sensisse testatur Balsamon in notis ad hunc canonem, quibus tamen non consentit. Quotquot ex interpretibus vim Græcæ vocis latine expresserunt, mulierem *introductam*, aut *subintroductam* appellarunt, uno excepto Isidoro Mercatore, qui appellavit mulierem *extraneam*, quo modo etiam canonem explicavit Josephus Ægyptius in sua Paraphrasi Arabica. Ego putaverim non aliter attingi posse germanam Nicæni Concilii sententiam, nisi ad mores quorundam Clericorum, quales erant eo tempore, respiciatur. Adparent ii forte ex canone 18. Concilii Ancyrani paullo ante Nicænam Synodum celebrati, in illis verbis: *Virgines autem, quæ conveniunt cum aliquibus tamquam sorores, habitare prohibemus*. Erant tunc temporis Clerici quidam, qui ad res domesticas & familiares administrandas mulieres quodammodo cœlibatus sociam, & veluti sororem inducebant, & quidem innuptam, non sobolis procreandæ caussa, neque ut pravæ libidini indulgerent. Has Epiphanius hæresi 63. *agapetas* appellabat, eodemque nomine vocavit Hieronymus in Epist. ad Oceanum de vita Clericorum ita scribens: *Pudet dicere, proh nefas! triste, sed verum est: Unde in Ecclesias Agapetarum pestis introiit? Unde sine nuptiis aliud nomen uxorum? Immo unde novum concubinarum genus?* Videsis ejusdem Epistolam ad Eustochium de custodia virginitatis. Hujusmodi ergo mulieres quasi sorores habebantur, quæ assiduo, aliquando etiam prætextu pietatis, ac religionis, consortio una cum Episcopo, aut Clericis fruebantur; quod quidem cum aliquando miserandam castimoniæ jacturam adferret, visum est Sanctis Patribus salubri constitutione emendare: quorum exemplo idem sanxerunt Imperatores Honorius, & Theodosius in l. 19. Cod. de Episcopis, & Clericis ibi: *Eum, qui probabilem sæculo disciplinam agit, decolorari consortio sororiæ appellationis non decet &c.* quod renovatum abs Justiniano in Novell. 123. cap. 29. Verum hæc interpretatio ex eo probabilior etiam videbitur, quod conveniat caussis, ex quibus adducti sunt Nicæni Patres ad eam edendam constitutio-

tutionem. Leontius quidam Presbyter cum Eustolia adolescentula cohabitabat, quam virginem esse prædicabat, bonisque moribus ornatam, uti scribit Athanasius in Epistol. ad solitariam vitam agentes., & Theodoretus in lib. 1. Histor. Eccles. cap. 24. nihilominus viris probis id visum inconveniens fuit, præsertim cum vulgari fama traderetur eundem Leontium sponte genitalia sibi abscidisse, ut eadem adolescentula liberius uteretur. Convenientissimum propterea judicarunt Nicæni Patres, Clericis omnibus interdicendum esse, ut ab hujusmodi mulierum familiaritate abstinerent. Ceterum qui de uxoribus rejiciendis hunc canonem intelligunt, parum, ut mihi videntur, mentem Concilii attigerunt; etenim nemo ignorat in Nicæno Concilio generatim Sacerdotibus, Diaconis, aut etiam inferioribus Clericis præstitutam non fuisse continentiæ legem. Ea primum Nicænis Patribus mens fuerat, ut de Sacerdotum, ac Diaconorum castimonia sanctio ferretur, sed post contrariam Paphnutii disputationem a nova ferenda lege temperatum est, teste Socrate lib. 1. c. 8., & Sozomeno lib. 1. c. 22.

Can. 2. dist. 47.

Canon. 2. dist. 47. consonat omnino cum interpretatione Dionysii Exigui ad Canonem 17. Nicænum. Apud alios eadem omnino sententia latine redditur, nisi forte quispiam diversitatem rei adnotet in hisce vocibus *sescupla*, quæ a Dionysio, a *sesquialtera*, quæ ab aliis usurpantur. Meo sane judicio nulla est harum vocum in significatione diversitas: utraque hemiolia significat. Hemiolium veteres dicebant, quo significaretur quantitas integra alicui restituenda, addita dimidia similis quantitatis parte. Hinc Aulus Gellius lib. 18. Noctium Atticarum cap. 14. ait: *Est autem Hemiolius, qui numerum aliquem totum in se habet, dimidiumque habet ejus, ut tres ad duo, quindecim ad decem, triginta ad viginti;* & Macrobius in Somnio Scipionis lib. 2. cap. 1. *Hemiolius est, cum de duobus numeris major habet totum minorem & insuper ejus medietatem, ut sunt tria ad duo.* Centesimæ autem usuræ, quarum mentio fit in canone, erant, quibus centesima pars totius quantitatis mutuo concessæ solvebatur in præmium mutui; hac tamen distinctione inter centesimas, & hemiolias, quod hemiolia solvebantur finito mutuo, sive post illud tempus, ad quod pecunia mutuo data fuerat, & quidem una tantum vice; at centesimæ mutuo manente præstabantur singulis mensibus, ita ut singulis centum mensibus usuræ sortem ipsam æquarent. Et quidem vetus fuit consuetudo, qua creditores singulis mensibus usuras a debitoribus exigerent, ad quam respiciens Ambrosius in lib. de Tobia cap. 12., inquit: *Veniunt Kalendæ: parit sors centesimam. Veniunt menses singuli, generantur usuræ.* Sive ergo de centesimis, sive de hemioliis ageretur, utrumque interdicendum erat Clericis, ne forte negotiosis hujusmodi lucris intenti a sacris Officiis mentem, ac curam omnem distraherent. Clerici hoc in loco ita appellantur: *Multi sub regula constituti*, sive ut alii Græcam formulam retinentes habent: *Multi, qui in Canone recensentur.* Et rectius: etenim quod Græci canonem vocant, aliquando nos regulam dicimus, aliquando cathalogum, sive matriculam quandam, in qua nonnullorum nomina peculiariter describuntur, at vero apud veteres quotquot ordinabantur, Ecclesiæ cuipiam addicti erant, adscriptique, unde etiam hodiernis temporibus Canonicos appellamus.

Can. 1. dist. 48.

In describendo canone 2. ex Nicænis usus est Gratianus Isidori Mercatoris interpretatione in can. 1. dist. 48. Subjiciam ego interpretationem Dionysii Exigui. Ita habet Dionysius: *Quoniam plura aut per necessitatem, aut alias cogentibus hominibus* (recentiores quidam ex græco textu ita verterunt: *vel urgentibus alioqui hominibus*) *adversus Ecclesiasticam facta sunt regulam, ut homines ex gentili vita nuper accedentes ad fidem, & instructos brevi tempore, mox ad lavacrum spiritale perducerent, simulque ut baptizati sunt, etiam ad Episcopatum, vel ad Presbyterium promoverent; optime placuit, nihil tale de reliquo fieri. Nam & tempore opus est ei, qui catechizatur, & post Baptisma probatione quamplurima. Manifesta est enim Apostolica Scriptura, qua dicit: non neophitum, ne in superbiam elatus in judicium incidat, & laqueum diaboli. Si vero processu temporis aliquod delictum animæ circa personam reperiatur hujusmodi, & a duobus, vel tribus testibus arguatur, a Clero talis abstineat. Si quis autem præter hæc fecerit, quasi contra magnum Concilium se efferens, ipse de clericatus honore periclitabitur.* Clara est hujusmodi definitio, in qua illud unum forte difficultatem facere poterit, ubi abstinere jubetur a Clero, quicumque *delictum animæ* admiserit.

ferit. Apud Gratianum legitur: *mortale peccatum*, & quidem juxta quasdam editiones Isidori Mercatoris. Gentianus Hervetus cum aliis Græci textus Interpretibus scripserunt: *animale peccatum*. Justellus in editione codicis Ecclesiæ universæ tributi asserit: *animi peccatum*. Josephus Ægyptius in sua Paraphrasi Arabica ita eadem verba latius expendit: *Si vero multo ei temporis elapso, tunc demum peccatum animale, non corporale in eo perspicue deprehendatur, veluti infirmitas religionis, aut neglectus ipsi incumbentis officii, aut hæreticorum, idest contradicentium opinionis consectatio &c.* Græcorum veterum opiniones in hac re Balsamon, & Zonaras retulerunt. Balsamon in primis ait: *Cum vero hic canon puniat, quæ post Baptismum exoritura sunt, animalia peccata, quæsiverunt nonnulli, quænam sunt peccata animalia, & cur animalium peccatorum meminit canon, & non corporalium. Et nonnulli quidem dixerunt animalia esse peccata, quæ ex anima perturbationibus, ut ex superbia, & inobedientia, & aliis ejusmodi nascuntur, ea enim deponunt: ut Novatianorum hæresis, & a nuptiis, & carnium esu importuna abstinentia, ut vult quintus canon Apostolicus, & alii. Ego autem dico, quod omne peccatum, quod adfert perniciem animæ, animale vocatur, sive ex corporali, sive ex animali appetitione principium accipiat. Propterea enim omnia peccata animales lapsus vocat Ecclesia.* Zonaras postquam memoratas a Balsamone sententias recensuerit, ita subdit: *Ego vero ita censeo peccata omnia, propterea quod ex depravatis animæ facultatibus ortum ducunt, animalia merito dici posse &c.* Mihi videtur Nicænorum Patrum sententiæ convenientius dicere, actum illis fuisse de criminibus, quibus eum, qui Episcopatu insignitus est, postquam recens fuerit baptizatus, constet non satis a gentium superstitionibus fuisse remotum; siquidem non alia de caussa vetitum est, ne Episcopatus Neophitis concederentur, nisi quod nondum satis de eorum fide, atque in fide constantia liquere poterat. Duæ Nicæni canonis partes sunt. In priore futuris Episcoporum ordinationibus consulitur, ut scilicet de cetero nullus ex Neophitis consecretur. In posteriore respicitur ad ordinationes Neophitorum jam factas, quæ licet non rescindantur œconomiæ caussa, tamen animadvertendum in illis volunt Nicæni Patres, ut a Clero cesset is, qui, postquam Sacerdotium adeptus est, animale peccatum seu peccatum animi admiserit, videlicet talem se operibus suis exhibuerit, ut non se verum fidelem, & christianum ostenderet, sed veteri hæresi suæ adhærere adhuc aliquatenus videretur.

Superius animadverteram ad canonem 16. dist. 32. fuisse Nicæni Concilii tempore Leontium quendam Presbyterum, qui inhonestæ, aut saltem suspectæ consuetudinis accusatus cum Eustolia adolescentula, quam contubernalem habebat, virilia sibi amputaverat, ut sic eadem liberius frueretur. Graviter ipse ab Eusthatio Antiocheno Episcopo reprehensus sese Arianis adjunxerat, quorum ope sedem Antiochenam per vim invadere tentavit; quemadmodum refert Athanasius in Apologia de sua fuga in fine, & Socrates lib. 2. cap. 21. necnon Theodoretus lib. 2. cap. 24. Id occasionem dedit Nicænis Patribus, non solum interdicendi Clericis omnibus mulieres contubernales dicto canone 16. dist. 32. verum etiam decernendi, nequis ulla necessitate suadente, aut ulla Barbarorum vi abscissus, in clerum reciperetur; quod cautum voluerunt in canone 1. relato apud Gratianum in can. 7. dist. 55. Forte etiam eidem disciplinæ stabiliendæ occasionem præbere, aut jam datam urgere potuit vulgatissimum illud Origenis factum, qui, referente Eusebio in lib. 6. historiæ, Epiphanio hæresi 58. & Hieronymo de Scriptoribus Ecclesiasticis in Alexandro, cum fœminarum consortia frequentaret, quas se in divinis rebus erudire asserebat, ad amovendam suspicionem omnem virilia sibi amputavit, ad rem hanc detorquens illud Evangelii: *Sunt Eunuchi, qui se ipsos castraverunt propter regnum Cœlorum.* Ferendum id diutius a Viris Ecclesiasticis non erat, quod etiam Romanorum antiqua jura prohibebant l. 4. §. 2. ff. ad leg. Cornel. de Sicar. constitutionibus Imperatorum deinde confirmata l. 1. & 2. cod. de Eunuchis, & Novella Justiniani 142. Gratianus in dicto can. 7. dist. 55. sequutus est interpretationem Dionysii Exigui, cum quo omnino consonat, si pro voce illa *excisus*, quæ legitur apud Gratianum, legatur *abscisus*, uti in omnibus Dionysianis editionibus. Atque hæc quidem sententia minime discrepat ab interpretatione Isidori Mercatoris, nec ab interpretatione Gentiani Herveti, aliorumque, qui Græcum textum latinitate donarunt.

Can. 7. dist. 55.

In

Can. 1. dist. 64.

In canone 4. Nicæni Concilii constitutum fuisse observamus, Episcopum debere ab omnibus, qui in Provincia sunt, Episcopis, præsertim vero a Metropolitano ordinari, quod refert Gratianus in can. 1. dist. 64. sequutus Isidorum Mercatorem prioribus exceptis verbis, quæ Isidorum ita descripsit: *Episcopum oportet ab omnibus Episcopis, si fieri potest, qui sunt in Provintia ejus, ordinari. Si vero hoc difficile fuerit* &c. Paullo aliter Dionysius Exiguus Nicænorum Antistitum sententiam explicavit his verbis: *Episcopum convenit maxime quidem ab omnibus, qui sunt in Provincia, Episcopis ordinari. Si autem hoc difficile fuerit, aut propter instantem necessitatem, aut propter itineris longitudinem, tribus tamen omnimodis in idipsum convenientibus, & absentibus quoque pari modo decernentibus, & per scripta consentientibus, tunc ordinatio celebretur. Firmitas autem vero rum, quæ geruntur per unamquamque Provinciam, Metropolitano tribuatur Episcopo.* Paullo etiam discrepat interpretatio Gentiani Herveti, atque aliorum, qui ad Græcorum Codicum fidem singula exigere conati sunt, ibi: *Episcopum oportet maxime quidem ab omnibus, qui sunt in Provincia, constitui. Si autem sit hoc difficile, vel propter urgentem necessitatem, vel via longitudinem, tres omnino eundem in locum congregatos, absentibus quoque suffragium ferentibus, scriptisque assentientibus, tunc electionem fieri, eorum autem, quæ fiunt, confirmationem in unaquaque Provincia a Metropolitano fieri.* Huic sanctioni, qualibuscumque verbis describatur, occasionem præbuisse videtur Meletius in Thebaide Episcopus, qui, ut refert Epiphanius hæresi 68. schismate concitato adversus Alexandrinum Patriarcham, cui subdebatur, cœpit per finitimas Provincias iter faciens, plures solus Episcopos ordinare in gravissimum Ecclesiarum detrimentum, ac præcipue ad discindendam Ecclesiarum unitatem. Quamobrem optimum consilium Nicænis Patribus visum est, ut nemo ex Episcopis sine ceterorum consensu Episcopos constitueret.

Ad obtinendam hujus canonis accommodam interpretationem plurimum invicem diffident tum Græci, tum Latini Interpretes. Ex Græcis potissimum Balsamon asserit per hunc canonem novam abrogata vetere disciplinam inductam fuisse; quatenus olim Episcopi ex suffragio populi electi haberentur, solaque Episcoporum Comprovincialium, & Metropolitani confirmatio accederet, & subsequeretur consecratio; deinde vero per hunc Nicænum canonem plebi, seu populo ademta electio fuerit, ne forte seditionibus locus fieret, solisque Episcopis Comprovincialibus omnia reservata extiterint. Et quidem in Balsamonis sententiam plures ex Latinis iverunt; quibus tamen omnibus sive ex Latinis, sive ex Græcis quamplures adversati sunt, asserentes in hoc Concilio, & canone ne unum quidem apicem recessum fuisse a veterum electionum, & consecrationum consuetudine. Stephanus Baluzius in dissertationibus Petri de Marca de concordia Sacerdotii, & Imperii lib. 6. cap. 2. num. 10. scribit, *Canonem quartum Concilii Nicæni non tribuere Episcopis jus electionis, sed consensus tantum, aut confirmationis, & auctoritatem ordinationis.* Quamquam parum sibi constans fuisse videtur, quippe in lib. 8. cap. 2. ait: *Ceterum si negotium istud referatur ad primam originem, morumque vetusta Ecclesia, & antiquorum canonum ratio habeatur, constans est illa sententia, qua solum testimonium, & consensum designandi Episcopi Clero, & Populo tribuit, ipsam vero designationem, sive electionem, & judicium Metropolitano una cum Synodo Provincialium Episcoporum.* Variæ huic Nicæni canonis interpretationi occasionem dederunt variæ Latinorum editiones; in aliis enim legitur *ordinari*, in aliis *constitui*. Porro verbum *constitui* videtur latiorem significationem habere, ut & electionem, & confirmationem, & consecrationem Episcoporum complectatur; at verbum *ordinari* potius solam Episcoporum consecrationem proprie designat. Non aliunde arbitror desumendam esse Nicænorum Patrum sententiam, quoties de vi etiam Græcæ dictionis dubitatur, quam a veteri Ecclesiæ disciplina, quæ Concilium ipsum præcessit; item a caussis ipsis, quibus moti fuerunt Nicæni Patres ad novum edendum canonem; demum a disciplina Ecclesiastica, quæ in eadem re post Concilium Nicænum obtinuit. Porro si antenicænam disciplinam respiciamus, eam nobis liquido exhibet Cyprianus, non quidem quasi peculiarem Ecclesiæ Africanæ, sed generalem in universis ferme Provinciis receptam, ita scribens in Epist. 68. ad Clerum & Plebem in Hispania: *Propter quod diligenter de traditione Divina, & Apostolica observatione observandum est, & tenen-*

nendum, quod apud nos quoque, & fere per Provincias universas tenetur, ut ad ordinationes rite celebrandas ad eam plebem, cui præpositus ordinatur, Episcopi ejusdem Provinciæ proximi quique conveniant, & Episcopus deligatur plebe præsente, quæ singulorum vitam plenissime novit, & uniuscujusque actum de ejus conversatione perspexit. Quod & apud vos factum videmus in Sabini Collegæ nostri Ordinatione, ut de universæ Fraternitatis suffragio, & de Episcoporum, qui in præsentia convenerant, quive de eo ad vos literas fecerant, judicio, Episcopatus ei deferretur, & manus ei in locum Basilidis imponeretur. Ex quibus sane deducitur, ante Nicænum Concilium a Clero potissimum & Coepiscopis Provincialibus eligendum fuisse Episcopum, plebe tamen præsente, & testimonium de moribus electi ferente; deinde vero confirmatam electionem Episcopi in Concilio ipso Episcoporum fuisse, eodemque etiam tempore novum Episcopum consecratum. Nihil horum mutatum habemus in ipso Nicæno canone, quæcumque canonis editio attendatur, sive verborum significatio germana observetur, sive caussæ canonis, ex quibus potissimum meo judicio commodior innuitur interpretatio. Caussa canonis, ut superius ajebam, suborta est ex Meletio Thebaidis, qui solus sine Coepiscopis aut concitandi, aut fovendi Schismatis animo Episcopos consecrabat. Satis erat Nicænis Patribus constituere, ut confirmatio, & consecratio Episcoporum ab omnibus Provinciæ Episcopis facienda præscriberetur, non opus fuerat plebem a testimonio ferendo subducere; imo etiam plurimum interesse poterat adversus Meletium eundem plebis admissio, quatenus eo modo clandestinæ, & Meletianæ ordinationes Episcoporum magis magisque interdicerentur. Demum & ex posterioribus Conciliorum sanctionibus datum locum fuisse populo, ut Episcoporum electionibus interveniret testimonii ferendi caussa, agnoscimus facile ex iis, qui hanc rem demonstrandam latius susceperunt, inter quos est Petrus de Marca in memorata editione lib. 6. de Concord. Sacerd. & Imper. cap. 2. & VVanespen Parte 1. Juris Eccles. universi tit. 13. demonstrant enim populum in Oriente admissum fuisse usque ad Concilium Nicænum 2. in Occidente vero usque ad sæculum 12. Frustra huc adferrem & canones latos, & exempla, quæ apud eosdem Scriptores facile legi possunt.

Jungendi simul sunt apud Gratianum canon 8. dist. 64. & canones 1. & 6. dist. 65. omnes enim ex eodem canone 6. Nicæni Concilii depromti sunt. Verba hæc sunt ex Dionysio Exiguo: *Antiqua consuetudo servetur* (hic est canon 6. dist. 65.) *per Ægyptum, Lybiam, & Pentapolim, ita ut Alexandrinus Episcopus horum omnium habeat potestatem; quia & Urbis Romæ Episcopo parilis mos est. Similiter autem & apud Antiochiam, cæterasque Provincias, suis privilegia serventur Ecclesiis, illud autem* (is est canon 8. dist. 64.) *generaliter clarum est, quod si quis præter sententiam Metropolitani fuerit factus Episcopus, hunc magna Synodus definivit Episcopum esse non oportere. Sin autem* (is est canon 1. dist. 65.) *communi cunctorum decreto rationabili, & secundum Ecclesiasticam regulam comprobato, duo aut tres propter contentiones proprias contradicunt, obtineat sententia plurimorum.* Canonem hunc nemo non videt ob idem, de quo superius verba feceram, Meletii Schisma editum fuisse; quum enim ipse contemta Alexandrini, cui suberat, Patriarchæ auctoritate Episcopos solus ordinasset, opus fuit ita decernere ad sartam tectamque servandam uniuscujusque Archipræsulis potestatem, ut & Patriarcha Alexandrinus ab Episcopis suæ jurisdictioni subjectis honoraretur, & generatim nequis sine auctoritate Metropolitani, quæ tum in Provincialibus Conciliis ut plurimum interponi solebat, quempiam Episcopum constitueret. Hæc est germana Nicæni canonis interpretatio; a qua longe, & toto cælo distant quicumque ex hæreticis recentioribus adversus Romanam Pontificis Maximi Sedem scripsere. Ajunt illi hoc canone Primatum Romanæ Ecclesiæ prorsus fuisse improbatum, dum non alia auctoritas Romanæ Urbis Episcopo asseritur, quam Alexandrino, aut Antiocheno, aut aliarum Provinciarum Episcopo competat; ut quemadmodum Antiochenus, aut Alexandrinus Episcopus, aut quicumque Metropolitanus nullam aliam majorem explicare jurisdictionem possunt, quam in Provincia eisdem peculiariter assignata; ita quoque Romani Pontificis auctoritas solis Romanæ Provinciæ, aut Romani Patriarchatus finibus circumscribatur. Non erat hæc Nicænorum Patrum mens, qui ad exemplum Romani Episcopi, ad quem Diœceseos suæ Episcopos ordinare pertinebat, voluerunt quidem ab aliis Metropoli-

Can. 8. dist. 64. & can. 1. & 6. dist. 65.

politanis ordinandos esse Episcopos suffraganeos; minime tamen voluerunt Romano Episcopo æquam cum omnibus Metropolitis, nec majorem auctoritatem adserere. Quid enim? Num si ego exempcauf. dixero unumquemque Episcopum posse in sua Diœcesi Concilium ex Clericis suis convocare, quemadmodum & Metropolitani facere possunt in Diœcesi sua, num æqualem exinde Episcopis simplicibus, ac Metropolitis auctoritatem tribuero? Diversa omnino sunt isthæc, & ab iis, qui ratione uti malunt, penitus observanda. Non ignoro nonnullos etiam ex Catholicis nimio veritatis studio correptos, hunc eundem canonem in medium adferre, ut ex eo Romani Primatus antiquissimam divinamque institutionem in Nicæno Concilio agnitam pronuncient. Non esset sane penitus improbanda ipsorum industria, quoties eo tenderet solummodo, ut demonstraretur ipsa eadem loca, ac veterum testimonia, quæ adversus germanam Christi fidem adferuntur ab hæreticis, potius cum Catholicis dogmatibus consonare; sed quoties id etiam adgrediantur, ut eisdem monumentis Romanæ Ecclesiæ primatum potissimum demonstrare cogantur, & illis veluti præcipuis argumentis inniti, eorundem votis morem gerere non possum. Hujusmodi enim conatus, etsi rudioris minervæ hominibus prodesse aliquando valeant, tamen ubi ad rectas rationis regulas ab eruditioribus exigantur, ipsi potius fidei, ad quam ceteroqui firmandam facti sunt, noxii videri poterunt. Aut enim dubia hujusmodi, incertique ponderis argumenta per se sola proponuntur eruditioribus viris, præsertim iis, qui apud hæreticos versati tum demum ad veram fidem reversuri creduntur, quum apud illos manifeste de veritate constabit; & tum de vera fide, quam incertis argumentis innixam vident apud nostros, facile hæsitabunt, nedum velut de re inani, & maxime ambigua cogitabunt: Aut hujusmodi argumenta solidioribus aliis admixta proponuntur; & cum vera falsis admixta, confusaque incerta certis, mentem considerantium potius inter dubitationes involvent, quam ad germana Fidei nostræ dogmata pertrahant. Itaque cum maxima aliunde, & quidem perspicua habeamus Romani Primatus argumenta, quibus demonstremus Romanum Episcopum esse totius Ecclesiæ Principem, non est, cur hujusmodi monumenta, quæ extra rem omnino sita sunt, proferre quis velit; cum quidpiam commune non habeat Romanus Primatus cum servando omnium Metropolitanorum honore, quem unum servare voluerunt contra Meletii ausum Nicæni Patres.

Sed forte video, undenam quidam ex nostris moveri potuerint, ut ex memorato hoc Nicæno canone demonstratum apertissime velint Sedis Romanæ Primatum. Potuit ad ipsorum manus venire quædam Nicæni Concilii editio, quæ talibus verbis conciperetur, quibus hujusmodi demonstratio fieri posset. Revera in Concilio Chalcedonensi productum fuit in actione 16. quoddam Nicæni Concilii exemplar, in quo ita Nicænus idem canon legebatur. *Ecclesia Romana semper habuit Primatum. Teneat igitur & Ægyptus, ut Episcopus Alexandriæ omnium habeat potestatem, quoniam & Romano Episcopo hæc est consuetudo.* Id ipsum ferme legitur in eo Codice, quem S. Leoni Magno Quesnellius adscripsit, ibi: *Ecclesia Romana semper habeat Primatum. Teneat autem & Ægyptus Lybiæ, & Pentapolis Primatum, ita ut Episcopus Alexandriæ omnium habeat potestatem, quoniam & Romano Episcopo hæc est consuetudo. Similiter autem & qui in Antiochia constitutus est. Itaque & in ceteris Provinciis privilegia salva sint Ecclesiarum.* Priora sane illa verba: *Ecclesia Romana semper habuit Primatum*, plurimum adversus hæreticos valere possent, quoties ipsi ceteris Concilii Nicæni exemplaribus præferendum vellent exemplar illud, quod vel in Concilio Chalcedonensi actione 16. propositum fuerat, vel quod Romanæ Ecclesiæ Quesnellius adtribuit. Ast ego plurimum dubitaverim. De Quesnelliano Codice non est cur quidpiam amplius attingam, cum ejusdem fidem integritatemque superius abunde discusserim. Tantum dixerim Quesnellium ipsum adnotasse priora illa verba: *Ecclesia Romana semper habeat Primatum*, partem adjectitiam esse, *ut dubium non sit, vel eam ex margine irrepsisse in textum, vel a Romana Ecclesia Clericis, aliisve esse additam, ne Romanæ dignitatis obliti esse Sancti Patres viderentur.* Res ergo tota reducitur ad Nicænum exemplar in Concilio Chalcedonensi propositum. Quid tamen, si de ejus fide hæretici etiam dubitarent, ajendo priora illa verba non pertinere ad Nicænum canonem, sed potius tanquam Nicæni canonis titulum adjectum in Romanæ Ecclesiæ Archivio fuisse

fuisse contenderent? Sane in veteribus Codicibus sui singulis canonibus tituli adjici solebant, & quidem ab iis, quibus cura erat Codicum Ecclesiasticorum. Dubitandum autem non est Codicem illum canonum Nicænorum in Concilio Chalcedonensi actione 16. productum, eum, qui ex Romana Ecclesia allatus fuerat, cum productus fuerit a Paschasino Romanæ Sedis Legato, quorum fidem suspectam dicere hæreticorum interest parum, aut nihil; præsertim cum similis inscriptio in aliis, licet antiquissimis Nicæni Concilii exemplaribus, sive Græcis, sive Latinis desideratur in Alexandrina editione Concilii Nicæni, in editione Melchitarum, in editione Maronitica, ut omittam paraphrasim Arabicam Josephi Ægyptii, & interpretationes Balsamonis, Zonaræ, & Aristeni Græcorum. Desideratur in Latinis editionibus vetustissimis, quales sunt editio Dionysii Exigui, qui Romæ Græcum canonem interpretatus est, & Isidori Mercatoris, qui ab ea referenda clausula non abstinuisset, si eam in vulgatis sui temporis Codicibus invenisset. Quod si Codicem Paschasini Romani Legati conferre lubeat cum collectione illa, quam Latinam antiquissimam vocat, ipsoque Dionysio Exiguo antiquiorem Justellus, quamque ipse edidit in tomo 1. pag. mihi 284. similia verba non leguntur in ipso canone, sed potius canonis titulum, sive præfationem continent, ibi: *De Primatu Ecclesiæ Romanæ, vel aliarum Civitatum Episcopis*. In tanta Codicum, & quidem antiquissimorum varietate, quis tutum rei Ecclesiasticæ monumentum afferri posse arbitretur? Quod etiamsi tutum esset, adhuc alia disquisitio remaneret de interpretanda voce *Primatus*, quæ ibidem pluribus promiscue Ecclesiis adtributa videtur; vel forte respectu Episcoporum Romanæ tantummodo Provinciæ adposita dici posset juxta interpretationem Ruffini, qui hunc eundem canonem descripsit: *Et ut apud Alexandriam, & in Urbe Roma vetusta consuetudo servetur, ut vel ille Ægypti, vel hic Suburbicariarum Ecclesiarum sollicitudinem gerat*. Ipsa etiam superius memorata Latina antiquissima editio his consonare videtur. *Antiqui moris est, ut Urbis Romæ Episcopus habeat principatum, ut suburbicaria loca, & omnem Provinciam sua sollicitudine gubernet; quæ vero apud Ægyptum sunt, Alexandriæ Episcopus omnium habeat sollicitudinem*. Alexius Aristenus eadem fere ex hoc canone retulit: *Super Ægyptum, Lybiam, & Pentapolim Alexandrinus Episcopus potestatem habeat, & Romanus super Romæ subjectos: Item Antiochenus, aliique super suos*. Mihi itaque simplicior potius placet canonis hujus interpretatio, quam Nicæni temporis adjuncta suadere videntur, ut scilicet definitum fuerit adversus Meletium in unaquaque Provincia consecrandos fuisse Episcopos consensione Metropolitani; nihil autem ex eo adferri posse, quo de Primatu Romani Pontificis tunc temporis dubitatum videatur, cum nulla occasio existere potuisset, ut de ea re quidpiam Nicænis canonibus comprehenderetur.

Can. 7. dist. 65.

Canon 7. dist. 65. legitur in can. 7. Nicæni Concilii apud Dionysium Exiguum paullo aliter, atque apud Gratianum his verbis: *Quoniam consuetudo obtinuit, & antiqua traditio, ut Eliæ Episcopus honoretur, habeat honoris consequentiam, salva Metropoli propria dignitate*. Eliæ Civitatis nomine venit Jerusalem, sive Jerosolyma, quemadmodum Gratianus explicavit, ita dicta, quod Elius Adrianus Jerosolyma eversa novam urbem construxerit, quæ exinde ab ipso Eliæ nomine appellata est; quemadmodum refert Eusebius lib. 4. Histor. Eccles. cap. 6. Cedrenus in Adriano, & Hieronymus in Actibus Apostolorum; quamobrem Episcopi Jerosolymitani, quorum primus fuisse fertur Apostolus Jacobus, Elienses Episcopi dicti postea sunt. Porro tunc temporis, sicut Jerosolyma pridem, ita Elia subjecta fuerat Metropolitico juri Episcopi Cæsareensis. Hinc apud eruditos elegans suborta est disputatio, quænam Nicænorum Patrum sententia fuerit in hoc canone, dum peculiari honore habendum esse Eliæ Episcopum decretum est. Non defuerunt viri docti, inter Græcos Zonaras, Balsamon, & Aristenus, inter Latinos Petrus de Marca, qui assererent hoc in canone Eliensem, sive Jerosolymitanam Ecclesiam fuisse Patriarchali dignitate decoratam. Verum meo judicio, quousque aliud non adpareat evidens monumentum, rem demonstratam minime video. Quum enim in eodem canone tribuatur quidem peculiaris honor Jerosolymitano Episcopo, sed subdatur salvam esse debere Metropolis dignitatem, non satis intelligo, quomodo Jerosolymitana Ecclesia Patriarchalis esse potuerit simul, & Metropoli adhuc suæ subjecta,

jecta, cum Patriarchales Ecclesiæ alias quidem Ecclesias, & Metropoles sibi subjectas habeant, non aliis ipsæ jure Metropolitico subjiciantur. Quid vero conjecturis opus est, ubi liquido constat, etiam diu post Nicænam Synodum Jerosolimitanam Ecclesiam Cæsareensi fuisse tanquam Metropoli subjectam? Testificatur id Hieronymus, cujus ætate Johannes quidam Jerosolymitanum Episcopatum administrabat, & quidem de Origenistarum, & Arianorum hæresi valde suspectus. Hunc Hieronymus sæpissime monuit, ut se publice de suspicione vulgo concepta purgaret; at Johannes ad Theophilum Episcopum Alexandrinum provocans coram illo suam Apologiam exposuit. Id ægro animo tulit Hieronymus de Ecclesiastica Ordinariorum jurisdictione sollicitus; optaverat enim ea in specie non ad Alexandrinum sed potius ad Cæsareensem Episcopum veluti Metropolitam causam deferendam fuisse. En ipsamet sancti Doctoris verba ad Pammachium scribentis, & Johannem ipsum alloquentis: *Tu qui regulas quæris Ecclesiasticas, & Nicænis Canonibus uteris, & alienos Clericos, & cum suis Episcopis commorantes tibi niteris usurpare, responde mihi: Ad Alexandrinum Episcopum Palestina quid pertinet? Ni fallor, hoc ibi decernitur, ut Palestina Metropolis Cæsaria sit, & totius Orientis Antiochia. Aut igitur ad Cæsariensem Episcopum referre debueras, cui spreta communione tua communicare nos noveras, aut, si procul expetendum judicium erat, Antiochiam potius litera dirigenda. Sed novi, cur Cæsariam, cur Antiochiam nolueris mittere. Sciebas quid fugeres, quid vitares. Maluisti occupatis auribus molestiam facere, quam debitum Metropolitano tuo honorem reddere.* In tam perspicuo Hieronymi testimonio, ex quo manifestissime liquet quinto adhuc sæculo Hierosolymitanam Ecclesiam Cæsareæ fuisse Metropopoliticо jure subjectam, quis audebit jam a quarto sæculo eidem Ecclesiæ verum Patriarchale jus, & honorem adserere?

Quispiam nunc forte interrogaret, qualis ille honor sit, quem habendum Eliæ, sive Jerosolymæ Episcopo Nicæno canone præceptum fuit. Qui eodem canone non agnoscunt institutum fuisse jus Patriarchicum, communi consensione ajunt, talem eodem prærogativam fuisse concessam Episcopo Eliensi, ut licet Metropolitico jure Cæsariensi Episcopo subderetur, ipse tamen primus ordine in Conciliis post Metropolitanum suum sederet, quemadmodum hujusmodi exemplum recentiore tempore demonstrant apud Anglos in Cantuariensi Ecclesia, ubi post Cantuariensem Archiepiscopum primus in Conciliis sedet Episcopus Londinensis. Quam interpretationem asserunt omnino canoni Nicæno accommodam esse, vel quod Jerosolymitana Civitas hoc honore digna esse potuerit, aut etiam debuerit, ob Urbis egregiam dignitatem, in qua pleraque fidei nostræ mysteria completa sunt; vel quod in ipso Concilio Nicæno inter subscriptiones prælatum fuerit pluribus nomen Macarii Episcopi Jerosolymitani; vel demum quod nullam aliam magis aptam interpretationem Nicæni canonis inveniri posse arbitrentur.

Non esset contemnenda horum omnium Interpretum industria, licet non demonstratione certa, sed nudis, ut ajunt, conjecturis utantur, quoties nulla melior Nicæni canonis interpretatio haberi posset, & quidem validioribus conjecturis innixa. At mihi alia hujusmodi in promtu est canonis Nicæni ratio, quam de more meo ex temporis locive circumstantiis deducendam esse censeo. Prænotavimus diruta Jerosolymorum Urbe novam aliam ab Elio Adriano Imperatore ædificatam esse Civitatem, quam Eliam appellarunt, & quidem non eodem in loco, sed prope locum, in quo Jerosolyma sita erat. Novam hanc Urbem Adrianus Jovi Capitolino dicaverat, ut non Judæi tantum, sed & Christiani lugerent, tunc loca illa jamdiu vero Deo sacrata falsis numinibus inservire. In his temporum, ac mutatæ Urbis rationibus, quis facile non videat, quænam fuisset Eliensis sive Jerosolymitani Episcopatus conditio? Eversa Jerosolymæ Urbs Episcopum habere non poterat; nova Civitas Elia Jovi Capitolino dicata nullum ferebat Episcopum, vix aliqui ex Christianis ibi clanculum degentes, aut ex Judæis conversi Sacerdotem quempiam habere poterant, qui Eliensis forte Episcopi nomine donari potuisset. Deinde vero cum tempore Constantini Imperatoris, paullo scilicet ante Nicænum Concilium prostrata templa Idolorum fuerint, atque in veri Dei honorem constitutæ Basilicæ, ut refert B. Sulpitius in lib. 2. sacrarum Historiarum apud Sigonium pag. mihi 890. in pristinum honorem visus est proclamasse Episcopus Eliensis. ut scilicet salvam sui Metropolitani

tani potestate honoraretur, quemadmodum antea Hierosolymitanus Episcopatus honorabilis semper habitus fuerat. Atque hæc mea singularis interpretatio consonare videtur cum ipsismet verbis Nicæni canonis ibi: *Quoniam consuetudo obtinuit, & antiqua traditio &c.* Quid aliud significant hæc, quam Eliensem Episcopum ad pristinum honorem suum favente Christiano Principe restituendum esse? Me sane non pœnitet hujus meæ interpretationis in conspectu rationum illarum, quæ pro aliis interpretationibus adferuntur. Nam quod ajunt Hierosolymæ Episcopum in Concilio ipso Nicæno subscribentem pluribus aliis suæ Provinciæ Episcopis fuisse Prælatum, nullum negotium facessit, cum eruditi omnes agnoscant subscriptiones Episcoporum, quæ habentur in editionibus Concilii Nicæni, fuisse a manu posteriore corruptas, quod non solum deducitur ex variis eorundem Codicum collationibus, verum etiam quod Macarius ibidem appelletur non *Eliæ*, quemadmodum in Nicæno Canone, sed potius *Hierosolymæ* Episcopus; cum alias certum sit restitutum tantummodo fuisse nomen Hierosolymæ Eliensi Civitati posteriore ætate, cum Hierosolymitana Ecclesia in Patriarchalem evasit. Præterea in eisdem subscriptionibus Macarius idem non solum describitur primus suffraganeorum Cæsariæ, verum etiam ante ipsum Eusebium Cæsariensem Metropolitanum suum, contra quod in Nicæno canone decernatur. Qualiscumque autem capiatur interpretatio, minime inficias iverim laudatum Nicænum canonem aliquid posteriore ætate potuisse conferre, ut in dies Ecclesia Eliensis honorabilior evaderet, ac tandem novis accedentibus privilegiis restituto Hierosolymitanæ Ecclesiæ nomine Patriarchalem dignitatem obtineret.

Can. 3. *dist.* 68. & C. 20. *de Cons.* *dist.* 1.

Quod Gratianus nomine Nicæni canonis retulit in can. 3. dist. 68. descripsit etiam eisdem verbis in can. 20. de cons. dist. 1. sed nec in vulgatis Nicæni Concilii canonibus, neque in aliis Arabum exemplaribus inveniri potest; imo ne unus quidem ex veteribus istiusmodi fragmentum, similemve sententiam ex Nicæno Concilio recitavit; ut propterea facile suspicari possimus novam hanc jurisprudentiam, aut a Gratiano primum, aut ab alio non longe a Gratiani ætate remoto fuisse confictam, nomine autem Nicæni Concilii decoratam fuisse, ut commodius spargeretur in vulgus, ac communi suffragio probaretur. Agebatur de consecrationibus, & reconciliationibus Ecclesiarum, de quibus cum nonnulla canonibus comprehensa fuerint in Concilio Nicæno II. facile fuit Nicæni Concilii nomen ad promovendam hujusmodi disciplinam usurpare. Plura quidem erant Nicæni Concilii decreta, quemadmodum in can. 7. in quo definitum est sine reliquiis Martyrum Templa dedicari non posse, & in can. 13. in quo cautum est, ut restituerentur ædes sacræ, quæ in publica quodammodo diversoria evaserant; verum nihil tale ibidem continetur, quod cum memorato Gratiani fragmento conveniat. Tantummodo generalis illa Nicæni Concilii constitutio occasionem præbere potuit posteriori cuipiam, ut quid in reconciliationibus Ecclesiarum observandum sit, clarius exponeret, expositumque quasi ex Nicæno Concilio depromtum referret.

Nonnihil juvabit rem hanc altius repetere. Tribus prioribus Ecclesiæ sæculis difficile prorsus est in Ecclesia Templa publica solemnibus Pontificum statisque ceremoniis dicata agnoscere, quum vix in privatis ædibus urgente potissimum Ethnicorum vexatione sacra fieri possent, neque enim publico extraneorum hominum ludibrio exponenda erant religionis nostræ Sacramenta, quemadmodum adcidisset, si in mediis gentium conventibus celebrari debuissent. Vix Constantini magni temporibus fieri cœperunt Ecclesiarum dedicationes, quibus Judæorum veterum probatissimæ solemnitates renovari quodammodo videbantur. Tunc enim publica Templa erecta sunt, aut etiam quæ in falsorum Numinum cultum superstitio erexerat, in veri Dei honorem religio sincera convertit. Itaque vel nova erigebantur Templa, & tunc maxime solemnis erat dedicatio, cujus exempla sunt luculentissima apud Eusebium lib. 10. cap. 3. & 4. Nicephorum lib. 7. cap. 40. necnon apud Athanasium in Apologia ad Constantinum Imperatorem: vel delubra falsorum numinum in cultum vere sacrum transformabantur; ac tum variis lustrationibus expiabantur primum, deinde vero solemni consecratione inaugurabantur, quemadmodum luculentissime tradit Johannes Chrysostomus in homilia, *quod Christus sit Deus* in tomo 5. & Theodoretus Cyrensis sermone de Martyribus; atque hinc scimus etiam profe-

factum fuisse, ut apud Donatistas solemniter expiari solerent Templa, quæ Christiani antea Sacrificiis sanctissimis decorassent, & viceversa apud Christianos omnes reconciliata quodammodo fuisse Templa, quæ ab Hæreticorum potestate erepta Christiani aliquando occupassent. Hæc fuit reconciliatio, quæ vetustis Ecclesiæ temporibus, a sæculo scilicet quarto usque ad Gratiani ætatem nota fuit; neque enim apud veteres reconciliationis alterius ulla fit mentio.

Verum enim vero Viri Ecclesiastici in interpretanda hac sacrarum ædium consecratione, variis doctrinis cœperunt ita de illa differere, ut certam quoque de ipsa disciplinam constituerent, non tantum in designandis ritibus, quibus consecratio fieret, sed & de jure novæ consecrationis, aut reconciliationis. Agnoverunt in primis consecrationem lapidum, tignorumque symbolis illustratam esse, quatenus in templi materialis dedicatione animæ potius christianæ consecrationem intuerentur, ut fideles animadvertentes etiam res inanimes Deo offerri, expiari, solemniter etiam consecrari, ita ipsi etiam interiorem animæ expiationem, consecrationemque exoptarent. Hinc dedicatio Ecclesiarum cum Baptismo fidelium comparata est; e converso autem quemadmodum homo semel baptizatus, rebaptizari non potest, sed tantum, si lapsus inde fuerit, reconciliiari; ita receperunt Ecclesiam semel dedicatam nova dedicatione amplius non indigere, sed, si quoddam in ea vitium adesse contigerit, expiatione reconciliandam. Eo etiam deventum est ex hac rerum similitudine, ut quemadmodum rebaptizandus esset, quicumque non fuisset ab initio in Sanctissimæ Trinitatis nomine baptizatus, ita quoque nova dedicatione consecraretur templum illud, quod ab initio non adparuisset ejusdem Trinitatis nomine dedicatum. Hæc omnia facile constat undecimo sæculo fuisse in maxima consideratione habita, dummodo diligenter legatur homilia 4. Ivonis Episcopi Carnotensis *de Sacramentis dedicationis*, qui eodem sæculo floruit.

Dum hæc Ecclesiastici Viri differerent, Gratiano etiam visum est quædam de dedicatione, aut reconciliatione Ecclesiarum declarare, cui cum similitudo illa satis placeret inter consecrationes templorum, atque animarum, placuit etiam de utraque consecratione in postrema sui decreti parte sub uno titulo *de consecratione* multa complecti, atque conjungere; videmus enim illum non tam de Ecclesiarum dedicationibus egisse, verum etiam de Sacramento Baptismatis plurima disputasse; imo ut plura nova quodammodo in hac reconciliationum, & frequentissimarum dedicationum materie inducebantur, ex variis, quæ de ea concipiebantur, doctrinis ad canones formandos ipse manum admovit, quos, ut ajebam, Nicænis Patribus adtribueret. Is est canon 3. dist. 68. seu canon 20. de cons. dist. 1. in quo paucis multa tradidit; & primo asseruit Ecclesias semel consecratas non debere amplius consecrari. Id quidem consonabat cum receptis ætatis suæ sententiis; non enim nisi semel, celebrari poterat, quod Sacramento Baptismatis comparabatur in omnibus, atque huc pertinent ea Gratiani verba: *Quia sicut infans a qualicumque Sacerdote in nomine Patris, & Filii, & Spiritus Sancti semel baptizatus non debet iterum baptizari, ita nec locus Deo dicatus iterum consecrandus est.* Subdit dein exceptionem in fine capitis Gratianus: *Si tamen fidem Sanctæ Trinitatis tenuerint, qui eum consecraverunt.* Et recte, si a similitudine Sacramenti Baptismatis petendum erat argumentum; cum Baptismus repetatur, ubi Trinitatis mentio facta non fuerit; alias vero constat ex memorata Ivonis homilia etiam in nomine Trinitatis Ecclesias fuisse dedicatas. Sed, ut video, a proposito suo lapsus est Gratianus in aliis exceptionibus, quas adduxerat; ait enim Ecclesias nova consecratione indigere, si *aut ab igne exustæ, aut sanguinis effusione, aut cujuscumque semine pollutæ*. Si jus postea receptum perpenderimus, nihil erit improbandum, imo quoties Ecclesiæ judicio gravissimo tales consecrationibus Templorum præstitutæ sunt regulæ, illis omnino erit obtemperandum, præsertim quod de disciplinæ materie agatur, quæ pro variis modo temporum, modo locorum rationibus varia esse solet, & cujus ratio perpetua non est. Verum si cum Gratiano, aut cum quovis alio privato homine hujus disciplinæ auctore congredi velimus, dicere non dubitabimus hæc cum propositis rei ipsius principiis minime consonare. Consecratio Ecclesiarum Baptismati fidelium comparatur; imo in consecratione Ecclesiarum fidelium Baptismus significatur; ita ratiocinantur undecimi sæculi Scriptores. Si ita se se res habet, quomodo per effusionem sangui-

guinis, aut semine cujuscumque polluta Ecclesia nova consecratione indigebit, si per hujusmodi crimina fidelium animæ novo Baptismate non abluuntur? Aut si Ecclesiæ per hujusmodi crimina pollui censentur ita, ut nova indigeant consecratione, cur per alia atrociora etiam crimina novam consecrationem non expostulabunt? Quod autem dicitur, Templa rursus esse consecranda, si exusta fuerint, id non est adjecta generali regulæ exceptio, non enim tum secunda consecratio Templi appellabitur, sed prima consecratio Templi posterioris. Peterem itidem a Gratiano, cur potius mentionem fecerit de ædificio igne combusto, non autem de Templo, quod vel vetustate, vel alia quacumque de caussa collapsum fuerit? Num hi casus simili exceptione non comprehendentur?

En quibus difficultatibus sese Gratianus involverit in hac sua nova disciplina, quam deinde ob eximiam Gratianeorum canonum existimationem receptam fuisse scimus, atque in germanos sacræ prudentiæ recentioris codices translatam, assiduoque usu confirmatam, ne dixerim variis interpretum commentariis explanatam. Ego, cum in unaquaque re originem potissimum, & caussas inspiciendas esse arbitratus fuerim, nihil aliud in hac parte dici posse existimo, quam parendum esse recepto juri, qualiscumque fuerit caussa, unde inductum est, quoties de meris agitur Ecclesiasticæ disciplinæ capitibus. Sed interea licebit eruditioribus ad auctores privatos hujusmodi disciplinarum respicere, atque eorundem studia minus probare, qui commento suo talem disciplinam sequendam proposuerint, quæ ab ipsis jactis illorum principiis abhorrere videatur.

Nondum tamen a Gratiano recedendum esse censeo, nisi graviorem aliam suspicionem meam aperiam jamdudum mihi subortam, qua clarius adpareat, undenam Gratianus idem hæc omnia describere ac perstringere omnino potuerit, eademque Nicæno Concilio tribuere. Isaacus Hebertus Parisiensis Ecclesiæ Canonicus edidit librum Pontificalem Ecclesiæ Græcæ, in quo pag. mihi 666. extant nomine Tarasii Patriarchæ Orationes nonnullæ ad aperiendam Ecclesiam profanatam. Prior oratio pertinet ad expiandam Ecclesiam ab Hæreticis profanatam. Altera pertinet ad Ecclesiam reconciliandam, quam Ethnici superstitiosis ritibus inquinaverint, Tertia demum continet reconciliationem Ecclesiæ, in qua homicidium perpetratum fuerit. Itaque ego arbitror Gratianum ex hisce orationibus canonem perstrinxisse, quem Nicæno Concilio deinde tribuit. Fateor, Gratianus non egit de reconciliatione Ecclesiæ ab Ethnicis, aut Hæreticis violatæ. Sed forte illud omisit, quia Gratiani ætate reconciliationum hujusmodi nullæ erant occasiones. Sed, inquies, quid commune habent orationes Tarasii cum Nicæno Concilio? Respondeo, nihil magis apud Gratianum. Etenim Tarasius Patriarcha erat Constantinopolitanus, quo tempore Nicænum Concilium II. celebratum est anno 787. is acerrimus fuit Hæreticorum Iconomachorum adversarius, & in Concilio strenuum sese exhibuit veræ fidei propugnatorem. Quid ergo facilius esse poterat Gratiano, quam doctrinam Tarasii fusis orationibus extensam paucis perstringere, eandemque adinstar canonis in suum codicem relatam Nicæno Concilio adscribere?

Quæ si vera sunt, quid magis necessarium, aut quid convenientius esse potest ad obtinendam germanam Gratianei canonis interpretationem, quam eundem canonem ad Tarasianas orationes reducere, & cum illis omnino conferre? Itaque Tarasius in oratione I. formulam descripsit reconciliandi Ecclesiam ab hæreticis profanatam. Nihil autem ibidem est, quod ad rem nostram peculiari indigeat observatione. Sequitur altera oratio de reconciliatione Ecclesiæ ab Ethnicis profanatæ, neque hic aliquid peculiariter animadvertendum occurrit. Potius consistendum in oratione postrema, quam unam Gratianus, ut arbitror, perstringere voluit. Ibi proponitur expiatio Ecclesiæ, in qua factum fuerit homicidium his verbis: *Domine Deus noster, qui propter multam, ac inenarrabilem bonitatem tuam dignatus es, ut hoc Templum tuum vocaretur inaccessibilis, & incircumscripta gloria tua tabernaculum per sanctissimi, & vivifici spiritus tui operationem sanctificatum: nunc vero propter multitudinem peccatorum nostrorum permisisti, ut illud pollueretur violenta morte hominis ad imaginem tuam formati, ex invidia diaboli, qui ab initio fuit homicida. Tu rursus per multam, & immensam misericordiam tuam, nostram, licet peccatorum, & inutilium servorum tuorum postulationem suscipiens ex pura tibi fide oblatam, expurga domum hanc, & Altare, quod in ea est, per adventum Spi-*

Spiritus Sancti tui, primamque ipsius gratiam renova, ad celebrationem nominis tui inoffensam, ad oblationem acceptabilem Sacrificii incruenti, ad gloriam, & laudem clementiæ tuæ. Tu etiam domine omnium, qui solus natura purus es, & sanctissimus, qui cuncta sanctificas verbo tuo, tu nos etiam toto corde te quærentes expurga ab omni labe carnis, & spiritus, cogitationum dubiarum, & conscientiæ perplexa. Quoniam tu es sanctificatio nostra, tibique gloriam reddimus Patri, & Filio, & Spiritui Sancto, nunc, & semper, & in sæcula sæculorum. Sic descripta est integra Tarasii oratio, ex qua deducitur Templum reconciliandum esse, quotiescumque homicidium fuerit in eodem perpetratum, proptereaque exceptio illa Gratiani *aut sanguinis effusione* valde perstricta est, nec generatim de homicidio intelligi potest, proptereaque jure redarguere possemus Gratianum, quidquid deinde post ipsum obtinuerit, quod mutilata de more suo veterum monumenta, atque sententias ad nos usque transmiserit. In eodem Codice post hanc Tarasii orationem ita sequitur ex ejusdem Tarasii verbis: *Dicitur autem hæc oratio in aperiendo Templo, in quo animal irrationale secundum ritum veteris legis mactatum est impurum, nec sacrificio aptum, sive generavit; immutante paullisper Pontifice ab his verbis: morte violenta, usque ad hæc: ab initio homicida, ac dicente de animali occiso ita: qui permisisti, ut illud invidia diaboli per mortem irrationalis animalis secundum veterem legem sanctam tuam ad sacrificium non idonei, nec mundi &c. Deinde adjiciente, Tu vero per multam &c. De animali vero generante ita: qui permisisti illud pollui per invidiam diaboli irrationalis animalis generatione secundum legem sanctam tuam veterem ad sacrificium nec apti, nec mundi: tandem illud adjiciente: Tu rursus &c. usque ad finem orationis.* His omnibus agnosco explicata clarius illa subobscura Gratiani verba: *aut sanguinis effusione, aut cujuscumque semine polluta.* Quippe reconciliari opus erat ex sententia Tarasii Ecclesias, quoties, aut sanguis animalis cujuspiam in Altari fuisset mactatus Sacrificio improbato, atque execrabili, quod ab Ethnicis factum olim lugebat Optatus Milevitanus; item ex ejusdem Tarasii sententia reconcilianda erat Ecclesia, quoties animalia quæque polluta in Ecclesia fuissent ad animalis generationem; visum enim fuit etiam apud Ethnicos valde indignum, ut etiam in Deorum Delubris generationi daretur opera. Hinc Plato lib. 12. de legibus scribit indictam fuisse capitis pœnam illis, qui coitus hujusmodi haberent, quod irritari ea ratione numina arbitrarentur, atque ab ipso Templo recedere. Quicumque hæc omnia conferendo perpendet, facile agnoscet, qualis capienda sit, & quæ commoda habeatur Gratianei canonis interpretatio, quam a germana Auctorum suorum sententia & Glossographi, & Interpretes mirum in modum detorserunt.

Can. 3. dist. 71. & Can. 23. cau. 7. q. 1.

In canone 16. Nicæni Concilii leguntur duo Gratiani fragmenta, scilicet can. 23. cau. 7. qu. 1. & can. 3. dist. 71. Gratianus sequutus est Isidori Mercatoris interpretationem. Ego Dionysium Exiguum sequendum potius arbitror ita scribentem: *Quicumque temere, ac periculose, neque timorem Dei præ oculis habentes, nec Ecclesiasticam regulam agnoscentes, discedunt ab Ecclesia Presbyteri, aut Diaconi, vel quicumque sub regula prorsus existunt, hi nequaquam debent in aliam Ecclesiam recipi, sed omnem necessitatem convenit illis imponi, ut ad suas Parochias revertantur; quod si non fecerint, oportet eos communione privari.* Huc usque canon 23. apud Gratianum. Sequuntur verba canonis 3. *Si quis autem ad alium pertinentem audacter invadere, & in sua Ecclesia ordinare tentaverit, non consentiente Episcopo, a quo discessit is, qui regula mancipatur, ordinatio hujuscemodi irrita comprobetur.* Nihil sane est hac disciplina vetere ætate firmius, quodque magis, & fere quotidianis sanctionibus promulgatum. Unum adfero antiquissimum Turinense Concilium anni 397. ubi can. 7. ita legitur: *Nec illud prætermittendum, quod Synodi sententia definitum fuit, ut Clericum alterius secundum statuta canonum nemo suscipiat, neque sua Ecclesia, licet in alio gradu, audeat ordinare, neque abjectum in communionem recipiat.*

Can. 1. dist. 73.

Nicæni Concilii Sanctionibus accenseri solent exemplaria Formatarum Epistolarum, quorum unum profertur a Gratiano quasi ex Nicæno Concilio in can. 1. dist. 73. quanquam neque inter viginti Nicænæ Synodi canones, neque in Arabicis Nicæni Concilii editionibus inveniatur. Imo si Gratianeam scriptionem, qualis jacet, consideremus, cum in ipsa Burchardi VVormaciensis nomen inscriptum sit, & nota adjecta fuerit

Do-

Dominicæ Incarnationis anni 1012. liquet manifestissime eandem formulam longe esse Nicæno Concilio posteriorem. Ad assequendam hujus rei notitiam animadvertere in primis juvabit in Nicæno Concilio can. 15. & 16. Decretum legi, ut nemo ex Clericis de sua Provincia alio migret sine consensu, aut auctoritate proprii Episcopi. Hic Episcopi consensus, ne fraus Nicæno canoni fieret, solebat non nudis verbis concipi, sed scriptura significari, quæ *Epistola Formata* appellabatur. Imo & posteriore ætate, ut fraudibus quibuscumque vagantium Clericorum obviam iretur, nonnullæ adinventæ sunt notæ, quibus legitimæ Epistolæ Formatæ dignoscerentur, atque ab apocryphis secernerentur. Videlicet inductum est, ut certi Græcarum literarum characteres adjicerentur, de quibus suo loco sermonem instituam, præsertim ad canon. 2. dist. 73. ubi de Attico Episcopo Constantinopolitano. Quum itaque Formatarum hujusmodi Epistolarum exemplaria fieri cœperint, & variis distingui notis circa sæculum 7. aut 8. Ecclesiastici auctores non solum illarum originem Nicæno Concilio adtribuerunt, ut major ipsis auctoritas accederet, verum etiam quasi in Nicæno Concilio editæ fuissent, proposuerunt. Hinc Regino in lib. 1. de Ecclesiasticis disciplinis ad cap. 437. ait: *Nicena Synodus hunc ordinem inter Episcopos in faciendis Epistolis conservandum esse instituit*, post quæ verba in laudato capite exhibet Græcas literas, earumque ordinem, quo suo tempore eædem disponebantur, atque exarabantur. Deinde in cap. 438. subdit exemplar Formatæ Epistolæ nomine Rathbodi Trevirensis, & cap. 439. aliud exemplar nomine Dadonis VVirdunensis; atque hoc posterius exemplar illud ipsum est, quod Gratianus nomine Nicænæ Synodi retulit in dictum canonem 1. dist. 73. exceptis tantummodo nominibus, quæ apud Gratianum diversa sunt; habet enim Regino: *Reverendissimo, & Sanctissimo Rathbodo Trevirensis Ecclesiæ Archiepiscopo Dado VVirdunensis Ecclesiæ devotus Gregis Christi famulus in Domino vero Rege summæ Felicitatis beatitudinem. Cum sancta Catholica Ecclesia prompta sit sequi documenta Evangelica &c.* Quæ sequuntur, cum Gratiano consonant, iis verbis exceptis, quæ hic subjiciam. Ubi Gratianus habet: *nomine Hermannus*, Regino scripserat: *nomine Adruinus*. Deinde ubi Gratianus ait: *Ego inquam &c.* Regino hæc addiderat: *Ego inquam in nomine Patris, & Filii, & Spiritus Sancti, & in Unitate Sanctæ Ecclesiæ, in qua Petro datum est jus ligandi, atque solvendi, absolvo. Dado humilis Episcopus Presbyterum Adruinum de Civitate VVirdunensi Indictione* IX. *& licentiam de vobis Rathbode venerabilis Archiepiscopo inthronizandi eum in quacumque Ecclesia vultis vestra parecchia. Dilectam paternitatem vestram virtutum floribus insignitam omnipotens Deus conservare dignetur. Amen.* Π. Τ. Α. Π. Δ. Α. Π. Δ. Ω. DCCLXXVII. *data* V. *Idus Maii anno Dominicæ Incarnationis* DCCCCVI. *Indictione* IX. Hic erat annus, quo scribebat Regino, qui exemplar istud ipse formaverat studiosos rerum Ecclesiasticarum erudiendi gratia, & quidem disciplinæ suorum temporum accommodatum, omnia tamen ad Concilium Nicænum referens, a quo primam Formatarum originem repetendam esse agnoverat. In hanc Reginonis formulam intendit Burchardus VVormaciensis, dum suam collectionem Canonum adornaret; eandemque ipse collectioni suæ quasi ex Nicæna Synodo depromtam inseruit, omittens tamen nomina Rathbodi, Dadonis, & Adruini, at vice illorum suum inserens nomen, & VValterii Spirensis Episcopi, & Ecmanni Presbyteri, cujus gratia Epistolam Formatam se concedere fingebat. A Burchardi collectione (quocumque modo id acciderit, nihil refert) translatum hoc exemplar fuit eisdem verbis in collectionem Gratiani, nisi forte quis Editionis varietatem agnoscere velit in nomine Hermanni, qui apud Burchardum dicitur Ecmannus. Sed hoc levissimum est. Illud observasse juvabit potius, memoratum canonem 1. dist. 73. nullo modo tribui posse Nicæno Concilio, sed posterioris temporis auctorem habere, eum scilicet, qui conscribendis Formatarum exemplaribus delectaretur, & vix ad Nicænum Concilium ea de caussa referri posse, quod de Formatis Epistolis in Nicæno eodem Concilio quidpiam definitum fuerit.

Can. 4. dist. 81.

Severa olim fuit in Clericorum Ordinationibus Ecclesiastica disciplina, qua videlicet a sacris Ordinibus, sive recipiendis, sive receptis arcebatur, quicumque gravi crimine maculatus extitisset, ex iis videlicet, quibus publica pœnitentia infligi solebat. Hanc disciplinam apertissimam facit canon 4. dist. 81. sive

can. 9.

can. 9. Nicænus, cujus verba hæc sunt ex interpretatione Dionysii Exigui: *Si qui Presbyteri sine examine sunt provecti, vel, cum discuterentur, peccata sua confessi sunt, & homines contra canones commoti, manus confessis imponere tentaverunt, tales regula non admittit, quia quod irreprehensibile est, Catholica defendit Ecclesia.* Hæc sane fuit veterum Patrum sententia constans, atque perpetua, juxta quam S. Isidorus Hispalensis in lib. 2. de Offic. Eccles. cap. 5. ita scribit: *Quod autem qui post baptismum aliquo mortali peccato corruptus ad Sacerdotium non promoveatur, lex ipsa testatur...... Si enim is, qui in Episcopatu mortale aliquod peccatum admiserit, non debet offerre panes Domino, quanto magis ante Ordinationem peccator inventus, repudiari debet, ut non ordinetur? Quapropter quia lex peccatores a Sacerdotio removet, consideret unusquisque, sciens quia potentes potenter patientur tormenta &c.* Cum vero generalia sunt Nicæni Concilii verba, non erit abs re paraphrasim Arabicam Josephi Ægyptii in hunc locum adferre, quæ ita concepta est ad eundem Nicænum Canonem 9. *Quicumque Presbyter constituitur sine examine, aut disquisitione in eum, aut fuit extraneus, sive incognitus in ista Provincia, nec priorem habuit Ordinationem ante istud tempus, quo constitutus est, & de diversis criminibus, magnisque peccatis suspectus, priora sua peccata confessus fuerit, atque ex iis sunt peccatis, quæ ipsorum reos excommunicationi subjiciunt, & pro quibus severa illi opus est pœnitentia, cujusmodi sunt duas, vel tres uxores ducere, aut eam, quæ a viro discessit, vel qui Deum blasphemavit; aut hæreticus antea fuit, aut etiam Idolis Sacerdos fuit, aut qui sacrificia iis immolavit, aut oblationes obtulit, aut suffimenta iis adolevit, aut Astrologus fuit, aut hariolus, aut divinator, aut incantator, aut etiam, qui magia, augurio, & divinatione usus est, vel alia aliqua re a nobis prohibita. Qui igitur hoc modo factus fuerit Presbyter, statuta nostra eum non admittent; quoniam Sancta Apostolica Ecclesia nullum admittit, nisi qui integer vitæ, scelerisque purus, & a culpis, omnibusque hisce criminibus immunis est: nisi forsitan hujusmodi peccata ab eo perpetrata fuerint, priusquam religionem, atque ordinationem amplexus est; & hæres de novo constituta sunt.* Num Josephus Ægyptius Nicænorum Patrum mentem prorsus attigerit, definire non ausim; valde enim dubito, quin potius juxta sui temporis disciplinam benigniorem ipse generalia Concilii verba explicaverit. Quidquid tamen sit, semper adnotasse juvabit, quomodo Nicæni Concilii prudentiam posterioris ætatis Scriptores intellexerint, exteri præsertim & a nostris Provinciis longe remoti, quibus si deinde adjunxerimus nostrates, facile percipiemus, quemadmodum hac in parte humanior sit in ordinationibus Sacerdotum hodierna disciplina, quam fuerit vetus, juxta quam nemo, nisi prorsus innocens, post baptismum in Sacerdotem eligebatur.

Urgent idipsum Nicæni Patres in canone 10. quem Gratianus refert in can. 5. dist. 81. Dionysius Exiguus canonem ita interpretatus est: *Quicumque de lapsis ad Ordinem Cleri promoti sunt per ignorantiam, vel per ordinantium dissimulationem, hoc Ecclesiastica non præjudicat regula, cogniti namque deponantur.* Sunt qui nomine *Ecclesiastica regula*, de qua hoc in loco fit mentio, intelligunt canonem 62. ex Apostolicis. Mihi aliud placet; etsi enim in ipso canone 62. quidpiam reperiatur, ex quo Ordinationes lapsorum prohibitas fuisse apertissime constet, non est tamen cur exinde concludam Nicænis Patribus fuisse agnitos canones illos, præsertim posteriores, qui Apostolis tribuuntur; etenim nomine *Ecclesiastica regula* illam eandem intelligo, quam in præcedente canone Nicæni ipsi Patres constituerant, scilicet canone 4. dist. 81.

Can. 5. dist. 81.

Nemo vel leviter in Ecclesiastica disciplina eruditus inficiari potest, Diaconos etiam a prisca ætate ambitu inordinato elatos primos honores in Ecclesiis adfectasse: Cum enim ad ipsos Ecclesiastici peculii cura, atque administratio pertineret, præsertim vero annuas illi menstruas, diurnasque portiones inter Sacerdotes, & Clericos inferiores distribuerent, cœperunt non Presbyteris tantum, sed ipsis etiam Episcopis dominari. Testem appello Hieronymum de hac re frequentissime conquestum, ubi præsertim in Epistol. 85. ita asserit. *Audio quendam ad tantam erupisse vecordiam, ut Diaconos Presbyteris, idest Episcopis anteferret. Quid patitur mensuram, & viduarum minister, ut supra eos tumidus se efferat, ad quorum preces Christi Corpus, & Sanguis conficitur?* Huic inverso Ministrorum Ordini restituendo vetustissi-

Can. 14. dist. 93.

ftissima ipsa Concilia operam dederunt, ut patet ex Concilio Laodiceno can. 20. item ex Concilio Nicæno can. 18. quem Gratianus descripsit in can. 14. dist. 93. Referam verba Dionysii Exigui, tamquam antiquissimi interpretis: *Pervenit ad sanctum, magnumque Concilium, quod in quibusdam locis, & Civitatibus Presbyteris gratiam Sacræ Communionis* Diaconi *porrigant; quod nec regula, nec consuetudo tradidit, ut ab iis, qui potestatem non habent offerendi, illi, qui offerunt, Christi Corpus accipiant. Necnon & illud innotuit, quod quidam Diaconi ante Episcopos sacra oblata contingant. Hæc igitur omnia resecentur, & in sua Diaconi mensura permaneant, scientes, quod Episcoporum quidem Ministri sint, inferiores autem Presbyteris habeantur per ordinem. Ergo post Presbyteros gratiam sacræ Communionis accipiant, aut Episcopo eis, aut Presbytero porrigente. Sed nec sedere in medio Presbyterorum Diaconis liceat, quia si hoc fiat, præter regulam, & ordinem probatur existere. Si quis autem etiam post has definitiones obedire noluerit, a ministerio cessare debebit.* Cum hac interpretatione consonant plurimum illæ, quas eruditi viri etiam recentiore ætate ex Græcis exemplaribus elucubrarunt. Consonat præterea Codex, qui dicitur apud Justellum, *Canonum Ecclesiæ universæ*; necnon prisca editio Latina apud eundem Collectorem Tom. 1. pag. mihi 285. Gratianus in prioribus sui canonis verbis sequutus omnino est interpretationem Isidori Mercatoris, usque ad vers. *Hæc ergo &c.* Isidorus autem in sequentibus ita scribit: *Hæc ergo omnia amputentur, & maneant Diaconi intra suam propriam mensuram scientes, quia Episcoporum quidem Ministri sunt, Presbyteris autem inferiores. Accipiant ergo secundum Ordinem post Presbyteros ab Episcopo, vel a Presbytero sacram Communionem. Quod si non fuerit in præsenti vel Episcopus, vel Presbyter, tunc ipsi proferant, & edant. Sed nec sedere quidem licet in medio Presbyterorum Diacones; extra regulam enim est, ut hoc fiat. Si quis autem non vult his sufficiens esse post hanc definitionem, cesset esse Diaconus.* Porro hic canon ita descriptus est numero 14. apud eundem Isidorum, licet apud alios Collectores sit numero 18. Quidquid vero sancti veteres Patres adversus hunc Diaconorum ambitum declamaverint, ac constituerint, non defuerunt tamen etiam recentiore ætate Diaconi, qui supra Presbyteros ipsos sese extulerint, ii præsertim, qui Diaconorum Principes, sive Archidiaconi audiunt; imo apud Græcos tanto in honore habita est dignitas Chartophylacis, sive Diaconi Archivio præpositi, ut etiam supra Episcopos ipsos prærogativam haberet, quemadmodum Balsamon in Commentariis ad hunc Nicænum canonem aperte testatur.

In referendo canone 52. cau. 1. qu. 1. qui idem est cum canone 19. ex Nicænis, Gratianus sequutus est Isidori Mercatoris interpretationem, quæ sane minus integra esse videtur, quoties cum ceteris, & melioris quidem notæ exemplaribus conferatur. Non recedo a Dionysio Exiguo, cum quo reliqui Interpretes universi consonant. Ita ille: *De Paullianistis ad Ecclesiam Catholicam confugientibus definitio prolata est, ut baptizentur omnimodis. Siqui autem de his prateritо tempore fuerint in Clero, siquidem immaculati, & inreprehensibiles adparuerint, baptizati ordinentur ab Episcopo Ecclesiæ Catholicæ. Quod si discussio incongruos eos invenerit, abjici tales conveniet. Similiter autem & de Diaconissis, & omnino de his, qui sub regula versantur, hac forma servabitur. Meminimus autem de Diaconissis, quæ in eodem habitu esse probantur, quod non habeant aliquam manus impositionem, & ideo modis omnibus eas inter Laicos deputari.* Tria itaque hoc in canone deprehendimus. Primum pertinet ad Paullianistas rebaptizandos, alterum ad ordinatos illos, qui rebaptizari debuerunt, postremum dein ad Diaconissas. Et quidem jure optimo Paullianistarum baptisma rejiciendum fuerat, cum ab ipsis depravatam fuisse baptismatis formulam veteres testentur, quemadmodum liquere potest ex can. 53. cau. 1. qu. 1. S. Augustinus in lib. de hæresibus ad Quodvultdeum hæresi 44. ita scribit: *Paulliani a Paullo Samosateno dicti Christum non semper fuisse dicunt, sed ejus initium, ex quo de Maria natus est, asseverant. Sed nec aliquid amplius, quam hominem putant. Ista hæresis aliquando cujusdam Artemonis fuit; sed cum defecisset, instaurata est a Paullo, & postea sic a Photino confirmata, ut Photiniani, quam Paulliani crebrius nuncupentur. Istos sane Paullianos baptizandos esse in Ecclesia Catholica Nicæno Concilio constitutum est; unde credendum est, eos regulam baptismatis non tenere, quam secum multi hæretici, cum de Catholica fide discederent, abstulerunt,* eam-

Can. 52. cau. 1. q. 1.

eamque custodiunt. Gratianus, & Isidorus Mercator Paullianistis Cataphryges adjunxerunt. Cataphryges, aut etiam Phryges dicti sunt hæretici, qui Montani ex Phrygiæ partibus oriundi erroribus adhæserunt. Porro Montanus, cum se Spiritum Sanctum assereret, asseclis suis præceperat, ut in nomine Montani baptisma conferrent; quod sane nemo non videt, ita baptismo Christi injuriosum esse, ut verus baptismus appellari omnino ille non possit, qui ea formula collatus proponatur. Atque in hac parte non est aliud, ex quo Gratianum, seu potius Isidorum Mercatorem reprehendamus, nisi quod Nicænis Canonibus quidpiam adjicere voluerint; ceterum nihil adjecerunt, quod sententiæ Nicænorum Patrum opponatur. Nicæni autem Patres de Paullianistis potius, quam de Montanistis sermonem fecere, quod Paulli Samosateni hæresis recentior esset, & adhuc apud quamplures vigeret, at vero hæresis Montani jamdiu eliminata fuisset. Altera hujus canonis pars, quæ spectat ad rebaptizandos eos, atque iterum ordinandos, qui apud Paullianistas baptizati antea fuerant, clarissima est; tum demum autem reordinationi locum fieri debere voluerunt Sancti Patres, quoties de Viris ageretur & eximiis doctrina, & moribus integerrimis. Quod vero in postrema canonis parte subditur de Diaconissis, varias vulgo patitur apud eruditos interpretationes. Inane prorsus esset studium, quo quid unusquisque suo ingenio indulturus ad hanc rem explanandam senserit, hocce in loco congererem. Tantum attingam ea, quæ videntur Nicænorum Patrum sententiæ magis consentanea. Quod superius in eodem canone 19. de Clericis rebaptizandis, atque iterum ordinandis statutum fuerat, extendere volebant Nicæni Antistites ad Diaconissas, ceterasque personas, quæ in canone, sive Catalogo ministrantium Ecclesiasticorum descriptæ essent; ut scilicet, quoties tales Diaconissæ essent, quæ non servata Sacramenti forma a Paullianistis baptizatæ proponerentur, baptisma rursus susciperent, ac rursus habita meritorum ratione consecrarentur. Diaconissarum autem facienda erat mentio specialis, quia Clericorum nomine non veniebant illæ, & de Clericis tantummodo concepta erant priora canonis verba. Gratianus sequutus Isidorum Mercatorem de Diaconissis nihil attigit, sed potius pro Diaconissis *Diaconus*, sive, ut alii apud Isidorum legunt, *Diacones* interpretatus est. Ceterum Diaconissas Ecclesiasticis Officiis quodammodo addictas apud veteres fuisse, nemo est, qui ignorat, ut proinde nil mirum sit parem cum Clericis & Diaconissis ordinationum disciplinam fuisse servatam; erat enim Diaconissarum Officium hujusmodi, ut illæ tenerentur ad Cathecumenarum mulierum institutiones, quemadmodum Diaconi in adjuvandis Cathecumenis masculis exercebantur. Sic in Concilio Carthaginensi vulgo 4. can. 10. legitur: *Vidua vel Sanctimoniales, quæ ad ministerium baptizandarum mulierum eliguntur, tam instructæ sint ad Officium, ut possint apto, & sano sermone docere imperitas, & rusticas mulieres, quo tempore baptizandæ sunt, qualiter baptizatori interrogata respondeant, & qualiter accepto baptismate vivant.*

Can. 8. cau. 1. q. 7. paullo aliter legendus est, ac legatur apud Gratianum, quemadmodum in parte observaverunt Romani Correctores. Ita habet Dionysius Exiguus interpretans Nicænum canonem 8. *De his, qui se cognominant Catharos, idest mundos, si aliquando venerint ad Ecclesiam Catholicam, placuit sancto, & magno Concilio, ut impositionem manus accipientes, sic in Clero permaneant. Hæc autem præ omnibus eos scriptis convenit profiteri, quod Catholica, & Apostolica Ecclesiæ dogmata suscipiant, & sequantur, idest & bigamis se communicare, & his, qui in persecutione prolapsi sunt, erga quos & spatia constituta sunt, & tempora definita, ita ut Ecclesiæ Catholicæ, & Apostolicæ placita sequantur in omnibus* &c. Catharorum nomine significari Novatianos nemo est, qui dubitet, cum eos Catharos, sive puros sese dicere consuevisse tota propemodum testetur, Ambrosius de pœnit. lib. 1. c. 1. Hieronymus in Oseam cap. 13. Eusebius lib. 6. Histor. Ecclesiast. cap. 43. Augustinus de hæresibus, & Epiphanius hæresi 59. Sententia itaque Nicæni canonis ea est, ut Novatiani jam ordinati apud suos, quoties ad Ecclesiam revertantur, in suum Ordinem recipiantur, ex quadam Ecclesiastica dispensatione, atque œconomia, ut scilicet facilius illi ad unitatem redirent; quemadmodum simili dispensatione usos fuisse Ecclesiasticos Patres posteriore ætate in Donatistarum causa scimus ex S. Augustino in Breviculo collationis cum Donatistis, & in lib. 2. contra Cresconium cap. 31.

Can. 8. cau. 1. q. 7.

Recipiebantur autem conversi in Clerum non per novam Ordinationem, sed per manus impositionem reconciliatoriam; quamobrem anteferenda est interpretatio Dionysii Exigui interpretationi Gratianeæ; siquidem ubi Gratianus habet: *ut Ordinentur*, Dionysius Exiguus scripsit: *ut impositionem manus accipientes*; alii autem Interpretes Græcam scripturam sequentes ita scripserunt: *ut impositis eis manibus sic in Clero permaneant*; & auctor Codicis canonum Ecclesiæ universæ: *ut accepta manuum impositione sic in Clero maneant*. Revera si Gratiani interpretationem, quæ plurimum consonat cum Isidoro Mercatore, sequi deberemus, minus congrua statim videretur Concilii Nicæni sententia. Vel enim de illis Novatianis agebatur, qui jam fuerant Clerici apud hæreticos ordinati; & frustra ordinatio repetenda fuisset, cum ordinationi nihil obesset hæresis ordinantium; vel agebatur de illis, qui sacram Ordinationem consequuti non fuissent; ac tum nulla ratio suaderet, ut hujusmodi Laici recens conversi ad Catholicam unitatem sacris initiarentur ordinibus, & Clericorum censui adscriberentur. Alio autem tendere nequit mens Nicænorum Patrum, qualis in integro canone adparet, quam ut unusquisque conversus a priore gradu minime abjiciatur, non ut ad ulteriores gradus promoveatur. Si quis forte interrogaverit, cur Isidorus Mercator, quem Gratianus sequutus est hac in parte, hanc potius interpretationem adtulerit, facile responderim, me suspicari deceptum fuisse Isidorum ex illa interpretatione Græci canonis Nicæni, quæ exhibita est petentibus Episcopis Africanis, ut superius attigimus initio hujus capitis; etenim apud Africanos hæc exhibita fuerat Græci canonis interpretatio: *Si aliquando venerant ad Catholicam Ecclesiam Cathari, placuit sicut & magna Synodo eos ordinatos manere in Clero*. Sane hoc in loco verba illa, *eos ordinatos* hanc sententiam habent, ac si dicatur, *eos qui prius ordinati erant*, quam verborum significationem imperitus collector non servavit, sed aliter intelligens hisce potius verbis explicavit: *ut ordinentur, & sic maneant in Clero*.

Can. 19. cau. 7. qu. 1.

Can. 19. cau. 7. q. 1. hisce verbis legendus est ex interpretatione Dionysii Exigui ad Nicænum canonem 15. *Propter multam perturbationem* (interpretantur alii: *propter multum tumultum*), *& seditiones, quæ fiunt, placuit consuetudinem omnimodis amputari, quæ præter regulam in quibusdam partibus videtur admissa, ita ut de civitate ad civitatem, non Episcopus, non Presbyter, non Diaconus transferatur. Si quis autem post definitionem Sancti, & Magni Concilii tale quid agere tentaverit, & se hujuscemodi negotio manciparit, hoc factum prorsus in irritum ducatur, & restituatur Ecclesiæ, cui fuit Episcopus, aut Presbyter, aut Diaconus ordinatus*. Agnoscimus hic vetustissimam illam disciplinam, juxta quam vetitum erat Episcopis, & Clericis de una in aliam Ecclesiam transferri, atque ad id respiciens Hieronymus ad Oceanum ita scribit: *In Nicæna Synodo a Patribus decretum, ne de alia in aliam Ecclesia Episcopus transferatur*. Porro hujus interdicti ratio ea non erat qualem recentiores interpretes ingeniose potius, quam vere excogitarunt, quasi videlicet in translationibus Episcoporum, ac Clericorum conjugium spirituale, quod inter ipsos, & Ecclesiam contractum dicitur, quodammodo dissolvatur: sed potius repetenda est ex eo, quod in hisce Episcoporum, Clericorumque translationibus ut plurimum seditiones, ac tumultus populorum concitabantur, quemadmodum ex prioribus hujus canonis verbis manifesto liquet. Atque hinc fieri aliquando potuit, ut ubi non ex concitata seditione, nec tumultu facto Episcopus quispiam, aut Clericus prudenti Consacerdotum judicio, præsertim re in Synodo mature discussa, ad aliam Ecclesiam transferendus esset, id facile admissum fuerit, ac probatum; quemadmodum Gregorium Theologum primum Sasimorum Episcopum fuisse testatur Hieronymus in Catalogo; deinde Nazianzenæ Ecclesiæ fuisse præfectum, postremo ad Constantinopolitanam Sedem translatum omnes tradunt, quin tamen Nicæno Canoni injuria ulla facta fuerit; nec enim aut Gregorius ipse qui translatus est, aut illi Episcopi, quorum auctoritate facta est illius translatio, Nicænum canonem ignorabant, nec cognitum violare voluerunt, cum recens lex esset, & eodem sæculo lata.

Can. 4. cau. 11. qu. 1.

Falso Nicænæ Synodo tributus est canon 4. cau. 11. qu. 1. non solum enim desideratur inter vulgatos Nicæni Concilii canones viginti, sed etiam in Arabicis, aut aliis quibuscunque monumentis, quæ saltem verosimilia apud eruditos habentur. Video tamen, undenam

deci-

decipi potuerit Gratianus. In epistola 2. Julii Papæ ad Orientales cap. 34. hæc leguntur: *Similiter statuit præfata Synodus, ut nullum sententia, nisi a suo judice dicta constringat. Judices autem alii esse non debeant, quam quos ipse, qui impetitur, elegerit, aut quos suo cum consensu hæc Sancta Sedes, aut ejus Primates auctoritate hujus Sanctæ Sedis delegaverint, &c.* Quicunque postrema hæc cum Gratianeo contulerit, facile agnoscet ex hac Julii epistola depromtum fuisse Gratianeum caput, ideo forte laudatum Nicæni Concilii nomine, quod exhibeatur Julius Pontifex Maximus idipsum nomine illius Synodi laudasse, de qua antea fuerat loquutus; loquutus autem fuerat de Nicæna. Quis vero hodie ignorat hanc vulgatam Julii epistolam ad ementitas Pseudoisidori merces pertinere, nulloque propterea in pretio habendam esse? Id suo loco demonstrabitur perspicuis argumentis. Interea vero observare sufficiat, hæc Julii verba in parte depromta fuisse ex legibus Theodosii, quemadmodum constat ex lege 2. de re judicata in Codice Theodosiano ibi: *In privatorum causis hujusmodi forma servetur, ne quemquam litigatorum sententia non a suo judice dicta constringat.* Hæc verba Theodosii Imperatoris Julio Pontifici adtribuere ausus est Isidorus, imo eo progressus est, ut ex Concilio, quod Julium ipsum præcesserat, recitaret. Imo & eandem sententiam adtribuit Zephirino Papæ in epist. 1. quem ita sancientem inducit: *nullum namque eorum sententia a non suo judice dicta constringat, quia & leges sæculi idipsum fieri præcipiunt*: item adtribuit Eusebio Papæ in epist. 3. Sane nescio qua fronte hæc tanquam veterum Pontificum monumenta Pseudoisidorus primum adduxerit, deinde vero ita adscripserit Julio Papæ, ut per ipsum ad Nicænum Concilium referrentur. Quidquid vero sit de memorati fragmenti auctoritate, facile suspicor, ubi agitur de judicum electione per reum facienda, id pertinere ad disciplinam Africanæ Ecclesiæ, & ex quodam Carthaginensi potius, quam Nicæno Concilio desumtum esse. Revera caput 33. epistolæ ejusdem Julio Papæ adscriptæ desumtum videtur ex Concilio Carthaginensi 2. can. 6. Carthaginensi 4. cap. 58. & Carthaginensi 7. cap. 1. & 2. Quis itaque facile non concludet caput 34. ejusdem epistolæ, cujus initium est: *Similiter statuit præfata Synodus*, ad Synodum quamdam Carthaginensem referri debere? Nec enim erit, cur Gratianus nomine *præfata Synodi* Nicænam potius, quam Carthaginensem intelligeret. Revera *Primatis* nomen, quod in eodem fragmento legitur, Africanæ Ecclesiæ disciplinam indicat, in qua potissimum nulli aut Metropolitæ, aut Archiepiscopi nominabantur, sed peculiari nomine *Primatum*. Deinde clarissima sunt Carthaginensium Conciliorum monumenta, in quibus similia nonnulla reperiuntur de judicibus per reum conventum eligendis, cujus rei fidem maximam faciunt canones 96. & 122. vulgati codicis Ecclesiæ Africanæ, canon 10. Concilii Carthaginensis 2. canon 9. Concilii Carthaginensis 3. qui idem est cum canone 43. cau. 11. q. 1. & alii similes quamplures. Ex quibus omnibus concludendum arbitror, memoratum Gratiani canonem 4. cau. 11. q. 1. originem habere suam ex Isidori Mercatoris decretalibus epistolis, in quibus tamen elucubrandis auctor usus est doctrina Carthaginensium Conciliorum, præsertim hac in parte, quam se profitetur descripsisse ab ea Synodo, de qua fuerat præfatus, Gratianum vero deinde errore lapsum fragmentum illud nomine Nicæni Concilii commemorasse.

Can. 8. cau. 14. q. 4.

De canone 8. cau. 14. q. 4. nihil est quod specialiter observemus, quippe idem omnino est cum canone 2. dist. 47. quem superius jam expendimus.

Can. 1. cau. 16. qu. 1.

Frustra eruditi omnes elaborarunt in inquirenda origine canonis 1. cau. 16. q. 1. Apertissime Correctores Romani ita professi sunt: *Caput hoc neque in prima Nicæna Synodo, neque in secunda hodie habetur.* Audacter Turrianus, qui canones Nicænos Arabicos latinitate donavit, evulgavitque, ita notat ad canonem 46. *Meminit hujus canonis Nicæni Gratianus cau. 16. q. 1. can. placuit*, quasi Gratianeus iste canon idem sit cum canone 76. Arabico, aut ad eum referri quodammodo possit. Sed quicumque Gratiani fragmentum cum fragmento Turriani conferet, ne lineolam quidem verborum, nec quamdam sententiarum adfinitatem agnoscet. Dabo hic utrumque canonem.

CANON GRATIANI.

Placuit omnibus residentibus in sancta Nicana Synodo, ut Monachorum conversio, & vita secundum ethymologiam nominis ab omnibus discrepet. Monachus enim Grace, Latine singularis dicitur. Unde Monachum per omnia singulariter agere oportet. Quamobrem firmiter, & insolubiliter omnibus pracipimus, ut aliquis Monachus pœnitentiam nemini tribuat, nisi sibi invicem, ut justum est; mortuum non sepeliat, nisi Monachum in Monasterio secum morantem, vel si fortuito quemquam advenientium fratrum ibi mori contigerit.

CANON TURRIANI.

Ut Religiosi tum Monachi, tum Moniales habeant alia indumenta, & alios mores, quam habent Laici, ac tondeant caput in modum corona, & cingant se honeste, neque sigillis aureis, aut argenteis obsignent, neque ferant crumenam ad latus, neque cultellos, sicut solent milites, & homicida, quando eunt ad bellum, & homicidium, & sicut solent alii ex mercatoribus, & peregrinis ferre crumenam ad voluntatem suam, sicut omnes ex populo. Quin potius sint probi, & inter se, & alios patientes, & ne eant per plateas, nisi cum modestia, nec inter se joculariter, & ridicule loquantur, nec alius alium irrideat, aut ludat, sed potius silentium teneant, & gravitatem, prasertim apud adversarios fidei, sintque in omnibus, qua ad honorem eorum pertinent, patientes, & in omnibus moribus perfecti, & hic canon caret excommunicatione.

Venia potius danda meo judicio foret Turriano, si asseruisset memoratum Gratiani canonem ideo Nicæno Concilio tributum fuisse a Gratiano, quod sint nonnulla capita ad Monasticam disciplinam pertinentia, quæ Concilii Nicæni nomine edita ab aliquibus fuerunt, inter cetera quindecim illa, quæ in editione Labbei Veneta anni 1728. tomo 2. habentur pag. 351. In iis sane plurima sunt regulis, atque institutionibus Monachorum accommodata, quæ forte recentior quispiam perstringere voluit, atque perstricta pro libito suo Nicæni Concilii nomine evulgare; unde Gratianus dein fragmentum suum exceperit, Ego sane pro certo habeo, hunc Gratiani canonem primum cau. 16. q. 1. sæculo demum undecimo, aut duodecimo editum fuisse, vel privati cujusdam hominis studio, vel in aliquo Provinciali, aut Diœcesano Concilio. Siquidem tum primum ea ætate, uti ex Ecclesiasticis, & propemodum innumeris monumentis adparet, cœperunt exardescere contentiones inter Clericos; & Monachos, quum Monachi ad ea, quæ Clericorum erant, subeunda sacra Officia adspirarent. Præsertim vero idipsum deduci potest ex mentione, quæ ibidem fit, Ecclesiasticæ sepulturæ; etenim, uti alibi commodius ostendam, ante sæculum Ecclesiæ decimum, vel undecimum, sepulturæ extra Ecclesiam, ac proinde nulla de illis emergere antea potuerat inter Clericos & Monachos concertatio. Quod si quispiam ipsam canonis phrasim, sive locutionem perpenderit, facile percipiet a Latino potius, & quidem inculto tyrone descriptum fuisse, & quidem ad faciliorem Latinorum captum, percipiet itidem recentioris ætatis monumentum esse ex eo etiam, quod ejus nemo ex vetustioribus collectoribus meminerit, non Ivo, non Burchardus, non Regino, aliique. Porro quicumque hujus canonis auctor extiterit, non dubito, quin hanc ipsam, quæ ibidem traditur, disciplinam, ex Conciliis sui temporis acceperit. Imo suspicor illum habuisse præ manibus acta Synodi celebratæ in Capicastello in Flandria ad annum 1108. sub Pontificatu Paschalis 2. relata a Baluzio in tomo 5. Miscellaneorum pag. 371. Proponitur ibi controversia exorta inter Canonicos Tornacensis Ecclesiæ, & Monachos S. Martini, quod Monachi iidem jura Tornacensis Ecclesiæ sibi vindicarent, præsertim in collationibus Sacramentorum, & sepulturis. Atque inter cetera Capitula illud legitur. *Sepulturam vero Monachis, & eorum conversis liberam Canonici concessere hac conditione interposita, ut nullum de Parochia Turnacensi, nullum de Canonicorum Parochianis propriis, nullum etiam de paribus, & casatis Episcopi, nullum vero de paribus, & casatis pertinentibus sive ad urbem, sive ad castellum ali-*

aliquo modo Monachi præsumerent in sua cimiterio sepelire, nisi permissu, & licentia Canonicorum. Hæc Tornacensis Ecclesiæ transactio præbere una cum aliis similibus, quæ tunc temporis ex studio pacis fieri solebant, occasionem huic canoni potuerunt; forte etiam evenire potuit, ut exinde in canonem hunc ipsum Nicæni Concilii nomen irreperet. Etenim contingere potuit auctorem canonis ita scripsisse, aut in inscriptione, aut ad marginem canonis *in sancta Turnacena Synodo*, quæ verba aut Gratianus, aut quisquis alius ob manuscriptorum difficultates ita legerit. *In sancta Nicæna Synodo*. Hæc porro dicta sint, non quod revera hæc ita contigisse crediderim, sed ut obscurissimis rebus qualequale lumen adferretur, & quid verosimilius accidere potuerit, indicaretur.

Can. 9. cau. 26. q. 6.

In can. 9. cau. 26. q. 6. Gratianus sequutus est Isidorum Mercatorem, qui eadem verba exhibet in canone 12. ex Nicænis. Paullo aliter scripserunt interpretes alii, qui eundem canonem numero 13. inter Nicænos retulerunt. Dionysius Exiguus, quem utpote antiquiorem ceteris præferre soleo, in suum Codicem retulit his verbis: *De his, qui ad exitum veniunt, etiam nunc lex antiqua, regularisque servabitur ita, ut si quis egreditur e corpore, ultimo, & necessario viatico minime privetur. Quod si desperatus, & consecutus communionem, oblationisque particeps factus iterum convaluerit, sit inter eos, qui communionem orationis tantummodo consequuntur. Generaliter autem omni cuilibet in exitu posito, & poscenti sibi communionis gratiam tribui, Episcopus probabiliter ex oblatione dare debebit*. Hunc canonem ad lapsos, & publicæ pœnitentiæ addictos pertinere nemo est, qui ambigat, quibus, si in extremo vitæ periculo constituti sint, ne viaticum, sive communio denegetur, ex benignitate præscribitur, ita tamen, ut si supervixerint, communionem orationis consequantur. Dubium in primis forte subesse poterit, quidnam *viatici*, sive *communionis* nomine in hoc canone intelligendum sit? Quicumque veterum voces juxta receptam hodiernam significationem accipiunt nomine viatici, & communionis Sacram Eucharistiam intelligunt. Ego in Nicæno canone voces a vocibus distinguendas esse crediderim: ubi in principio dicitur, *ultimo & necessario viatico minime privetur*, hujus viatici nomine sanctum Pœnitentiæ, sive reconciliationis Sacramentum agnosco, quod sane *ultimum*, & *necessarium* jure adpellari potest. Neque ab hac interpretatione alienum est viatici nomen, quod apud Latinos auctores recipitur, cum enim viaticum dicatur subsidium iter agentibus opportunum, facile percipimus, quemadmodum Pœnitentiæ Sacramentum necessarium viaticum appelletur, cum sine Pœnitentiæ Sacramento difficile admodum sit morituris ad æternam vitam progredi. Ubi item subditur: *Quod si desperatus, & consequutus communionem, oblationisque particeps factus* &c. nihil aliud rursus intelligo, quam reconciliationem Ecclesiasticam Pœnitenti datam, sive concessum absolutionis Sacramentum, quod etiam nomine communionis designari apud veteres consuevit argumento canonis 42. dist. 50. In postremis autem canonis verbis: *Poscenti sibi communionis gratiam tribui*, ego Sacram Eucharistiam intelligo, non ex vi tantum vocabuli, sed ex sententia canonis, qui id judicio Episcopi probabili committit. Revera, qui ex Græcis exemplaribus hodie hunc canonem retulerunt in novos Codices; ita postrema canonis verba Latinitate donarunt: *In summa autem de quolibet excedente, & Eucharistia participationem petente, cum examinatione oblationem impertiat*. Et Justellus in Codice canonum, quem Ecclesiæ universæ adtribuit, ita scripsit: *Generaliter autem omni cuilibet in exitu posito, & Eucharistia participationem petenti, Episcopus cum examinatione oblationem impertiat*. Porro vetustissimis temporibus asperior fuit jurisprudentia sacra, cum potissimum urgerent adversus Christianos insequentes Ethnici; tunc enim lapsis, licet dein pœnitentibus, concedebatur quidem Sacramentalis absolutio in exitu constitutis ante expletos constitutæ pœnitentiæ gradus, Eucharistia vero denegabatur. At posterioribus sæculis Episcoporum arbitrio relictum est, prudentiæque, ut quotiescumque judicarent expedire, non pœnitentiæ tantum, sed & sacræ Eucharistiæ Sacramentum impertirentur. Id totum nos apertissime docet Innocentius Papa in Epist. 3. ad Exuperium ibi: " Et ,, hoc quæsitum est, quid de his obser-,, vare oporteat, qui post baptismum ,, omni tempore incontinentiæ volupta-,, tibus dediti in extremo fine vitæ suæ ,, pœnitentiam simul, & reconciliatio-,, nem communionis exposcant. De his

,, obser-

„ observatio prior durior, posterior interveniente misericordia inclinatior est. „ Nam consuetudo prior tenuit, ut „ concederetur iis pœnitentia, sed com„ munio negaretur. Nam cum illis tem„ poribus crebræ persecutiones essent, „ ne communionis concessa facilitas ho„ mines de reconciliatione securos non „ revocaret a lapsu, merito negata com„ munio est, concessa pœnitentia, ne „ totum penitus negaretur, & durio„ rem remissionem fecit temporis ratio. „ Sed postquam Dominus noster pacem „ Ecclesiis suis reddidit, jam terrore „ depulso communionem dari abeuntibus „ placuit, & propter Domini miseri„ cordiam quasi viaticum profecturis, „ ne Novatiani hæretici negantis veniam „ asperitatem, & duritiam subsequi vi„ deamur. Tribuetur igitur cum pœni„ tentia extrema communio, ut homi„ nes hujusmodi, vel in supremis suis „ permittente Salvatore nostro perpetuo „ exitio vindicentur". Itaque liquido adparet ex his, ante Nicænum Concilium eam fuisse in Ecclesia consuetudinem, ut pœnitentiæ quidem, non Eucharistiæ Sacramentum ad extremum ægrotantibus concederetur; tum demum autem Eucharistia etiam, cum reddita fuit Ecclesiæ pax, præsertim ubi a Novatiani austeritate recedendum visum sapientissime fuit, quod per hunc Nicænum canonem, de quo agimus, factum fuisse facile constat. Quamobrem ita Nicænorum Patrum sententiam explicandam esse arbitror, ut initio canonis vetus, & canonica jurisprudentia proponeretur de administrando Pœnitentiæ Sacramento illis, qui in exitu constituti sunt; deinde vero amplius progressum fuerit ad novam jurisprudentiam stabiliendam, qua scilicet fieret, ut ex arbitrio Episcopi morituris etiam concederetur Sacra Eucharistia.

Duo adhuc sunt, quæ in eodem Nicæno canone obscura videntur, atque indigent interprete. Pertinet primum ad illa verba: *Quod si desperatus, & consecutus communionem*. Quid, (forte interrogabis) quid significat vox illa *desperatus*? Sunt qui ex Græcis exemplaribus ita interpretati sunt. *Si autem deploratus* &c. Desperatum, sive deploratum dixero, cujus salutis nulla pridem spes fuerat, aut deplorabilis ejus conditio exstiterat. Pertinet secundum ad illa verba: *Sit inter eos, qui communionem orationis tantummodo consequuntur*. Quales enim, (interrogabis forte) illi sunt, qui orationis communionem tantummodo consequuti dicuntur? Altum in hac re silentium veteres interpretes servant, neque aliis omnino formulis uti maluerunt. Ipsemet Josephus Ægyptius, qui Paraphrasim Nicænorum Canonum adornavit, ita Nicænum hunc canonem ibidem exposuit. *In precibus tantum cum eo communicetur, & ad pœnitentium gradum ne revertatur*, Rem hanc ego arbitror ita definiendam esse. Erat apud veteres certus Pœnitentium gradus, qui vel *Prostratorum*, vel *Consistentium* dicebatur. Isti cum fidelibus in Ecclesia permanebant, donec ad statam illam cæremoniam deveniretur, juxta quam pax omnibus fidelibus in sancto osculo concedebatur mutuis auspiciis, & salutationibus, qualis ea cæremonia est, quæ etiamnum in solemnibus Missarum celebrationibus in parte viget. Etenim ad pacis auspicia, & consalutationes excipiendas nonnisi illi fideles admittebantur, qui integre prorsus, atque perfecte Ecclesiæ aut adhæsissent semper, aut reconciliati omnino fuissent; ceteri vero, qui nondum perfecta reconciliatione fruerentur, clamante Diacono recedere jubebantur, atque hi, qui clamante Diacono recedebant, communionem tantummodo orationis habere dicebantur, quippe qui in Ecclesia consistebant tantummodo usque ad orationem Dominicam a Sacerdote sacra celebrante totius populi nomine recitatam, postquam subsequebatur oblatio pacis, quemadmodum, & hodie usu receptum est. Cum itaque qui extremi periculi caussa absoluti erant, nondum Ecclesiæ essent integre, perfecteque reconciliati, utpote qui nondum integrum, & Canonicum pœnitentiæ tempus expleverant, tamen absolutionem semper, aliquando etiam Eucharistiam Episcopo arbitrante susceperant, admittebantur ad sacrorum Communionem, usque ad orationem Dominicam, post quam excludebantur statim, ne Ecclesiasticæ pacis omnino participes viderentur, quos propterea ex Nicæni canonis sententia dicere verosimiliter possumus in communione tantum orationis extitisse.

Can. 4. de pœn. dist. 5.

Canon 4. de pœn. dist. 5. depromtus est ex canone 12. Nicæno, quem Dionysius Exiguus hisce verbis interpretatus est. *Quicumque vocati per gratiam primum quidem impetum monstraverunt deponentes militiæ cingulum, postmodum vero ad*

ad proprium vomitum suis relapsi, ita ut quidam & pecunias tribuerent, & beneficiis militiam repeterent, hi decem annis post triennii tempus, quo inter audientes erunt, in afflictione permaneant. Sed in his omnibus propositum, & speciem pœnitentiæ convenit explorare: Quotquot enim metu, & lacrymis, atque pœnitentia, vel bonis operibus rebus ipsis conversionem suam, non simulatione demonstrant: hi definitum tempus auditionis implentes, tum demum fidelibus in oratione communicent, postmodum vero licebit Episcopo de his aliquid humanius cogitare. Quicumque vero indifferenter tulerunt, & aditum introeundi Ecclesiam sibi arbitrati sunt ad conversionem posse sufficere, hi definitum modis omnibus tempus implebunt. Ceteri interpretes vocibus quidem dissonant, sed in referenda canonis sententia omnino concordant. Plurimum laboraverunt nonnulli ad attingendam Nicænorum Patrum mentem. Neque enim defuerunt viri impudentissimi, qui asserere non dubitarunt Nicænos Patres heic longe a veritate erravisse, quasi crediderint militiam Christianis hominibus vitio verti, propterea que derelinquendam esse, ac semel derelictam nuspiam amplius suscipiendam gravissimis indictis Ecclesiasticis pœnis, cum tamen jam tum damnati in Ecclesia Manichei fuissent, qui ideo Abrahamum, Moysem, Josue, & Davidem detestati sunt, quod ipsos tanquam strenuos, invictosque bellatores fuisse agnovissent; nuper autem Arelatensis I. Concilii Patres paullo ante Nicænum ipsum Concilium in can. 3. excommunicatione damnavissent milites, qui militiæ Sacramentum, datamque fidem violaturi essent, atque e militia ipsa resilire vellent. Alii ne hanc notam Nicænis Episcopis inurerent, metaphorice intelligendum esse asseruerunt Nicænum canonem, ita, ut ubi dicitur a militia recedendum esse, militiæ nomine, non militia ipsa, sed generaliter sæcularia negotia a Christiani hominis institutionibus prorsus aliena intelligantur. Josephus Ægyptius in sua Paraphrasi Arabica ita canonem expendit, ut de iis intelligeret, qui post depositam militiam Monasterium ingressi sunt, vitamque Monasticam professi, deinde vero ad militiam ipsam reverti per Apostasiam desiderant. Alii explicant canonem habita illorum ratione, qui ideo curabant, ut militibus adscriberentur, ut a legibus Ecclesiasticæ pœnitentiæ, quarum pertædebat, solverentur. Nemo ex his omnibus veritatem attigit, nec germanam adtulit Canonis interpretationem, quam ex historia tantummodo, certisque temporis illius adjunctis repetere omnino debemus.

Paullo ante Nicænam Synodum Licinius Ethnicus Imperator Christianos omnes diris suppliciis vexaverat, quorum odio illud speciali lege caveret, ut nemo, nisi Dæmoni immolans militiæ cingulo, & honoribus donaretur, & qui donati jam essent, cingulo ipso, & honoribus spoliarentur, nisi Idola colerent, & illis sacra facerent. Refert id Eusebius lib. 10. Histor. Ecclesiast. cap. 8. & lib. 1. de Vita Constantini cap. 14. necnon Zozomenus Histor. Eccles. lib. 1. cap. 2. Hinc quidam Christiani nominis viri militiæ potius cedere voluerunt, quam a vera Christi fide, ac religione deflectere. Baronius ad ann. 298. Marcellum Centurionem ita loquentem exhibet: *Si talis est conditio militantium, ut Diis, & Imperatoribus sacra facere compellantur, ecce projicio vitam, & cingulum, renuncio signis, & militare recuso.* Quidam tamen post desertam militiam, & Christianæ disciplinæ pertæsi, rursus militiam Ethnicorum sequi adamarunt, eandemque ut recuperarent pecunia, & beneficiis datis studuerunt; quam cum assequuti fuissent, proptereaque rursus Idolis immolassent, rursus de obtinenda Ecclesiastica venia, deserendaque militia cogitabant. Hujus generis homines adficit Nicænus hic Canon, atque ad eosdem pertinent ibidem præfinitæ Ecclesiasticæ pœnitentiæ leges, quibus scilicet per triennium inter Audientes, & per decennium inter Prostratos maneant, data tamen Episcopis facultate, ut pro pœnitentiæ modo, sive pœnitentium affectionis tempus valeant pœnitentiæ brevius contrahere. Notatu heic dignum occurrit olim duplicem dictam fuisse militiam, castrensem aliam, aliam civilem, quibus vel milites belli gerendi caussa instruebantur, vel constituebantur Reipublicæ administratores. Utriusque militiæ insigne erat cingulum; hinc milites cingi consuevisse legimus in l. 43. ff. de testamento militis, item in veteribus Sanctorum Patrum Decretis cinctorum judicum mentionem factam fuisse scimus. Hinc Ambrosius Serm. 7. inquit: *Non tantum de his militantibus scriptura loquitur, qui armata militia detinentur, sed quisquis militia sua cingulo utitur, dignitatis suæ miles adscribitur.* Atque

ideo hac sententia potest dici, verbi gratia, militibus Protectoribus, cunctisque Rectoribus, & cuicumque, qui stipendia sibi decreta consequitur. Quum vero memoratum Licinii Decretum ad utramque militiam pertineret, perspicuum etiam fit, Nicænum canonem de utriusque generis militibus a Christi fide deficientibus intelligendum esse.

Demum, qui inter Nicænos Canones postremus est, sive vigesimus, habetur apud Gratianum in canone 10. de consf. dist. 3. juxta interpretationem Isidori Mercatoris. Dionysius Exiguus ita scribit: *Quoniam sunt quidam in die Dominico genuflectentes, & in diebus Pentecostes, ut omnia in universis locis consonanter observentur, placuit Sancto Concilio stantes Domino vota persolvere*. Antiquissima sane est hujusmodi Ecclesiæ disciplina, ut nec Dominica die, neque diebus Paschalibus usque ad Pentecosten, quemadmodum jejunia non celebrantur, ita quoque inter orationes, quæ Deo fundimus, genua non flectamus; quemadmodum testatur Tertullianus de corona militis cap. 3. & Augustinus Epist. ad Januarium. Atque ejusdem disciplinæ rationem optimam præfert Isidorus Hispalensis lib. 1. de Ecclesiasticis Officiis cap. 31. inquiens: *Iccirco autem totius quinquagesima dies post Domini Resurrectionem resoluta abstinentia in sola lætitia celebrantur propter figuram futuræ Resurrectionis, ubi jam non labor, sed requies erit lætitiæ. Ideoque his diebus nec genua in oratione flectuntur, quia, sicut quidam sapiens ait, inflexio genuum pœnitentiæ, & luctus indicium est; unde etiam per omnia eandem in illis solemnitatem, quam die Dominico custodimus, in qua majores nostri nec jejunium agendum, nec genua esse flectenda ob reverentiam Dominicæ Resurrectionis tradiderunt*. Illud sane hoc in canone observatione dignissimum est, vehementer inductos fuisse Nicænos Episcopos ad hanc disciplinam stabiliendam ita, ut ubique locorum obtineret, ex ea ratione, *ut omnia in universis locis consonanter observentur*, videlicet, ut eadem vigeret in omnibus Ecclesiis orandi ratio; quamobrem liquet, quanta fuerit veterum Patrum cura, ac sollicitudo, ut etiam in sacris ritibus, ac cæremoniis Ecclesiastica unitas eniteret; etsi enim præcipua debeat esse in Ecclesia unitas fidei, variaque identidem apparere soleat sicut temporum, ita & locorum disciplina, tamen nihil aptius Ecclesiasticæ rei semper esse videtur, quam, præsertim ubi nihil obsit peculiare, easdem sacrorum cæremonias ubicumque servari.

Can. 10. de consf. dist. 3.

Non ignoro hunc 20. Nicænum canonem in nonnullis vetustis codicibus desiderari. Desideratur enim apud Ruffinum Aquilejensem Presbyterum, qui in cap. 6. lib. 1. Ecclesiasticæ Historiæ duos & viginti Nicænos canones numeravit, quin tamen de eo nullam mentionem faceret. Desideratur in eo Codice, quem Romanæ Ecclesiæ Paschasius Quesnellius adtribuit inter opera Leonis Magni. Asserit præterea Paschasius Quesnellius in sua Dissertatione 12. de Codice Romanæ Ecclesiæ cap. 5. num. 6. desiderari eundem canonem *in Arabica Nicænorum canonum collectione, quæ circumfertur*. Rursus ibidem num. 4. asserit idem Quesnellius apud Fulgentium Ferrandum Africanæ Ecclesiæ Diaconum eundem canonem referri ad Concilium Sardicense. Verba a Fulgentio Ferrando relata sunt hæc num. 214. *ut diebus Quinquagesimæ genua non flectantur. Concilio Sardicensi Tit.* 1. Quid tamen, si in quampluribus aliis collectionibus reperiatur? Reperitur autem idem canon in antiquissima Collectione, quam Dionysius Exiguus ex Græcis exemplaribus Romæ evulgavit: Reperitur in Græcis illis exemplaribus, quæ latina fecerunt eruditi quamplures, deque Ecclesiastica Jurisprudentia optime meriti viri. Reperitur in eo Codice, qui appellatur *Codex Canonum Ecclesiæ universæ*; reperitur in Codice Isidori Mercatoris, reperitur in prisca canonum editione Latina, quam edidit Justellus in Tom. 1. Bibliothecæ Juris Canonici veteris pag. mihi 277. reperitur demum in Breviario Canonico Crisconii Episcopi num. 138. ut alias bene multas collectiones mittam. Neque vero negotium ullum facessere possunt, quæ argumenta deducuntur ex aliorum silentio. Siquidem in primis Ruffinus Presbyter Aquilejensis vulgo notari solet auctore ipso S. Hieronymo tamquam falsarius, & alienorum operum depravator; præsertim vero in libris Historiæ Ecclesiasticæ, a quibus se recedere omnino debuisse testatur Socrates in Præfatione ad librum 2. suæ Historiæ. Tantominus aliquid valere poterit Codex Romanæ Ecclesiæ a Paschasio Quesnellio evulgatus, quem sane Romanæ Ecclesiæ veteris fuisse non demonstravit idem Quesnellius, quemadmodum in Præfatione

hujus

hujus libri fuse disserui. Non est autem ferendum perspicuum illud, & insigne Quesnellii ejusdem mendacium, quo ut suo Codici quandam auctoritatem concilìet, non dubitat dicere canonem illum desiderari in vulgata canonum Arabicorum Nicænorum editione. Aut enim nomine vulgatæ Arabicæ editionis illam intelligit, quæ dicitur Arabica Paraphrasis Josephi Ægyptii; atque in ea canonem hunc numero 20. reperisset Quesnellius, si eam legisset apud Beveregium in fine Tomi 1. & apud Labbeum in Tomo 2. Venetæ editionis pag. 67. Aut intelligit canones illos Arabicos, quos evulgavit Turrianus numero quamplurimos, & rursus video ignotos fuisse Quesnellio, cum in eadem Labbeana editione can. 29. ex Arabicis ita legatur pag. 309. *in oratione Dominica diei, & in diebus Pentecostes, & in magnis festis Domini oportet non flectere genua, sed stantes orare, & inclinari.* De eo vero, quod ex Ferrando Diacono refertur, parum solliciti esse debemus; cum enim in pluribus vetustissimis Codicibus Sardicenses canones essent Nicænis adnexi, facile fuit Ferrando postremum Nicænum canonem pro Sardicensi primo laudare.

CAPUT VIII.

De Concilio Gangrensi.

Concilii Gangrensis Canones a Gratiano relati isti sunt.

Can. 15. *dist.* 28. *adversus Eustathii hæresim constitutus.*
Can. 1. *dist.* 30. *adversus Eustathii hæresim constitutus.*
Can. 2. *dist.* 30. *adversus Eustathii hæresim constitutus.*
Can. 3. *dist.* 30. *adversus Eustathii hæresim constitutus.*
Can. 4. *dist.* 30. *adversus Eustathii hæresim constitutus.*
Can. 5. *dist.* 30. *adversus Eustathii hæresim constitutus.*
Can. 6. *dist.* 30. *adversus Eustathii hæresim constitutus.*
Can. 7. *dist.* 30. *adversus Eustathii hæresim constitutus.*
Can. 8. *dist.* 30. *ex melioris notæ exemplaribus emendandus.*
Can. 9. *dist.* 30. *adversus Eustathii hæresim constitutus.*
Can. 10. *dist.* 30. *adversus Eustathii hæresim constitutus.*
Can. 11. *dist.* 30. *ex melioris notæ Codicibus supplendus.*
Can. 12. *dist.* 30. *idem est cum can.* 8. *dist.* 31. *ex interpretatione Isidori.*
Can. 13. *dist.* 30. *adversus Eustathii hæresim constitutus.*
Can. 14. *dist.* 30. *adversus Eustathii hæresim constitutus.*
Can. 15. *dist.* 30. *adversus Eustathii hæresim constitutus.*
Can. 16. *dist.* 30. *pertinet ad Appendicem Concilii Gangrensis, quæ in quibusdam exemplaribus desideratur.*
Can. 8. *dist.* 31. *idem est cum can.* 12. *dist.* 30. *ex interpretatione Dionysii.*
Can. 9. *dist.* 31. *idem est cum can.* 5. *dist.* 30. *ex interpretatione Dionysii.*
Can. 5. *dist.* 41. *jungendus cum can.* 16. *dist.* 30.
Can. 1. *dist.* 42. *adversus Eustathii hæresim constitutus.*
Can. 37. *cau.* 17. *q.* 4. *a Gratiani proposito prorsus alienus.*

Apud eruditos rerum Ecclesiasticarum viros incertum omnino tempus est, quo celebratum fuerit Gangrense Concilium, ita dictum a Gangra Urbe Metropoli in Paphlagonia Regione minoris Asiæ. Alii enim hoc Concilium ante Nicænum collocant, circa annum 324., alii ajunt quidem celebratum fuisse ante Concilium Antiochenum anni 341., sed post Concilium Nicænum, quin tamen certum omnino tempus definiant. Qui referunt ad annum circiter 324. ex eo argumentantur, quod in actis ejusdem Synodi Osius Episcopus Cordubensis interfuisse legatur, quem alio tempore subscribere non potuisse Concilio asserunt, quam cum legatione Sylvestri Pontificis Maximi apud Orientales fungere-

geretur. Verum hoc argumentum, quo Eminentissimus Baronius utitur, suo momento penitus cadit, si observaverimus Osii nomen in integris ejusdem Concilii actis desiderari; etsi enim legatur Osii nomen in quadam vetere Latina versione Epistolæ scriptæ Concilii Gangrensis nomine ad Armenos Episcopos, qualis habetur apud Labbeum in Tomo 2. Venetæ editionis pag. 423. in textu tamen Græco, sicut & in nova interpretatione, quæ ibidem edita est, penitus desideratur. Revera in eadem vetere Latina versione Osii Cordubensis nomen numero 14. adjectum est, sive post alios Episcopos tresdecim, Eusebium, Hypatium, Eulalium, Gregorium, Ælianum, Bithynicum, Olympium, Bassianum, Basilium, Philetum, Heraclium, Pappum, & Eugenium; quod sane verosimile esse non potest, si Osius Cordubensis legatione Pontificia fungens apud Orientales tum moraretur. His addi potest in prisca canonum Latina editione, qualis habetur apud Justellum in T. 1. Bibliothecæ Juris Canonici veteris, nomen Osii desiderari, licet ceteri, qui in eodem Concilio interfuerunt Episcopi, recenseantur pag. mihi 288. Recensentur autem Eusebius, Ellianus, sive ut aliis placet, Ælianus, Eugenius, Olympius, vel ut aliis placet, Alypius, Bythinius, Gregorius, Feliculus (legunt alii: Philetus,) Papus, seu Pappus, Eulalius, Hypatius, Proeresius, seu Proheresius, Basilius, Eugenius, & Heraclius. Itaque verosimilius est, hoc Gangrense Concilium post Nicænum habitum fuisse, præsertim cum ita manifeste tradat Dionysius Exiguus, qui in inscriptione Gangrensium canonum ita præfatur: *Incipiunt Regulæ Gangrenses, quæ post Nicænum Concilium expositæ sunt*; & in eadem latina editione Justelli ita habeatur: *Hi canones post Sanctam Synodum Nicænam expositi sunt in Gangram titulos* 20. Idipsum autem testantur recentiores Græci Balsamon, & Zonaras; quamquam tamen nemo ex his ullibi annum definiat, quo Synodus eadem celebrata fuerit, nihilominus facile est conjicere ante Synodum Antiochenam anni 341. fuisse peractam, vel quod in vetustissimis Conciliorum Editionibus, in quibus ordo temporum servatur, Canones Gangrenses Antiochenis præferantur, vel quod Sozomenus in lib. 4. Histor. Ecclesiastic. cap. 24. innuat Eustathium prius fuisse in Synodo Gangrensi depositum, quam perjurii in Antiochena convictum.

Hoc Gangrense Concilium Provinciale fuit, scilicet duodecim Episcoporum, quemadmodum in pluribus codicibus habetur, vel decem trium, vel quindecim, vel etiam sexdecim, quemadmodum in aliis exemplaribus. Atque ejusdem Concilii acta in universam Armeniam vulgata fuerunt, uti constat ex illius Epistola Synodica, quæ habetur in præfatione Concilii. Quamobrem liquet hujus Synodi acta primum in Armenia fuisse recepta, deinde vero eximiam auctoritatem obtinuisse etiam apud Occidentales Ecclesias, postquam præsertim Symmachus Papa in Concilio Romæ habito testatus est, Gangrenses Canones Apostolica auctoritate fuisse conditos, dein vero Leo IV. Britanniæ Episcopis Gangrenses canones sequendos proposuit in can. 1. dist. 20.

Canones Concilii Gangrensis viginti numero sunt, præter Conclusionem illis adnexam, in qua clarius Sancti Patres mentem suam explicaverunt. Horum autem sententiam ut facilius percipiamus, animadvertenda erit caussa Concilii. Quidam Eustathius (non jam ille Sebastenus Episcopus in Armenia, quemadmodum gravissimis conjecturis ostendit Baronius ad annum 361. & Binius in suis notis ad Concilium Gangrense; sed alius obscuri nominis) austeriorem vitæ rationem professus, (non sane Monasticam, seu Cœnobiticam, uti quibusdam libuit; etenim nulla ante S. Basilium in Armenia fuit Cœnobiticæ vitæ professio, teste eodem Basilio Epist. 63. & 79.) docere cœpit, nuptias a Deo esse penitus improbatas, & quidem ita acri studio id prædicavit, ut plures hæreseos suæ sectatores nactus esset, pluresque exinde viri uxores suas dimittere, & viceversa a viris uxores recedere minime dubitarent, promiscuis potius sese adulteriis maculantes, quam conjugalis thori fidem adamantes. Hinc Eustathius idem Ecclesiam Dei, eaque omnia, quæ in ipsa Ecclesia fiebant, omnino contemnens privatis suorum conventiculis delectabatur, novoque vestimenti genere, quo a ceteris secerneretur, indutus, mulieres etiam ad virilem illum specialem habitum suscipiendum invitabat, primitias, & oblationes sibi & suis, veluti viris Deo peculiari ratione devotis vindicabat; atque etiam ut a ceteris Christianis disciplina morum distingueretur, etiam

etiam Dominico die jejunium indicebat, servabatque; Martyrum basilicas, sacraque in ipsis peracta contemnebat, nullos demum salutem æternam consequi posse afferebat, nisi qui spretis hujusce sæculi commodis sectæ suæ adscriberentur. Hæc porro hæresis universam propemodum Orientalem Ecclesiam, præsertim in Armeniæ Provincia susdeque turbaverat; quamobrem opus fuit Concilio, quo hæc omnia improba, superstitiosaque Eustathii capita damnarentur, totidem oppositis capitibus publica auctoritate constitutis, qualia sunt, quæ in Gangrensi Concilio edita proponuntur.

Can. 15. dist. 28. Atque jam exinde percipimus sententiam canonis 15. dist. 28. qui idem est cum can. 4. Concilii Gangrensis ita concepto ex interpretatione Dionysii Exigui: *Quicumque discernit a Presbytero, qui uxorem habuit, quod non oporteat eo ministrante de oblatione percipere, anathema sit*. Gratianus sequutus est Isidorum Mercatorem, cujus sane interpretatio cum Dionysii, aliorumque interpretatione concordat. Directus erat hic canon adversus Eustathium, qui cum nuptias abominaretur, eas oblationes penitus detestabatur, quæ a conjugato Presbytero consecratæ fuissent. Huc referendum censeo canonem illum, qui legitur in Pœnitentiali Romano edito ab Antonio Augustino tit. 7. cap. 12. ibi: *Sprevisti missam, vel oblationem conjugati Presbyteri, ita dico, ut nolles tua peccata sibi confiteri, vel ab eo accipere Corpus, & Sanguinem Domini, ob hoc, quia peccator tibi esse videretur, uno anno pœniteas in pane, & aqua per legitimas ferias*.

Can. 1. dist. 30. Ad eandem Eustathii hæresim damnandam pertinet can. 16. Gangrensis, cujus verba hæc sunt apud Dionysium Exiguum: *Quicumque filii a parentibus, sub prætextu divini cultus abscedunt, nec debitam reverentiam dependunt illis, qui divinum cultum sibi procul dubio præferunt, anathema sit*. Quum enim Eustathius filios familias præsertim, a parentum domibus evocatos prætextu religionis, ac pietatis in Deum ad sua Conventicula pertraheret, opus erat fidelium Parentum filios in officio adeo continere, ut ad improbas hujusmodi societates minime diverterent. Retulit hunc canonem Gratianus in can. 1. dist. 30. sequutus de more suo Isidori Mercatoris interpretationem.

Can. 2. dist. 30. Non solum autem Eustathius, uti superius diximus, filiosfamilias a Paterna domo, sed & uxores a maritorum consortio religionis prætextu abstrahebat. Hinc Gangrenses Patres in canone 17. definierunt ex interpretatione Dionysii: *Si qua mulier propter divinum cultum, ut æstimat, crines attondet, quos ei Deus ad subjectionis memoriam tribuit, tamquam præceptum dissolvendæ obedientiæ, anathema sit*. Hunc canonem retulit Gratianus in can. 2. dist. 30. sequutus interpretationem Mercatoris. Idipsum confirmavit Theodosius Imperator lege lata, ne uxores a maritis suis religionis caussa recedere auderent, quemadmodum refert Sozomenus lib. 7. histor. Ecclesiast. cap. 26. Nonnihil autem videtur contulisse ad hanc disciplinam stabiliendam, quam Paulus Apostolus ait in Epistol. 1. ad Corinth. cap. 11. ibi: *Si vero turpe est mulieri tonderi, aut decalvari, velet caput suum. Vir quidem non debet velare caput suum, quoniam imago, & gloria Dei est, mulier autem gloria viri est &c.*

Can. 3. dist. 30. Eodem pertinet canon 3. dist. 30. qui est idem cum can. 14. Gangrensi. Gratianus sequutus est Isidorum Mercatorem, apud quem non constans est, & eadem ubique exemplarium Scriptura, alicubi enim legitur: *nuptias contemnendo*, alicubi: *nuptias condemnando*. Dionysius Exiguus hisce verbis canonem interpretatus est: *Si qua mulier virum proprium relinquens, discedere voluerit, nuptias execrans, anathema sit*. Alii ex Græcis exemplaribus ita scripserunt: *Si qua mulier relinquat maritum, & recedere velit, matrimonium abhorrens, sit anathema*. Vix est, quod in hac interpretationum varietate observemus: illud constantissimum est, canonem hunc adversus Eustathianorum hæresim conditum fuisse, quam sequentes uxores a maritis divertere non dubitabant, uti superius memorabam.

Can. 4. dist. 30. Eodem etiam spectat can. 4. dist. 30. idest adversus eandem Eustathii hæresim. Habetur ille in canone 10. ex Gangrensibus. Gratianus verba ab Isidoro mercatore depromsit. Dionysius Exiguus hæc exhibet: *Si quis ex his, qui virginitatem propter Dominum servant, extollitur adversus conjugatos, anathema sit*. Alii Græca exemplaria ita latinitate donarunt: *Si quis eorum, qui virginitatem servant propter Dominum, in conjugatos insultet, sit anathema*. Non sane Gangrenses Patres conjuges virginibus comparandos esse voluerunt, sed ita adver-

fus Eustathium pugnarunt, ut qui virgines esse volunt, conjugia minime damnent.

Can. 5. dist. 30. & can. 9. dist. 31. Atque id clarius expresserant Gangrenses Patres in can. 9. quem Gratianus idem retulit in can. 5. dist. 30. ex interpretatione Isidori Mercatoris, quæ cum paullisper depravata sit, hoc in loco erit describenda. Ita habet Isidorus: *Si quis vel virginitatem, vel continentiam professus, tamquam abominabiles nuptias judicat, & non propter hoc solum, quod continentia, & virginitatis bonum sit, sanctumque propositum, anathema sit*. Non omittam tamen referre etiam interpretationem Dionysii Exigui, ita scribentis: *Quicumque virginitatem custodiens, aut continentiæ studens, velut horrescens nuptias temerat, nec propter hoc quod bonum, & sanctum est, nomen virginitatis adsumit, anathema sit*. Idem Gratianus hoc ipsum caput ex hac Dionysii interpretatione rursus attulit in can. 9. dist. 31.

Can. 6. dist. 30. Diximus præterea Eustathium mulieres eo induxisse, ut a marito recedentes singularem in signum religiosæ susceptæ vitæ vestem induerent, qua demonstrarent se Eustathianis conventibus, & dogmatibus addictas. Adversus hanc consuetudinem editus est canon 13. Gangrensis, relatus in can. 6. dist. 30. & quidem hic canon 6. videtur consonare cum interpretatione Isidori Mercatoris ita scribentis: " Si qua mulier suo proposito utile judicans, ut virili veste utatur, ad hoc viri habitum imitatur (*legunt alii*: ad hoc, ut virilem habitum imitetur) anathema sit. *Dionysius Exiguus ita scripsit*: Si qua mulier propter continentiam, quæ putatur, habitum mutat, & pro solito muliebri, amictum virilem sumit, anathema sit".

Can. 7. dist. 30. Tantam austeritatis speciem apud suos exhibere voluit Eustathius, ut adversus christianorum disciplinam diebus præsertim Dominicis jejunaret, jejunandumque juberet. Quam consuetudinem improbarunt Gangrenses Patres in can. 18. relato apud Gratianum in canonem 7. dist. 30. Vulgatam Isidori Mercatoris editionem videtur sequutus Gratianus, in qua legitur: *Si quis tamquam hoc continentiæ convenire judicans, die Dominico jejunaverit, aut in ejusdem diei contemtum, anathema sit*. Dionysius Exiguus paullo aliter habet ibi: *Si quis propter continentiam, quæ putatur, aut contumaciam in die Dominico jejunat, anathema sit*. Alii vero ex Græcis exemplaribus hisce verbis canonem interpretati sunt: *Si quis propter eam, quæ existimatur, exercitationem in Dominico jejunet, sit anathema*. Nomine *exercitationis* ibi non alia intelligitur, quam quæ ab Eustathio pia, ac religiosa prædicabatur. Perperam autem meo judicio adversus ceterorum Interpretum, atque exemplarium fidem hunc canonem exposuit Alexius Aristænus Græcus Interpres ibi: *Qui diem Dominicum, vel Sabbatum jejunus peragit, anathema*; præterquam quod enim nihil tale in Concilio ipso reperiatur, nulla erat occasio Gangrensibus Patribus, cur idipsum de die Sabbati definirent, quod de die Dominico definiendum fuerat, cum in eo tantum reprehendenda essent Eustathii jejunia, quod ipse Dominicum diem, diem apud christianos specialis gaudii ob memoriam Dominicæ resurrectionis, venerari negligeret.

Can. 8. dist. 30. Prosequitur Gratianus, & in can. 8. ejusdem dist. 30. describit can. 19. ex Gangrensibus, sequutus sane Isidorum Mercatorem, quamquam, ut arbitror, Typographorum, aut Amanuensium incuria hodierna editio Gratiani cum Isidoro omnino non consonet. Ita habent vulgatæ Isidori editiones: *Si quis eorum, qui in proposito sunt continentiæ, præter necessitatem corporalem, & superbiens, jejunia communia totius Ecclesiæ putaverit contemnenda, perfectam in sua scientia vindicans rationem, anathema sit*. Et quidem cum hac eadem sententia consonat Dionysii Exigui interpretatio his verbis: *Si quis eorum, qui continentiæ student, absque necessitate corporea tradita in commune jejunia, & ab Ecclesia custodita superbiendo dissolvit, stimulo suæ cogitationis impulsus, anathema sit*. Tradit Zonaras id in more Eustathianorum fuisse, ut primum unusquisque illorum singulis diebus usque ad certum tempus jejunaret, quo elapso quasi perfectionis apicem consequuti essent, ab omni jejuniorum lege Ecclesiastica soluti haberentur, quorum opinionem Bogolemicam hæresim appellavit Balsamon in commentariis ad hunc eundem Gangrensem canonem.

Can. 9. dist. 30. Pergit Gratianus, & in can. 9. ejusdem dist. 30. refert canonem ultimum, seu 20. Gangrensis Concilii juxta interpretationem Isidori Mercatoris. Brevius ex Græcis exemplaribus alii ita scripserunt.

runt. *Si quis arrogantia utens, martyrum Congregationes abhorreat, & sacra, qua in eis celebrantur, & eorum memorias accuset, sit anathema.* Et Dionysius Exiguus: *Si quis superbia usus affectu conventus abominatur, qui ad confessiones martyrum celebrantur, & ministeria, qua in eis fiunt, simul cum eorum memoriis execratur, anathema sit.* Etiam in hoc canone damnatum Eustathii schisma aperte conspicimus. Atque huc etiam pertinet canon 5. Concilii Gangrensis, qui juxta intepretationem Isidori Mercatoris idem omnino est cum can. 10. dist. 30. apud Dionysium autem Exiguum ita exprimitur: *Si quis docet domum Dei contemtibilem esse, & conventus, qui in ea celebrantur, anathema sit.*

Can. 10. dist. 30.

In canonem 11. dist. 30. retulit Gratianus canonem 6. Gangrensem editum adversus conventicula memorati Eustathii, & quidem Gratianus Isidorum Mercatorem sequi maluit, sed nonnulla verba ejusdem omisit; etenim integer Isidori canon ita exprimitur: *Si quis extra Ecclesiam privatim populos congregans, contemnat Ecclesiasticas sanctiones, aliterque ea, qua sunt Ecclesia, voluerit usurpare, non conveniente Presbytero juxta Decretum Episcopi, ipsamque Ecclesiam apud se sine consilio Episcopi, & sine Presbytero agat, anathema sit.* Dionysius Exiguus paucioribus verbis integrum canonem exhibet: *Si quis extra Ecclesiam seorsum conventus celebrat, & despiciens Ecclesiam, ea, qua sunt Ecclesia, voluerit usurpare, non conveniente Presbytero, juxta Decretum Episcopi, Anathema sit.*

Can. 11. dist. 30.

Primus Canon Concilii Gangrensis refertur a Gratiano, tum in can. 12. dist. 30. tum in can. 8. dist. 31. ex diversis tamen veterum interpretationibus; nam Gratianus in can. 12. sequutus est Isidorum Mercatorem; at in 8. sequutus est Dionysium Exiguum. Qualiscumque autem recipiatur interpretatio, eadem utrobique sententia erit, ideo lata, ut hæresis damnaretur Eusthatii, qui legitima conjugia impudentissime detestabatur.

Can. 12. dist. 30. & Can. 8. dist. 31.

Secundus canon Gangrensis legitur apud Gratianum in can. 13. dist. 30. juxta interpretationem Isidori Mercatoris, quæ Gratiano eidem fuit valde familiaris. Dionysius Exiguus ita retulit: *Si quis carnes edentem prater sanguinem, & idolis immolatum, & suffocatum cum religione, & fide condemnat, velut spem* *propter hujusmodi perceptionem, non habentem, anathema sit.* Occasionem huic canoni definiendo etiam dedit idem Eustathius, qui ab esu carnium omnino abstinendum fidelibus esse censebat, non solum illarum, quæ idolis immolatæ proponerentur, aut ubi sanguis, & suffocatum adesset juxta Apostolicam disciplinam, de qua in Actibus Apostolorum legitur, sed generaliter existimans carnium esum a principio malo proficisci, quod jamdiu etiam asseruerant Manichæi.

Can. 13. dist. 30.

In celebrandis conventibus suis Eustathius religionis prætextu non solum avocavit liberos a parentibus, conjuges ob conjugibus, quemadmodum agnovimus ex can. 1. 2. & 3. dist. 30. verum etiam parentes a liberis, ita ut sæpe sæpius contingeret, ut liberi paternis bonis ob parentum ipsorum discessum destituti humano omni subsidio carerent. Quominus id fieret, vetuerunt Gangrenses Antistites in can. 15. quem Gratianus descripsit in can. 14. dist. 30. semper ex interpretatione Mercatoris, apud quem tamen vocum aliquarum diversitas observatur. Ita habet Mercator: *Si quis dereliquerit proprios filios suos, ut non eos alat, atque eis secundum pietatem necessaria non prabuerit, sed sub occasione continentia negligendos putaverit, anathema sit.* Dionysius Exiguus eadem servata sententia his verbis canonem exhibet: *Si quis filios suos relinquens, non eos enutrit, & quod ad se pertinet, ad pietatem divini cultus informat, sed per occasionem continentia negligit, anathema sit.*

Can. 14. dist. 30.

Eustathiani, ut diximus, singularem omnino vestem, a ceteris distinctam assumserant, vestem quandam humilem, & philosophicæ non absimilem, quam Dionysius Exiguus, & Isidorus Mercator pallium, alii amiculum, alii ex Græco vocabulo periboloeum appellarunt. Inusitatum illud erat vestimenti genus, non quidem humilitatis, sed schismatis potius fovendi caussa susceptum. Reprobatum propterea jure optimo fuit in canone 12. Gangrensi, sive in can. 15. dist. 30. apud Gratianum. Porro Gratianus consonat omnino cum interpretatione Isidori Mercatoris. Dionysius Exiguus penitus concordat ita scribens: *Si quis virorum propter continentiam, qua putatur, amictu pallii utitur, quasi per hoc habere se justitiam credens, & despicit eos, qui cum reverentia byrris, & aliis communibus, & solitis utuntur, anathema sit.*

Can. 15. dist. 30.

sit. Alii Graecorum exemplarium fidem sequentes ita scripserunt: *Si quis vir propter eam, quae existimatur, pietatis exercitationem amiculo utatur, & tamquam ex eo justitiam habens, condemnet eos, qui cum pietate beros ferunt, & alia communi, & consueta veste utuntur, sit anathema*. Porro amiculi, seu pallii nomine non aliud intelligitur, quam vestis sordida, & abjecta, quam induere cum suis Eustathius adamaverat; at byrrus, seu berus erat vestis decora; etsi enim proprie byrrus purpuream colorem significet, facile tamen pro genere splendidiorum vestium usurpari potuit. Hinc Cassianus de institut. lib. 1. cap. 7. de Monachis ait: *byrrorum pretia simul, ambitionemque devitant*. Et S. Augustinus serm. 50. de diversis ait: *Offeratur mihi byrrum pretiosum, forte decet Episcopum, quamvis non deceat Augustinum, idest hominem pauperem de pauperibus natum*. Itaque cum certum fuerit apud sanctissimos Patres, veram morum sanctitatem in habitu non consistere, aliquando autem sub vestium sordibus, ac sub specie religionis, & pietatis latere vitia, & quidem eximia, in hac etiam parte damnandi fuerant Eustathiani, ex eo, quod habitu a caeteris distincto & squallido uti vellent, eos aspernantes, qui politiore indumento ornatiores essent, atque cum hominibus viventes humanos usus honestatis regulis non adversantes sequerentur.

Can.16. dist.30. & can.5. dist.41. Atque haec contra Eustathianos jure optimo constituta fuerant; ne vero viderentur Gangrenses Episcopi vestium humilitatem cum animi virtute conjunctam penitus reprobasse, post viginti editos canones ita prosequuti sunt: *Haec autem scripsimus non abscindentes eos* &c. Habentur haec in can. 16. dist. 30. apud Gratianum, post cujus postrema illa verba, *& operibus bonis non abjicimus*. haec immediate sequuntur: *& parsimoniam cum veste humili non reprobamus*, cum reliquis, quae idem Gratianus refert in can. 5. dist. 41. omnia tamen ex interpretatione Isidori Mercatoris, cum qua Gratianea verba conveniunt, si loco illarum vocum *supra vires* has substituamus *juxta vires*. Dionysii Exigui interpretationem etiam in hac Patrum Gangrensium adjectione non omittam. Ita Dionysius: " Haec „ autem scripsimus, non, qui in Eccle„ sia Dei secundum scripturas sanctum „ propositum continentiae eligunt, vi„ tuperantes, sed eos, qui abutuntur „ proposito in superbiam, & extollun„ tur adversus simpliciores, abscindi„ mus, & damnamus eos, qui adver„ sum scripturas, & Ecclesiasticas re„ gulas nova introducunt praecepta. Nos „ autem & virginitatem cum humilita„ te admiramur, & continentiam, quae „ cum castitate, & religione suscipitur, „ adprobamus, & renunciationem sae„ cularium negotiorum cum humilitate „ recipimus, & nuptiarum castum vin„ culum honoramus, & divitias cum „ justitia, & operibus bonis non sper„ nimus, & habitum simplicem, ac ve„ stem viliorem, pro corporis diligentia „ infucatum laudamus, sicut etiam so„ lutas, ac fractas in vestibus processio„ nes reprobamus. Et domos Dei hono„ ramus, & conventus, qui in his fiunt, „ tamquam sanctos, & utiles suscipimus, „ pietatem in privatis domibus non clau„ dentes, sed omnem locum in nomine „ Dei aedificatum honoramus, & Congre„ gationem in eadem Ecclesia factam „ pro utilitate communi recipimus. Et „ bona opera, quae supra vires in fra„ tres pauperes exercentur, secundum „ Ecclesiasticas traditiones beatificamus, „ & omnia, quae per sanctas scriptu„ ras, & per Apostolos sunt tradita, „ in Ecclesia celebrari exoptamus". Animadvertit ad haec Philippus Labbeus abesse hanc Appendicem a quibusdam, sed paucis Latinis MSS. Codicibus, & ab editione cum Graeca, tum Latina Codicis canonum Ecclesiasticorum Christophori Justelli; legi autem tum in Graecis Balsamonis, & aliorum editionibus. Ceterum haec Appendix congrua maxime fuerat, ne Gangrenses Patres adversus Eustathianam haeresim pugnantes viderentur in oppositum e diametro errorem viam sternere plurimis, qui minus sapienter Gangrensibus Canonibus usi fuissent, quin ad temporum illorum adjuncta accurate respicerent.

Can. 1. dist. 42. Non ex interpretatione Isidori Mercatoris, uti in more habuit, sed potius Dionysii Exigui depromsit Gratianus canonem 11. Gangrensem relatum in can. 1. dist. 42. Ibi etiam damnati sunt Eustathiani, quod sacros Christianorum conventus aversarentur. De vetere agaparum consuetudine, cujus ibi mentio fit, nemo est ex Interpretibus, qui non disserat. Tantum ego tradam, quod ad hunc canonem scribit Zonaras, scilicet veteres fideles consuevisse, *ut sacrorum Mysteriorum participatione refecti simul ad*

epu-

epulandum postea convenirent, ita scilicet, ut cibis e ditiorum ponu ministratis ad convivium ipsi quoque pauperes ab iisdem advocarentur. Cujus quidem rei Magnus etiam Paullus Epistola ad Corinthios meminit, eosque, quod abolita pristina consuetudine jam non una omnes epularentur, sed unusquisque suam coenam privatim absumeret, objurgans, alium quidem esurire, alium ebrium esse conqueritur. Hanc consuetudinem tunc quoque retinentes mutua inter se convivia fideles curabant, quas quidem eo, quod ob charitatem ex fide celebrarent, agapas vocitabant.

Can. 37. cau. 17. qu. 4. Rursum Isidori Mercatoris interpretatione usus est Gratianus in can. 37. cau. 17. qu. 4. qui consonat cum canone 3. Gangrensi. Dionysius Exiguus ita canonem descripsit: *Siquis servum praetextu divini cultus doceat Dominum contemnere proprium, ut discedat ab ejus obsequio, nec ei cum benevolentia, & omni honore deserviat, Anathema sit.* Et id adversus Eustathium definiendum erat, qui non tantum parentes a filiis, filios a parentibus, conjuges a conjugibus abstrahebat praetextu religionis, quemadmodum agnovimus ex can. 1. 2. 3. & 14. dist. 30. verum etiam servos concitabat, ut a Dominis suis omnino recederent, suaeque haereseos Asseclis jungerentur. Porro hic canon ita, quemadmodum docet, explicatus, longe omnino distat a proposito Gratiani; etenim Gratianus totus est in ea quaestione, ut agat de servis ad Ecclesiae septa confugientibus, uti liquere potest potissimum ex verbis Gratiani post canonem 31. tantum autem distare video, quantum inter sese distant recipi in Ecclesias, & ad Eustathianorum sectam ab Ecclesia deflectere, eorundemque haereticorum superstitionibus adhaerere: Quamobrem magismagisque liquet in Gratiani fragmentis semper consideranda esse caussarum, & rerum, de quibus agatur, adjuncta, ne forte Gratianum manuducentem sequentes incommodis interpretationibus, & conclusionibus a veritate rei penitus deflectamus.

CAPUT IX.

De Concilio Antiocheno.

Ex Concilio Antiocheno sequentes Canones a Gratiano depromti sunt.

Apud veteres reprobati, posteriore tamen aetate recepti.

Can. 4. dist. 18. paullo varius in diversis exemplaribus.
Can. 3. dist. 65. ex interpretatione Dionysii Exigui restituendus.
Can. 9. dist. 71. ad meliorum Codicum fidem exigendus.
Can. 5. dist. 92. ad meliorum Codicum fidem exigendus.
Can. 7. dist. 92. in Chalcedonensi Concilio probatus.
Can. 8. dist. 92. in Chalcedonensi Concilio probatus.
Can. 1. cau. 6. q. 4. ex diversis exemplaribus explicandus.
Can. 5. cau. 6. q. 4. perperam a pluribus explicatus.
Can. 24. cau. 7. q. 1. ad meliorum Codicum fidem exigendus.
Can. 25. cau. 7. q. 1. paullo varius in diversis exemplaribus.
Can. 3. cau. 8. q. 1. paullo varius in diversis exemplaribus.
Can. 6. cau. 9. q. 2. varius in diversis exemplaribus.
Can. 7. cau. 9. q. 2. varius in diversis exemplaribus.
Can. 2. cau. 9. q. 3. varius in diversis exemplaribus.
Can. 5. cau. 10. q. 1. paullo varius in diversis exemplaribus.
Can. 2. cau. 11. q. 3. ad meliorum Codicum fidem exigendus.
Can. 6. cau. 11. q. 3. paullo varius in diversis exemplaribus.
Can. 23. cau. 12. q. 1. paullo varius in diversis exemplaribus.
Can. 2. cau. 21. q. 5. perperam a quibusdam expositus,
Can. 27. cau. 23. q. 8. plurimum consonat cum can. 2. cau. 21. q. 5. & ex melioribus Codicibus supplendus.

SI Romanam excipiamus Ecclesiam, in qua honor Ecclesiastici Primatus ex Sancto Petro, imo ex divina ipsa institutione dignoscitur, honorabilis prae ceteris

teris esse videtur Antiochena, utpote quam ipse etiam Petrus Princeps Apostolorum instituit, atque tamquam ejusdem Civitatis Episcopus per plures annos administravit; hinc eadem Antiochena Ecclesia pluribus privilegiis omni ætate illustris extitit, atque a Sancto Hieronymo in Epist. 61. ad Pammachium *totius Orientis Metropolis* appellata fuit. In ea plures antiquissimis Ecclesiæ sæculis celebrati fuerunt Episcoporum conventus, quorum quidem aliqui hæreticis adhærentes Episcopos auctores habuerunt, ut plurimum vero Catholicorum Episcoporum fuerunt, atque ad rectum Ecclesiarum regimen stabiliendum facti fuerunt. Quid memorem hic Concilium Antiochenum Apostolorum, de quo agitur in actibus Apostolicis cap. 15. occasione controversiæ, quæ cum suborta fuerat, num Ethnici ad Christianam religionem venientes prius circumcidi deberent, quam baptizarentur? Celebratissimum etiam Concilium illud est, sive quod anno 266. sive quod anno 272. adversus Paullum Samosatenum habitum est, quamquam tamen utriusque acta temporum injuria perierint, nec ad nostram usque ætatem pervenerint. Nonnulla præter hæc Concilia Antiochena sunt post Nicænum celebrata, sive anno 341. sive anno 360. sive anno 363. horum autem omnium hodie acta non supersunt, exceptis Canonibus illis, qui numero quinque & viginti a vetustissimis sacrorum canonum Collectoribus recensentur. Pertinent isti ad Synodum illam, quam S. Athanasius habitam fuisse scribit Marcellino, & Probino Consulibus, sive anno Domini 341. ad quam nonaginta Episcopi convenerant, aut nonaginta & septem, quemadmodum scribit Hilarius in lib. de Synodis, & Sozomenus in lib. 3. Hist. Ecclesiasticæ cap. 5. Porro celebrandæ hujus Synodi occasio fuit dedicatio, sive Encænia celeberrimi Antiocheni templi, quod Constantinus Magnus ædificare cæperat, & Constantinus filius, idemque in Imperio successor absolverat, uti scribit Athanasius de Synodo Ariminensi, & Socrates lib. 2. Histor. Eccles. cap. 8. Quum enim plures ad solemnem templi dedicationem vocati Episcopi convenissent, operæ pretium esse duxerunt, quædam interea ad Ecclesiasticam disciplinam stabiliendam communi suffragio constituere. Ex iis tamen Episcopis, qui eo accesserant, quamplures usque ad triginta de Arianorum hæresi suspectos fuisse Historici omnes tradunt, inter quos nominant Eusebium Cæsariensem Arianorum facile Principem; atque ipsi propterea cum essent Constantio Augusto, qui Arianis favere videbatur, acceptissimi, primos quodammodo in Concilio obtinuerunt honores, summamque præterea auctoritatem imperantis fulti patrocinio explicarunt. Vulgaris fama eo aliquando perrexit, ut traditum fuerit quosdam ex istis Episcopis dissoluto Concilio convenisse simul, ut privata sententia Athanasium Nicænæ fidei defensorem strenuum damnarent, atque inauditum a sua sede dejicerent. Hæc in caussa fuerunt, cur penes antiquos Antiocheni hujus Concilii canones non solum levis momenti habiti fuerint, verum etiam rejecti, tamquam Pseudo Episcoporum reprobanda placita. Sic S. Johannes Chrysostomus cum ab adversariis suis contra se oppositum fuisse accepisset duodecimum canonem ex Antiochenis, respondit se illius auctoritate minime teneri, tamquam in eo conventu editi, qui ex Arianis Episcopis celebratus fuisset, quemadmodum referunt Socrates lib. 6. Histor. Eccles. cap. 18. & Sozomenus lib. 8. cap. 20. Præterea S. Athanasius in lib. de Synodis Arimini, & Seleuciæ, & Innocentius Papa in Epist. ad Clerum Constantinopolitanum apud Sozomenum lib. 8. Histor. Ecclesiast. cap. 26. rejecerunt acta ejusdem Concilii ex ea ratione, quod ab hæreticis Episcopis confecta fuissent. Horum veterum, & gravissimorum Patrum exemplo non desunt hodie etiam ex recentioribus, qui hujus ipsius Concilii acta contemnant, ipsisque omnem omnino denegent auctoritatem. Nonnulli autem hodie parce magis, ac sobrie de hac re judicandum esse censuerunt; etenim singulos Concilii Antiocheni canones ad exactam trutinam revocantes distinxerunt illos, qui Arianorum doctrinam continere videbantur, ab iis, qui sacros Antistites, & Catholicos Auctores videntur habuisse, ac dein posterioris generis canones venerantur, prioris generis omnino improbant, detestanturque. Alii demum agnoscentes, quanto in pretio habiti fuerint sequente ætate apud omnes canones illi, qui Antiocheni dicuntur, satis percipere non potuerunt, quomodo recepti maxime fuerint canones illi, qui hæreticos homines habuerunt Auctores, proptereaque aliud Concilium Antiochenum proprio ingenio effinxerunt,

distin-

distinctum omnino ab eo, quod Athanasius, Chrysostomus, & Innocentius improbaverunt. Mihi nulla placere potest ex his opinionibus; potius enim dixero ab initio quidem acta hujus Concilii fuisse suspecta ob hæreticos Episcopos, qui Concilio interfuerant; deinde tamen cum agnitum fuerit, ea, quæ in Concilii Canonibus continentur, maxime utilia esse ad disciplinam optimam Ecclesiasticam stabiliendam fuisse Ecclesiarum ferme omnium usu recepta, atque probata. Quod ab initio Athanasio, Chrysostomo, & Innocentio displicere potuit, pertinebat ad Episcopos Arianos, qui ad Synodum venerant; sed deinde constitit plures Episcopos Catholicæ fidei assertores, ac vindices in eodem Concilio tulisse sententiam, item canones omnes, qui ibidem editi fuerunt optimos esse, nihil autem germanæ fidei, & sacrorum disciplinæ contrarium continere; quid igitur morari poterat studiosos canonum cultores, ne canones istos reciperent, aut in rebus Ecclesiasticis definiendis illis uterentur? De hac ergo Synodo honorifice loquutus est S. Hilarius de Synodis adversus Arianos ita scribens: *Expositio Ecclesiastica fidei, quæ exposita est in Synodo habita per Encanias Antiochena Ecclesia consummata, quam exposuerunt, qui adfuerunt Episcopi 97. cum in suspicionem venisset unus ex Episcopis, quod prava sentiret* &c. Honorifice ejusdem meminit Leo IV. Pontifex Maximus in Concilio Romano 67. Episcoporum inquiens: *Quid aliud arbitrari, aut proferre valemus, nisi ut Sancti Patres, qui in Antiocheno Concilio residentes tertio capitulo promulgarunt, & inviolabiliter statuerunt?* Imo idem Leo IV. Antiochenos eosdem canones, tamquam optima Ecclesiasticæ disciplinæ documenta, observandos proposuit Episcopis Britanniæ in can. *de libellis* dist. 20. Quid vero amplius dubitari de Antiochenorum canonum auctoritate potest, postquam noverimus illos fuisse in Concilio Chalcedonensi adductos, atque communi Episcoporum suffragio ibidem comprobatos? Memoro actionem 4. Concilii Chalcedonensis, in qua relato Antiocheno canone 5. ita sequitur: *Omnes Reverendissimi Episcopi clamaverunt: Hæc justa Regula Patrum*. Relatus est inde cum adprobatione singulorum canon 4. & canon 5. Demum illud est observatione dignum, Collectores etiam veteres non omisisse in suis Codicibus eosdem canones Antiochenos; ut enim omittam Codicem illum, qui vulgo creditus est Ecclesiæ universæ, ubi post canones Gangrenses subjecti exhibentur 25. Antiocheni, Dionysius Exiguus totidem retulit Antiochenos canones, & quidem nomine *Regularum expositarum apud Antiochiam in Encaniis* 25. post canones Gangrenses, & ante Laodicenos. Est præterea prisca Latina collectio a Justello edita, pag. mihi 291. Tom. 1. in qua habentur iidem canones 25. Antiocheni, qui in *Dedicatione* editi dicuntur. Antiochenos præterea hujusmodi canones retulit in suum Codicem Fulgentius Ferrandus, Crisconius, Martinus Bracarensis, ut alios recentiores omittam. Quum vero plures ex Antiochenis istis canonibus iidem sint, qui inter canones vulgo Apostolicos referuntur, nova mihi suboritur suspicio de nomine Apostolicorum canonum; forte enim Auctor, ac compilator illorum voluit Antiochenos hosce canones describere; eos autem verebatur Antiochenorum nomine designare, ne forte suspecti essent apud veteres, apud quos, ut diximus, suspectum fuerat Antiochenum ipsum Concilium, quamobrem Apostolicos potius appellare voluit, ratus Apostolicos dici posse canones illos, qui in ea Urbe, quam Apostolorum Princeps Sanctus Petrus instruxit in fide, & cujus sedem Episcopalem diutius occupavit, conditi fuerant.

Hæc generatim de Antiochenis canonibus præfatus, devenio ad fragmenta Gratiani. In primis exhibeo canonem 4. dist. 18. qui consonat cum can. 20. ex Antiochenis fere juxta interpretationem Isidori Mercatoris, quam, uti alias sæpe observavi, Gratianus fere semper sequutus est in Græcis canonibus referendis. Non recedam ego a Dionysio Exiguo, qui aliis verbis ita interpretatus est exemplaria Græcorum: *Propter utilitates Ecclesiasticas, & absolutiones earum rerum, quæ dubitationem, controversiamque recipiunt, optime placuit, ut per singulas quasque provincias bis in anno Episcoporum Concilia celebrentur. Semel quidem post tertiam septimanam festi Paschalis, ita ut quarta septimana Pentecostes conveniat Synodus*. (Gratianus hic legit: *Synodus compleatur*. Sed Isidorus Mercator scribit: *perfici Concilium possit*, alii autem ex Græco textu ita explicarunt: *perficiatur Synodus*) *Metropolitano Provinciales Episcopos admonente. Secunda vero Synodus fiat Idus Octobris, id est* quin-

Can. 4. dist. 18.

quintodecimo die mensis Octobris: (Gratianus scripsit non decimumquintum, sed decimum. Sane Isidori Mercatoris Editiones exhibent decimumquintum, sicut & editio codicis canonum Ecclesiæ universæ. Sed Græca exemplaria hodie vulgata exhibent diem decimum, quemadmodum etiam prisca latina editio apud Justellum Tom. 1. pag. mihi 265.) *quem Hyperberetæon Græci cognominant. In ipsis autem Conciliis adsint Presbyteri, & Diaconi, & omnes, qui se læsos existimant, & Synodi experiantur examen. Nullis vero liceat apud se celebrare Concilia, præter eos, quibus Metropolitanis videntur esse jura commissa*. Huic canoni plurimum congruet canon 36. ex vulgo Apostolicis unde demonstratur, quod superius asserebam, olim sententias Concilii Antiocheni Apostolicorum canonum nomine editas fuisse, ac publice propositas. Huc etiam pertinet canon 15. dist. 18. qui licet referatur a Gratiano quasi *ex Concilio Martini Papæ*, hujus tamen Concilii nomine Antiochenum intelligitur, ita appellatum, quod in collectione Martini Bracarensis laudaretur. Sed hæc inferius suo loco.

Can. 3. dist. 65. Ad canonem 3. dist. 65., qui decimusnonus est inter Antiochenos, adnotarunt Romani Correctores consulendam esse versionem Dionysii Exigui, utpote quæ Græcis verbis melius respondet. Sane Gratianus Isidorum sequutus fuerat. En vero, quid Dionysius scripserit: *Episcopus præter Synodum, & præsentiam Metropolitani nullatenus ordinetur. Hoc autem modis omnibus coram posito, melius quidem est, ut omnes simul adsint ejusdem provinciæ Sacerdotes, quos Metropolitanus Episcopus advocare debebit, & si quidem omnes occurrerint, optime; quod si hoc difficile fuerit, saltem plures adesse omnino convenit, aut certe scriptis ejusdem sententiæ comprobari, & ita sub plurimorum vel præsentia, vel Decreto ordinatio celebretur. Quod si secus contra definita factum fuerit, nullas ordinatio vires habeat, si vero juxta definitam regulam fiat, & nonnulli pro contentione propria contradicunt, obtineat sententia plurimorum*. Consonant hæc cum canone 4. & 6. ex Nicænis, ex quibus fragmentum est in can. 1. dist. 65. Idem autem dicitur in canone 2. ejusdem dist. 65., quem Gratianus inscripsit nomine *Concilii Martini Papæ*, quod sane Concilium idem est cum Antiocheno, ita dicto, quod in collectione Martini Bracarensis legatur.

Can. 9. dist. 71. Rursus in can. 9. dist. 71. Gratianus sequutus est Interpretationem Mercatoris in canone 7. ex Antiochenis. Verum depravata est tum Gratiani, tum Isidori Scriptura, nec cum Græcis, nec cum antiquissimis Latinis editionibus conveniens. Dionysius Exiguus ita habet: *Nullus peregrinorum sine pacificis, idest commendatitiis suscipiatur Epistolis*. Prisca editio Latina Justelli exhibet: *Nullum sine formata suscipere peregrinum*. In Codice canonum, qui dicitur Ecclesiæ universæ sic legitur: *Nullus peregrinorum sine pacificis suscipiatur*. In eo itaque Gratianus depravatum canonem edidit, quod de Clericis singulariter expressit, qui generaliter de peregrinis omnibus fuerat constitutus. Sane posteriores Interpretes etiam Græci canonem hunc de Clericis tantummodo exposuerunt: Ait Zonaras: *Externos porro hoc loco non omnes, qui ex alia regione in aliam forte se conferunt, sed Clericos, qui ex alia in aliam Ecclesiam proficiscuntur, intelligit*. Sed hæc interpretatio cum disciplina potius posterioris temporis convenit, quam cum Germana canonis Antiocheni sententia; Hoc autem fuit frequens Interpretum quorumdam erratum, quod studuerint canones veteres juxta suorum temporum mores, quoad fieri posset, accommodare; quumpropterea peregrinis tantummodo Clericis, non etiam Laicis formatæ Epistolæ recentiore ætate concedi consueverint, de Clericis tantummodo non de Laicis canonem Antiochenum intellexerunt. Deinde si invicem conferantur variæ illæ editiones, quas nuper expressi, aliis quampluribus junctis, quæ passim apud Collectores canonum leguntur, videntur promiscue acceptæ fuisse literæ *formatæ*, literæ *pacificæ*, & literæ *commendatitiæ*, quando tamen Antiochenus canon & juxta Dionysium Exiguum, & juxta Græca exemplaria de pacificis exprimitur. Quæ sane omnia ut recte, commodeque percipiantur, observatione dignum est, eam apud veteres fuisse Ecclesiarum omnium consuetudinem, ut fideles omnes, advenas præsertim, & peregrinos opportunis subsidiis juvarent, ubi præsertim illi bono sui Episcopi testimonio freti accederent. Etenim plurimum intererat cognovisse, utrum advenæ iidem justa de caussa, non ex schismate, aut diffidendi animo a patria sua abessent, ne forte contin-

geret,

geret, ut alimenta Ecclesiastica improbis hominibus concederentur, & seditiosis adversus mentem offerentium. Itaque solebant Episcopi fidelibus sibi subjectis, & peregre proficiscentibus literas dare, quæ generatim *formatæ* appellabantur. Duplicis autem erant generis, quæ pro personarum qualitate, & conditione tribuebantur, quarum aliæ *pacificæ*, aliæ *commendatitiæ* dicebantur. Porro pacificæ quibuscumque concedebantur modo non indignis, nec seditiosis; At commendatitiæ tantum dabantur viris de Ecclesia benemeritis, sive doctrina, sive pietate spectabilibus. Constat id manifestissime ex can. 11. Concilii Chalcedonensis juxta interpretationem Dionysii Exigui, ubi hæc habentur: *Omnes pauperes, & indigentes auxilio, cum proficiscuntur sub probatione, Epistoliis, vel Ecclesiasticis pacificis tantummodo commendari decrevimus, & non commendatitiis literis, propter quod commendatitias literas honoratioribus tantummodo præstari personis conveniat*. Generalis ergo disciplina excipiendi, fovendique peregrinantes Christianos erat quidem Apostolorum ipsorum institutionibus probatissima, quemadmodum constat ex Epistola 3. S. Johannis ad Gajum, ubi sic legitur: *Charissime fideliter facis, quidquid operaris in fratres, & hoc in peregrinos, qui testimonium reddiderunt charitati tuæ in conspectu Ecclesiæ*. Sed non eadem erat in singulis excipiendis ratio, quemadmodum non erant eadem singulorum in Ecclesiam merita, quorum sane conveniens erat mentionem fieri per commendatitias, per quas de peregrini, seu Clerici, seu Laici conditione constaret.

Can. 5. dist. 92. Canon 5. dist. 92. idem est cum can. 18. Antiocheno, & quidem ex interpretatione Dionysii Exigui, licet tamen Gratiani editio in quibusdam vocibus corrupta videatur. En vulgatam Dionysii editionem: „ Si quis Episcopus ordinatus ad Parochiam minime, cui est electus, accesserit, non suo vitio, sed quod eum aut populus vitet, aut propter aliam caussam, non tamen ejus vitio perpetratam, hic & honoris sit, & ministerii particeps, dummodo nil molestus Ecclesiæ rebus existat, ubi ministrare cognoscitur: Quem etiam observare conveniet, quidquid Synodus perfecta Provinciæ, quod visum fuerit, judicando decreverit. “ Alii ita Græcum canonem interpretati sunt: „ Si quis ordinatus non ierit ad parœciam, ad quam est ordinatus Episcopus, non sua quidem culpa, sed propter populi recusationem, vel aliquam aliam caussam, quæ a se non oritur: is sit & honoris, & muneris particeps, dummodo nullam rebus Ecclesiæ, in qua convenit, molestiam afferat. Is autem id suscipiat, quod perfecta Provinciæ Synodus, quod ad se allatum est, judicando, statuerit. “ Clarior videtur posterior hæc interpretatio. Si quis vero interrogaret, qualis habenda sit *perfecta* Synodus, facile responderi posset ex canone 16. ejusdem Antiocheni Concilii, qui idem est cum can. 8. dist. 92., ubi dicitur perfectum illud dici Concilium, *cui Metropolitanus Episcopus interfuerit*.

Can. 7. dist. 92. Rursus Dionysii Exigui, non Isidori Mercatoris interpretationem sequutus videtur Gratianus in can. 7. dist. 92., qui idem est cum canone 17. Antiocheno. Quædam tamen ex vulgata Dionysii editione sunt emendanda. Ita habet illa: „ Si quis Episcopus manus impositionem Episcopatus acceperit, & præesse populo constitutus ministerium subire neglexerit, nec adquieverit ire ad Ecclesiam sibi commissam, hunc oportet communione privari, donec susceperit coactus officium, aut certe de eo aliquid integra decreverit ejusdem Provinciæ Synodus Sacerdotum. “ Quænam nomine *integra* Synodi veniat, dignosci potest ex can. 8. dist. 92., qui idem est cum can. 16. Antiocheno.

Can. 8. dist. 92. Et quidem in eo referendo Gratianus neque Dionysium Exiguum sequutus est, neque Isidorum Mercatorem. Verba Dionysii hæc sunt: „ Si quis Episcopus vacans in Ecclesiam vacantem prosiliat, sedemque pervadat absque integro, perfectoque Concilio, hic abjiciatur necesse est, etsi cunctus populus, quem diripuit, eum habere delegerit. Perfectum vero Concilium illud est, ubi interfuerit Metropolitanus Antistes. “ Harmenopulus in epitome ejusdem canonis ita sententiam ipsam Concilii digessit: *Etiam vacans Episcopus, si absque integra Synodo, (integra autem est, quum & Metropolitanus adest) in Ecclesiam vacantem insilierit, licet ita Civitatis illius populus voluerit, rejiciendus est*. Hujus canonis auctoritas, simul & antecedentis, idest canonis 7. dist. 92. maxime venerabilis esse debet, cum recitati ambo fuerint

a Leon-

a Leontio Episcopo in Concilio Chalcedonensi, quemadmodum constat ex actione 11. Concilii ejusdem Chalcedonensis, quorum canonum vi Bassianus, & Stephanus Episcopatu Ephesi pulsi sunt dignitate tantum, sive honore; communione tamen, & necessariis ad vitam sustentandam iis concessis.

Can. 1. cau. 6. qu. 4. Romani Correctores ad can. 1. cau. 6. qu. 4. duo potissimum, aut emendare voluisse, aut revera emendasse videntur. In primis cum agnovissent dictum canonem 1. in editione Gratiani memorari non nomine Concilii Antiocheni, sed potius Laodiceni, novissentque pariter legi illum non inter canones Laodicenos, sed inter Antiochenos, jure optimo pro Laodiceno Concilio voluerunt legi debere Antiochenum; præsertim cum vetustissimum haberent Gratiani exemplar, in quo idem canon Antiocheni Concilii nomine legebatur. Huic errato facilem occasionem præbere potuerunt veteres canonum Collectiones, in quibus Laodiceni canones immediate Antiochenis subjiciuntur; propterea exinde qui legerent, poterant Antiochenos canones pro Laodicenis scribere, & viceversa. Deinde vero in expositione canonis asseruerunt Græcum exemplar valde dissonare a versione Gratianea, ita postremo subjicientes: „ Ac sane „ quod Metropolitanus ad alterius Me„ tropolitani vocationem deberet veni„ re, atque in eodem Concilio duo „ Metropolitani futuri essent, vix vi„ detur convenire. " An hæc posterior observatio æque feliciter cesserit, quemadmodum prior, judicare non audeo. Tantum eo contentus ero, si varias Interpretum vetustiorum, ac meliorum versiones adducam, quas unusquisque conferre deinde poterit cum canone Gratianeo. Agitur heic de canone 14. ex Antiochenis. Et quoniam Gratianus sequutus esse videtur versionem Isidori Mercatoris, primo loco adferam verba canonis juxta eundem Isidorum ita expressa: „ Si quis Episcopus de aliqui„ bus caussis criminalibus in judicio „ Episcoporum fuerit accusatus, con„ tingat autem de ipsis Episcopos Pro„ vinciæ, & alios quidem innocentem „ eum pronunciare, alios reum; pro„ pter hujuscemodi itaque controver„ siam amputandam, placuit Sanctæ „ Synodo Metropolitanum Episcopum „ alterius vicinæ Provinciæ advocari „ oportere, & aliquantos cum eo Epi„ scopos alios, qui pariter residentes, „ quæcumque fuerint, dirimant quæ„ stiones, propter hoc, ut firmum sit „ judicium, quod ab unius Provinciæ „ Episcopis fuerit promulgatum. " Dionysius Exiguus ab hac sententia nullo modo distat, ita scribens: „ Si quis „ Episcopus de certis criminibus judi„ cetur, & contingat de eo Provincia„ les Episcopos dissidere, cum judica„ tus ab aliis innocens creditur, reus „ ab aliis; pro totius ambiguitatis ab„ solutione Sanctæ Synodo placuit, ut „ Metropolitanus Episcopus a vicina „ Provincia judices alios convocet, qui „ controversiam tollant: ut per eos si„ mul, & per Provinciales Episcopos, „ quod justum visum fuerit, adprobe„ tur. " In Codice, qui appellatur canonum Ecclesiæ universæ eadem ferme verba leguntur. Non memoro hic priscam illam Latinam canonum editionem, quam publicam fecit Justellus in Tom. 1. suæ Bibliothecæ, in ea enim hic canon Antiochenus minus integer reperitur ob vetustatem forte MS. Codicis, qui in ea parte oblitteratus est pag. mihi 294. Fulgentius Ferrandus eundem canonem ita perstringit: *ut si de accusato Episcopo multa sententia fuerint Episcoporum, Metropolitanus alterius Provinciæ convocetur.* Qui vult ad Martini Bracarensis collectionem confugere, perpendat canonem 2. cau. 6. qu. 4. Gentianus Hervetus ex Græcis exemplaribus ita est interpretatus: *Si quis Episcopus ob aliqua crimina judicetur, deinde contingat Episcopos, qui sunt in Provincia* (alii vertunt: *Episcopos Provinciæ*) *de eo dissentire; illis quidem eum, de quo fertur sententia, innocentem pronunciantibus, his vero reum; pro tota componenda controversia visum est S. Synodo, ut Metropolitanus Episcopus ex propinqua Provincia alios evocet judicaturos, & controversiam decisuros, & cum Provincialibus, quod probatum fuerit, confirmet.* Alii postrema hæc verba ita exposuerunt: *Alios evocet judices, qui controversiam diriment, cum Provincialibus, quod probatum fuerit, confirmando.* Neque sane ego video ab hisce interpretationibus distare interpretationem, quæ adfertur a Romanis Correctoribus, quorum sententia cum ceteris in eo concors est, ut scilicet in Episcoporum caussis in Concilio Provinciali discussis, accedere debeant ad Synodum Provinciæ finitimæ Episcopi, ipse etiam

fini-

finitimæ Provinciæ Metropolitanus ad id invitatus, ut judicium & ipse, & alii Episcopi ferant, ubi penes Provinciales Episcopos jampridem congregatos dubitatio aliqua emerserit, aut in ferendo suffragio in æquales partes vota singulorum distracta fuerint. Neque video turbari jurisdictionem Metropolitanorum in hac parte, ex eo quod duo Metropolitani ad idem Concilium vocati conveniant, cum in primis versetur res in mutuis officiis, quæ a Metropolitanis invicem præstanda præscribuntur, deinde Metropolitanus, qui tamen judex extra ordinem accedit, injuriam nullam ordinario facit Metropolis Principi, nec ullam gradus sui injuriam patitur, quemadmodum sæpissime fieri idipsum contingit in delegationibus diversorum judicum supremi Imperantis auctoritate factis. Demum etiamsi Metropolitarum jus aliquatenus per hanc Concilii Constitutionem imminueretur, nihil repugnat; etenim ubi Ecclesiarum utilitas exigit, non adeo subtiliter de juribus Personarum disputandum est: Qua ratione Concilium Tridentinum statuit, ut Episcopi exempti eligant sibi Metropolim, ad quam statuto tempore ad Concilia celebranda convenire teneantur. Sess. 24. de reformation. cap. 2.

Vulgo sese intricatissimis disputationibus agitant Interpretes ad Germanam intelligentiam consequendam canonis 5. cau. 6. qu. 4. quidem est cum can. 15. ex Antiochenis juxta Isidorum Mercatorem. Dionysius Exiguus ita scripsit: *Si quis Episcopus de certis criminibus accusatus condemnatur ab omnibus Episcopis ejusdem Provinciæ, cunctique consonanter eandem contra eum formam Decreti protulerint, hunc apud alios nullo modo judicari, sed firmam concordantium Episcoporum Provinciæ manere sententiam.* Non memoro interpretationes alias, sive veterum, sive recentiorum; omnes enim unam exhibent, eandemque sententiam. Sisto in controversiis Canonistarum, exinde quærentium, utrum talis, tantaque fuerit apud Antiochenos Episcopos Conciliorum Provincialium auctoritas, ut ab illorum Sententiæ deneganda prorsus appellatio sit, sive ad Synodum superiorem, sive ad aliam quamcumque etiam in Ecclesia maximam potestatem? Christianus Lupus ita credidit ex hoc Antiocheni Concilii canone posse deduci, propterea que occasionem hinc arripuit

Can. 5. cau. 6. q. 4.

detestandi & canones, & Synodum ipsam Antiochenam. Balsamon Græcus Interpres paucis sese expedit, remque omnino se absolvisse arbitratus est ita concludens: *Præsens canon sublatus est a quarto canone Synodi Sardicensis.* Balsamonis opinio mihi placere non potest animadvertenti, agi de duobus Conciliis Antiocheno, & Sardicensi ætate valde proximis, in quibus non est facile præsumenda unius respectu alterius abrogatio; quod & ipse Balsamon agnovisse videtur, dum ita subdit: *Sin autem hoc nolis dicere, interpretare canonem, ut superius dictum est, & dic fieri condemnationem a Synodo, in quam non cadit appellatio, ut a Papa, vel a Patriarcha Constantinopolitano.* Sed hæc rursus explicatio non satis convenire videtur verbis Antiocheni canonis de Provincialibus Archiepiscoporum omnium Conciliis expressi, quem propterea restringere fas non est ad sola Concilia Romani Pontificis, vel Constantinopolitani Patriarchæ juxta mentem Græcorum. Alexius Aristenus asserit quidem hoc canone interdictam esse quamcumque appellationem a Conciliis Provincialibus interponendam, eos tamen qui contra sentiunt, benignius, humaniusque sentire, ac propterea anteferendos esse Antiochenis ipsis Patribus; imo eo etiam progreditur, ut asserat contrariam opinionem placuisse eisdem Antiochenis Episcopis in can. 4. Ego consentire non possum hujusmodi expositioni canonis, juxta quam ejusdem Concilii Episcopi uno, eodemque judicio sibimet ipsi adversati fuisse credantur. Illustrissimus de Marca cum pluribus Gallicani Regni Episcopis ex hoc canone prædicarunt, supremum esse Conciliorum Provincialium judicium, a quo nulla amplius appellatio admittatur lib. 7. cap. 2. de concordia Sacerdotii, & Imperii. Gratianus, quem Canonistarum ferme omnium, ac præsertim Italorum turba sequuta est, post relatum hujusmodi canonem ita subdidit: *Subintelligendum vero est, nisi ad judicem majoris auctoritatis fuerit provocatum; Tunc enim per appellationem soluta sententia firmitatem non obtinet.* Mihi sane rem hanc ad rectam rationem redigenti ab omnibus hisce Interpretibus recedendum videtur, atque ita omnis dirimenda controversia, ut & appellationibus ad superiores ordines faciendis nihil detrahatur, & simul salva maneat Antiocheni Concilii optima constitutio, quod utrumque

præ-

præstare studioso sacrorum canonum cultori elaborandum est.

In primis itaque nemo ex Catholicis, atque Religiosis viris debet derogare quidpiam Ecclesiastico ordini, quo fit, ut quemadmodum infima per media, ita media per suprema commode dirigantur; quemadmodum ergo Clericis Episcopi, & Episcopis Archiepiscopi præfecti sunt, ita & Archiepiscopis Primates, Patriarchas, ipsum denique Pontificem Maximum Superiores agnoscimus. Quum vero superior ille dicatur, qui inferiorum errata corrigere valeat, aliter non possumus supra Provincialia Metropolitarum Concilia Superiorem dicere, nisi qui possit de sententiarum ab ipsis prolatarum iniquitate judicare, illamque agnitam per appellationem emendare, id exigit recta Rei cujusque publicæ administratio, adeo ut nonnullis placuerit non ex gentium tantum, sed & naturali ipso jure appellandi ab inferioribus ad superiores concedendam esse facultatem.

Quibus tamen ita constitutis, nihil omnino detrahitur Antiocheno canoni. Habet hæc observationes suas jucundas, & nitidas, quas etsi nemo ex interpretibus, quod ipse noverim, hucusque fecerit, arbitror tamen improbatum non iri. Animadverto apud veteres, receptissimas quidem fuisse boni publici caussa appellationes, ne scilicet innoxii impune ob quorundam judicum imperitiam, sive improbitatem damnarentur; non tamen appellationes istas in Reipublicæ ipsius dispendium retorqueri aliquando potuisse; quod sane contigisset, si facta fuisset litigantibus potestas appellandi perpetuo, etiam post sententias pluries repetitas per diversos judices, vel Magistratus. Coercenda etiam fuerat nimia perpetuo appellandi licentia, ne forte improbi homines jam pluries damnati appellationibus introductis lites perpetuas facerent, & nonnisi raro temeritatis suæ pœnis subjacerent. Hinc sapientissime aliquando constitutum est, ut qui post duplex, aut triplex judicium damnatus fuerit, amplius appellandi facultatem non habeat. Id primum apud Græcos obtinuit, apud quos vetustissima fuit lex, qua post tertium judicium, in quo concors jusdicentium sententia haberetur, appellandi potestas denegabatur. Testem appello Platonem, qui in dialogo 6. de legibus, vel legumlatione pag. mihi 308. ita scribit: *Qui litigant, ad vicinos primum, & amicos, & maxime rei, de qua quaritur, conscios se convertant. Quod si per eos non sufficienter fuerit judicatum, ad aliud judicium proficiscantur. Tertium vero, si per duo superiora reconciliati non fuerint, finem imponat.* Tertium ergo judicium apud Orientales erat postremum, ex quo appellare amplius damnato non liceret. Quæ sane disciplina, utpote & Civili, & Ecclesiasticæ utilitati conveniens, fuit ad Occidentem producta, receptaque propterea abs Justiniano l. un. Cod. *ne liceat in una ead. caussa tertio provocare* auth. *Si quis litigantium Cod. de Episc. audient*, probata demum a Pontifice Maximo in cap. 65. *de appellationibus*.

Quis exinde facile non deducat, qualis omnino fuerit Antiochenorum Episcoporum mens, ubi post concordem Concilii Provincialis sententiam nihil præsidii amplius, aut effugii damnatis superesse voluerunt? videlicet ordo caussarum Ecclesiasticarum is erat, ut primo res coram Episcopo loci discuteretur, deinde post ejus sententiam ad Metropolitanum deferretur; demum vero ad Concilium, in quo omnium Comprovincialium Episcoporum auctoritas intercederet. Et sane, si concors omnium sententia in Concilio fuisset, qualis etiam in superioribus judiciis per Episcopum, atque Archiepiscopum prodita fuerat, quis plenæ Concilii sententiæ, nisi temere litigans acquiescere non debuisset? loquimur sane de provinciali Concilio, in quo non triplex tantum concors judicium agnoscere fas est, sed tot judicia, quot Episcopi sunt, qui ad Concilium convenerunt. Arbitror itaque his me vere assequutum esse mentem Patrum Antiochenorum, qualis etiam ex verbis Antiocheni canonis luculenter adparet. Quid enim aliud significare videntur verba illa: *ab omnibus Episcopis*, & *consonanter*, & illa: *firmam consonantium Episcoporum &c.*? Atque eo melior hæc mea interpretatio videri debet, quo per illam difficultates omnes, quæ ceteros agitant Glossographos, & Scriptores ferme universos, commode extricantur.

Siquis vero adhuc opponendum censeret canonem quartum Sardicensem, ex quo deduci videtur apud veteres Concilii Provincialis sententiam non habitam fuisse tamquam supremam, facile conciliaverim ajendo in Sardicensi Concilio de ea caussa agi, quæ non concordi Episcoporum omnium judicio finita fuisset;

tet; nec enim aliquid hujusmodi continetur ibidem, unde constet consonantem undequaque & concordem fuisse Episcoporum omnium sententiam. Nec etiam in hac re discutienda penitius dubitarem ulterius progredi, aiendo, quemadmodum Sardicensis Synodus Occidentalium potissimum Episcoporum erat, propterea que juxta receptas Occidentis regulas judiciorum definiverat, ita Concilium Antiochenum Orientalium Episcoporum judiciales canones juxta Græcorum jurisprudentiam definivisse. Sane ex iis, quæ nuper proponebam, liquet manifeste, apud Græcos jamdiu a tempore Platonis eam viguisse jurisprudentiam, ut tertium judicium concordium judicum pro supremo haberetur. In conspectu hujus Græcorum consuetudinis, quid aliud statuere poterant Antiocheni Patres, quam nullam aliam expectandam esse sententiam post judicium Concilii Provincialis prolatum unanimi Episcoporum omnium consensione? Ast hæc de triplici conformi judicio doctrina nondum ad Orientales pervenit, nisi post Constitutionem Justiniani Imperatoris in dicta l. un. Cod. *ne liceat in una &c.*, ac propterea multo post Concilium Sardicense. Quid ergo aliud statuendum erat a Sardicensibus Occidentalibus Episcopis, sequentibus morem patriæ suæ, quam ut perpetua usque ad superiorem maximum appellatio concederetur? Fuit omni ætate sapientissima Ecclesiasticorum Patrum œconomia, qua, ubi nihil specialiter sacris canonibus receptum esset, civilium legum principiis canones accommodarent. Quamobrem in diversis provinciis diversa disciplina recepta est ex eo, quod diversæ essent legum civilium dispositiones, aut quod varii mores, qui legum instar obtinent, proponerentur. Nemo enim ignorat, unicuique Episcopo in Ecclesiasticis Constitutionibus sanciendis suæ potius Provinciæ moribus, quam alienis inhærendum esse.

Can. 24. cau. 7. q. 1.

In Canone 3. hujus Antiocheni Concilii habetur Canon 24. cau. 7. qu. 1., qui fere consonat cum interpretatione Isidori Mercatoris. Exhibebo nunc ex Collectione Dionysii Exigui. Ita ille: *Si quis Presbyter, aut Diaconus, & omnino quilibet ex Clero Parochiam propriam deserens, ad aliam properaverit; dein omnino demigrans in alia Parochia per multa tempora nititur immorari, ulterius ibidem non ministret: maxime si vocanti suo Episcopo, & regredi ad propriam Parochiam commonenti obedire contempserit. Quod si in hac indisciplinatione perdurat, a ministerio modis omnibus removeatur, ita ut nequaquam locum restitutionis inveniat. Si vero pro hac caussa damnatum alter Episcopus susceperit, hic etiam a communi coerceatur Synodo, velut qui Ecclesiastica Constituta dissolvat.*

Can. 25. cau. 7. qu. 1.

Quod autem de Presbyteris, aliisque inferioribus Clericis statutum est in dicto can. 3. statuitur de Episcopis in can. 21. Antiocheno, qui refertur in can. 25. cau. 7. qu. 1. Gratiano semper sequente Isidorum Mercatorem. Non prætermittam ego interpretationem Dionysii, præsertim quod nonnihil varietatis & in verbis, & in sententia canonis deprehendatur. *Episcopus ab alia Parochia nequaquam migret ad aliam, nec sponte sua prorsus insiliens, nec vi coactus a populis, nec ab Episcopis necessitate compulsus* (paullo aliter alii ex Græcis exemplaribus: *nec ab Episcopis coactus*: auctor Codicis Ecclesiæ universæ apud Justellum ait: *nec ab Episcopis necessitate compulsus*. Auctor priscæ Latinæ Collectionis apud eundem Justellum pag. mihi 295. Tom. 1. ita habet: *Neque ab aliquibus Episcopis coactus*). *Maneat autem in Ecclesia, quam primitus a Deo sortitus est, nec inde transmigret, secundum pristinum de hac re terminum constitutum.*

Can. 3. cau. 8. qu. 1.

Canon 3. cau. 8. qu. 1. depromtus est ex canone 23. Antiocheno, & quidem juxta versionem Dionysii Exigui Romani Correctores expunxerunt a Codicibus Gratiani verba hæc: *& electione Clericorum*. Revera neque apud Dionysium Exiguum; neque apud Isidorum Mercatorem, neque apud Græcos habentur. Verum hæc adhuc leguntur in prisca illa Collectione Justelli, quam pluries jam memoravi, ibi: *Non aliter fieri nisi aut cum Synodo, & judicio Episcoporum, & maxime electio Clericorum* pag. 295. Tom. 1. ubi forte legendum erit: *electione Clericorum*. Quamquam vero in hoc canone cautum luculenter appareat, neminem ex Episcopis posse sibi in Episcopatu successorem designare, non tamen hoc perpetuum fuit; Scimus enim viros sanctissimos, quorum exempla improbata non sunt, id fecisse, suadente Ecclesiarum quarundam utilitate. Sic Eusebius lib. 6. Histor. Eccles. cap. 11. & cap. 32. testatur a Narcisso Hierosolymorum Episcopo Alexandrum, a Theotecno Cæsareæ Palestinæ Episcopo Ana-

tolium sibi substitutum fuisse, ut omittam vulgata exempla Severi Milevitani, & Valerii Hipponensis, de quibus mentionem fecit S. August. Epist. 110.

Canon 6. cau. 9. q. 2. legitur in can. 13. Antiocheno juxta interpretationem Isidori, exceptis iis verbis: *nec ab aliis illuc trahatur Episcopis*, pro quibus apud Isidorum hæc leguntur: *nec alios illuc secum adtrahat Episcopos*. Romani Correctores Græca verba, una cum illorum interpretatione subjecerunt, observantes etiam Dionysii versionem aptius, quam Gratiani exemplar, exprimere sententiam Græci textus. En verba Dionysii: " Nullus Episcopus ex alia Provincia audeat ad aliam transgredi, & ad promotionem ministerii aliquos in Ecclesiis ordinare, licet consensum videantur præbere nonnulli, nisi literis tam Metropolitani, quam ceterorum, qui cum eo sunt, Episcoporum, rogatus adveniat, & sic ad actionem ordinationis accedat. Si vero nullo vocante inordinato more deproperet super aliquibus ordinationibus, & Ecclesiasticis negotiis ad eum non pertinentibus, componendis, irrita quidem, quæ ab eo geruntur, existant; ipse vero incompositi motus sui, & irrationabilis audaciæ subeat ultionem, ex hoc jam damnatus a sancto Concilio ".

Can. 6. cau. 9. q. 2.

Memorato canoni 13. Antiocheno plurimum consonat 22., qui apud Gratianum refertur in can. 7. cau. 9. qu. 2., ubi Gratianus imitatus videtur interpretationem Isidori Mercatoris; quamquam hæc in nonnullis quandam habeat vocum varietatem. Itaque Isidorus Mercator ita scripsit: " Episcopum non debere in alienam irruere civitatem, quæ illi probatur non esse subjecta, neque in regionem, quæ ad ejus curam minime dignoscitur pertinere, ad aliquid ordinandum, neque Presbyteros, neque Diaconos constituere ad alios Episcopos pertinentes, nisi forte cum consilio, & voluntate propriæ regionis Episcopi. Quod si quispiam horum aliquid audere voluerit, irrita quidem erit hujusmodi ordinatio, & is, qui male usurpaverit, a Synodo arguatur. Nam si ordinare non potuerit, nullatenus alterius Parochianum judicare non præsumat ". Dionysius autem Exiguus ita exhibet: " Episcopus alienam civitatem, quæ non est illi subjecta, non adeat, nec ad possessionem accedat, quæ ad eum non pertinet super ordinatione cujusquam, nec constituat Presbyteros, aut Diaconos alteri subjectos Episcopo, nisi forte cum consilio, & voluntate regionis Episcopi. Siquis autem tale aliquid facere tentaverit, irrita sit ejus ordinatio, & ipse coerceatur a Synodo; nam si ordinare non potuerit, nullatenus judicabit ". Posteriora hæc verba: *nam si ordinare &c.* desiderantur in codice, qui dicitur Ecclesiæ universæ, & in Græcis exemplaribus; at in prisca Collectione Latina canonum edita abs Justello Tom. 1. pag. mihi 295. ita leguntur: *Quia quod vindicare non potest, ordinare non debet*.

Can. 7. cau. 9. q. 2.

Canon 2. cau. 9. qu. 3. habetur in can. 9. Antiocheno juxta Isidorum Mercatorem. Romani Correctores aliam interpretationem addiderunt ex Græcis exemplaribus. Subjiciam ego & aliam ex Dionysii Exigui Codice. " Per singulas regiones Episcopos convenit nosse, Metropolitanum Episcopum sollicitudinem totius Provinciæ gerere, propter quod ad Metropolim omnes undique, qui negotia videntur habere, concurrunt. Unde placuit, eum & honore præcellere, & nihil amplius præter eum ceteros Episcopos agere, secundum antiquam a Patribus nostris regulam constitutam, nisi ea tantum, quæ ad suam Diœcesim pertinent, possessionesque subjectas. Unusquisque enim Episcopus habeat suæ Parochiæ potestatem, ut regat juxta reverentiam singulis competentem, & providentiam gerat omnis possessionis, quæ sub ejus est civitate; ita ut Presbyteros, & Diaconos ordinet, & singula suo judicio comprehendat. Amplius autem nihil agere tentet, præter Antistitem Metropolitanum, nec Metropolitanus sine ceterorum gerat consilio Sacerdotum ". Quicumque hunc Antiochenum canonem cum 33. ex Apostolicis contulerit, nullum inter utramque discrimen agnoscet.

Can. 2. cau. 9. q. 3.

Idem quoque est cum canone 40. ex Apostolicis canon 5. cau. 10. qu. 1. sive canon 24. ex Antiochenis. Cujus interpretationem sequutus fuerit Gratianus mihi non constat. En verba Dionysii Exigui. " Quæ sunt Ecclesiæ cum omni sollicitudine, & conscientia bona, & fide, quæ in Deum est, qui cuncta considerat, judicatque, serventur, quæ etiam dispensanda sunt judicio, &

Can. 5. cau. 10. qu. 1.

„ & potestate Pontificis, cui commissus „ est populus, & animae, quae intra Ecclesiam congregantur “.

Can. 2. cau. 11. qu. 3. Canon 2. cau. 11. qu. 3. idem est cum canone 6. Antiocheno. Gratianus videtur sequutus Isidorum Mercatorem; hodie tamen inter Isidori, & Gratiani editiones aliquid discriminis intercedit. Habet enim Isidorus: “Siquis a proprio „ Episcopo excommunicatus est, non „ eum prius ab aliis debere suscipi; nisi „ aut a suo fuerit receptus Episcopo, „ aut Concilio facto occurrat, ut respondeat; & si Synodo satisfecerit, „ statuimus, sub alia sententia eum recipi. Quod etiam circa Laicos, & „ Presbyteros, & Diaconos, & omnes, „ qui in Clero sunt, convenit observari “. Longe meliorem esse dixerunt Romani Correctores interpretationem Dionysii Exigui, quae his verbis exprimitur: “Siquis a proprio Episcopo com„ munione privatus est, non ante suscipiatur ab aliis, quam suo reconcilietur Episcopo, aut certe ad Synodum, „ quae congregatur, occurrens pro se satisfaciat, & persuadens Concilio sententiam suscipiat alteram. Haec autem definitio maneat circa Laicos, & „ Presbyteros, & Diaconos, omnesque, „ qui sub regula esse monstrantur “. Plurimum cum hoc Canone congruit can. 5. Nicaenus.

Can. 6. cau. 11. qu. 3. In can. 6. cau. 11. q. 3. habetur can. 4. ex Antiochenis, in quo describendo Gratianus sequutus omnino est interpretationem Dionysii Exigui: cum qua omnino consonat, dummodo a Gratianea editione auferatur vox illa *oportet*, quae habetur prope finem canonis. Romani Correctores pro voce illa *damnatus* legendum esse arbitrantur, *depositus* juxta Graeca exemplaria. Sane qui Graeca exemplaria sunt recens interpretati ita scripserunt: *depositus*, ita etiam scripsit Isidorus Mercator; ita quoque legitur in prisca collectione Latina Justelli Tom. 1. mihi 292. ita demum in Codice, qui appellatur Ecclesiae universae. Unus Dionysius Exiguus legit: *damnatus*. Hic canon recitatus est in Concilio Chalcedonensi actione 4. in caussa Carosi, & Dorothei Archimandritarum; Legit autem canonem Aetius Archidiaconus, & Primicerius Ecclesiae Constantinopolitanae, hoc modo, quemadmodum describitur in Tom. 4. Venetae editionis Labbeanae pag. 1430. Canon 83. “Si quis Episcopus a „ Synodo depositus, aut Presbyter, aut „ Diaconus, aut omnino qui est sub regula a proprio Episcopo, ausus fuerit „ amplius aliquid sacri ministerii gerere, sive Episcopus juxta superiorem „ consuetudinem, sive Presbyter, sive „ Diaconus; postea non liceat ei ne in „ altera quidem Synodo spem restitutionis, nec satisfactionis (*legunt alii*: „ nec defensionis) locum habere. Sed & „ omnes, qui ei communicant, ejiciantur ex Ecclesia; & maxime si, postquam cognoverunt sententiam in praedictos latam, iis communicare ausi „ fuerint “.

Can. 23. cau. 12. qu. 1. Canon 23. cau. 12. qu. 1. consonat omnino cum canone ultimo Concilii Antiocheni, qui etiam canonis Apostolici nomine laudatus est in can. 22. cau. 12. q. 1. Gratianus sequutus est Dionysium Exiguum. Vix autem vulgatae Dionysii editiones aliquid habent, juxta quod Gratiani fragmentum sit emendandum; etenim ubi Gratianus scripsit *res ladantur Ecclesia*, apud Dionysium legitur: *cetera ladantur Ecclesia*. Parum autem vel nihil discrepant aliorum interpretationes, nisi forte alicui videantur observanda verba illa Gratiani ex Dionysio relata: *Synodo Provincia poenas iste persolvat*, quorum vice Isidorus Mercator habet: *reatum hunc, qui hujusmodi est, apud Metropolitanum Provincia praestare debebit*. Vetus Interpres ita scribit: *Subjacere Synodo Provincia*, & alii ex Graecis exemplaribus: *Is Synodo Provincia administrationis rationem reddat*.

Plane ad hunc canonem observatione digna sunt illa verba: *Participet autem & ipse, quibus indiget, si tamen indiget*; Ex quibus deducitur tum demum Episcopum posse de bonis Ecclesiasticis participare, cum pauper sit, & penitus indigens; ex quo facile argumentari unusquisque potest, sive Episcopos, sive Clericos omnes, qui beneficia Ecclesiastica possident, non posse quidpiam ex beneficii fructibus in suos usus convertere, quoties privatum, seu familiare, ut ajunt, patrimonium habeant, ex quo commode sustententur. Porro sententia haec nullos habuit contradictores usque ad seculum 12. aut etiam 13. prior enim aetas perpetuo sensit, Ecclesiam de bonis suis pauperibus tantummodo Clericis subvenire, divites autem a commodis Ecclesiasticis prorsus excludi, nisi fortasse isti propriis primum renunciaverint, atque ex voluntate pauperes facti fuerint. S. Augustinus in epist. 185. ad Bonifacium

cium ad rem ita scribit: *Si pauperum compauperes sumus, & nostra sunt* (Ecclesiæ bona), *& illorum. Si autem privatim, qua nobis sufficiunt, possidemus, non sunt illa nostra, sed pauperum, quorum procurationem quodammodo gerimus, non proprietatem nobis usurpatione damnabili vindicamus*. Can. ult. cau. 12. qu. 2. Quorsum autem distingueret Augustinus Episcopum divitem ab Episcopo paupere, ut iste bonorum Ecclesiasticorum particeps esse possit, non ille, nisi sentiret, Episcopum divitem nihil posse ne alimoniæ quidem caussa percipere? Revera excludit vir eximius ab iis percipiendis Episcopum divitem, ad quæ percipienda admittit Episcopum pauperem: atqui Episcopum pauperem nihil præter necessaria vitæ subsidia ex bonis Ecclesiasticis posse percipere viris egregie cordatis persuasum est; excluditur ergo dives Episcopus ab ipsis alimentis ab Ecclesia expetendis. Justinianus in novella 3. cap. 3. statuit: *Expensa, qua fiunt ex Ecclesiasticis reditibus circa pios erogentur actus, & Deo placentes, & illis hac ministrentur, qui pro veritate egent, & non habent aliunde alimentorum occasionem*. In Capitularibus Regum Francorum cap. 313. in additione 3. Parisiensis editionis anni 1677. ita legitur: *Quod habet Ecclesia, cum omnibus nihil habentibus habet commune, nec aliquid inde eis, qui sibi de suo sufficiunt, convenit erogare, quando nihil aliud sit habentibus dare, quam perdere*, & in can. sequenti: *Nec illi, qui sua possidentes dari sibi aliquid volunt, sine grandi peccato suo, unde pauper victurus erat, accipiunt*; Quibus omnino consonat Concilium Aquisgranense anni 816. in can. 120. ibi: *Patrum sententia docent Clericos non esse sectatores divitiarum, nec res Ecclesiarum inofficiose accipere debere*; & clarius id habet in can. 107. ubi arguuntur Clerici propria possidentes, & nihilominus alimenta ex Ecclesiæ reditibus postulantes. At quoniam in hoc eodem canone multa ex Juliano Pomerio depromta sunt, verba potius adferam ejusdem Pomerii quinti sæculi auctoris optimi, & probatissimi ita scribentis in lib. 2. de vita contemplativa cap. 10. " Nec illi, qui sua possidentes dari aliquid volunt, sine grandi peccato suo, unde pauper victurus erat, accipiunt. De Clericis quidem dicit Spiritus Sanctus: Peccata populi mei comedunt. Sed sicut nihil habentes proprium non peccata, sed alimenta, quibus indigere videntur, accipiunt; ita possessores non alimenta, quibus abundant, sed aliena peccata suscipiunt. Ipsi quoque pauperes, si se possunt suis artificiis, aut laboribus expedire, non præsumant, quod debet debilis, aut infirmus accipere, ne forte Ecclesia, quæ potest omni solatio destitutis necessaria ministrare, si omnes, etiam nihil indigentes, accipiant, gravata, illis quoque, quibus debeat, subvenire non valeat. Qui autem Ecclesiæ serviunt, & labori suo veluti debita reddi oportere credentes ea, quibus opus non habent, aut accipiunt libenter, aut exigunt, nimis carnaliter sapiunt, si putant, quod Ecclesiæ fideliter servientes stipendia terrena, ac non potius præmia æterna accipiant. Sæcularis quippe militia, quia cœlestia non habet, terrena strenue militantibus præstat; unde satis indignum est, si fidelis, & operosa devotio Clericorum propter stipendium temporale præmia sempiterna contemnat. Quod si quilibet minister Ecclesiæ non habet, unde vivat, non ei præmium reddit hic, sed necessaria præstat Ecclesia, ut in futurum præmium laboris sui recipiat... Quæso, quid eorum sit, quæ dixi difficile? Ut homo id, quod opus non habet, ab Ecclesia non accipiat, aut ut, quod habet, sine caussa contemnat? Si propter hoc non vult sua relinquere, ut habeat unde vivat, ut quid accipit, unde rationem reddat? Ut quid de peccatis alienis sua multiplicat"? Clarissima sunt hæc ad rem nostram, ex quibus etiam obviam facile itur vulgato argumento, quod petunt ex Apostolo ad Cor. 1. cap. 9 abutentes verbis illis, quibus dicitur neminem suis unquam stipendiis militare, item altari servientes de altari vivere. Hæc sane Apostoli verba de Clericorum inopia sublevanda, non de laborum compensatione Pomerius interpretatus est, juxta illud, quod ait Augustinus in lib. de Pastoribus, & ovibus cap. 2. ita scribens: *Non redditur sustentatio necessitatis a populo, quasi merces illis, qui sibi in charitate serviunt, sed tamquam stipendium, quo, ut possint laborare, pascantur*. Paullus Apostolus sequutus fuerat Christi servatoris documenta, qui apud Matthæum dixerat: *Dignus est operarius cibo suo*; advertendum tamen Christum eundem paullo antea ita Apostolos alloquutum fuis-

fuisse. *Nolite possidere aurum, neque argentum.* Alimenta itaque debebantur Evangelii præconibus, atque Ministris, illis tamen, qui nihil penitus possidebant. Hæc ergo fuit Veterum Sanctorum Patrum sententia, quæ adhuc Gratiani temporibus obtinere visa est; etenim Gratianus ipse ad calcem canonis 24. cau. 2. q. 1. inquirit, num Episcopus possit habere propria; distinguensque Episcopos familiam habentes a non habentibus, concludit illos propria habere posse bona, quibus familiæ necessitatibus occurrant, non vero istos, *nisi fortasse retinendo sua a sumtibus Ecclesiæ abstineant*; *Quod fieri posse Prosper de vita contemplativa testatur, dicens: Illi autem, qui tam infirmi sunt, ut possessionibus suis renunciare non possint, si ea, quæ accepturi erant, dispensatori relinquant nihil habentibus conferenda, sine peccato possident sua, quia & ipsi quodammodo sua relinquunt, quando propriis contenti rebus nihil eorum, quæ labori, vel ordini suo deberi arbitrantur, accipiunt.* Verum paullo post Gratiani ætatem, introducta quomodolibet opinandi licentia per homines nescio an improbos, an indoctos, lugendum est, quantum labefactata etiam hac in parte fuerit Ecclesiastica disciplina. Quidquid tamen molita fuit temporum improbitas, vel inscitia, non defuerunt semper Viri gravissimi, qui veterum Doctrinam sequuti sunt, & veritati studere potius, quam indulgere libidini voluerunt. Laudo heic Dionysium Chartusianum, qui in tractatu de vita canonicorum artic. 14. ita scribit ad hanc rem: *Salubrius, ac securius creditur, ac paretur dictis Sanctorum, per quos loquutus est Spiritus Dei, quam Scholasticorum quorundam, qui suo magis, quam expedit, credunt, & nituntur ingenio, auctoritatem Sanctorum ad suam retorquentes opinionem.* Et ibidem: *Quamvis ergo de proposita quæstione quidam dicant Scholastici, posse id licite fieri, consultius tamen credendum est verbis Hieronymi, & Bernardi, imo & Summi Pontificis, Beatique Prosperi: Ait enim Damasus Papa: Qui bonis parentum sustentari possunt, si accipiant, quod pauperum est, sacrilegium incurrunt ..... Horum itaque Patrum sententiis statur securius, quam aliorum aliter opinantium.*

Can. 2. cau. 21. qu. 5. Canon 2. cau. 21. q. 5. idem omnino est cum canone 12. ex Antiochenis, Gratiano de more suo Mercatoris interpretationem sequente. Ceterum alii Interpretes verbis tenus, non Sententia dissonant. Dionysius Exiguus ita scripsit: *Si quis a proprio Episcopo Presbyter, aut Diaconus, aut a Synodo fuerit Episcopus forte damnatus, & Imperatoris auribus molestus extiterit, oportet ad majus Episcoporum converti Concilium, & quæ putaverint habere justa, plurimis Episcopis suggerant, eorumque discussiones, ac judicia præstolentur. Si vero hæc parvipendentes molesti fuerint Imperatori, hos nulla venia dignos esse, nec locum satisfactionis habere, nec spem futuræ restitutionis penitus opperiri.* Sacrorum canonum studiosi torqueri ut plurimum solent in interpretatione hujus canonis, in quo ceteroquin explicando nulla mihi superesse videtur difficultas. Plures asseruerunt hunc canonem editum fuisse ab Antiochenis Episcopis in odium S. Athanasii, ut ipsi a Synodo Orientalium dejecto appellandi facultas omnis adimeretur; atque ideo eundem canonem, tamquam pravorum, hæreticorumque hominum Decretum, ab Ecclesiasticarum legum numero rejiciendum: Cui observationi vires maxime addere videtur factum S. Johannis Chrysostomi, qui in Pseudo-synodo ad Quercum habita depositus, cum hoc canone removeretur ab adversariis, ne ad alia judicia provocaret, respondit inter cetera, se hoc eodem canone non teneri, quod nullam auctoritatem obtineat, fueritque a malevolis hominibus, atque hæreticis constitutus. Verum hæc licet adferri potuerint ab Johanne Chrysostomo ob hæreticorum vexationem maxime, ac vehementissime turbato, exagitatoque, eo præsertim tempore, quo canones Antiocheni non omnino recepti apud Græcos fuerant; cum tamen, uti initio diximus, posterius canones ipsi Antiocheni venerabiles esse cœperint, atque in optimis canonum Codicibus recenseri; nulla amplius subest ratio, cur hunc canonem contemnamus, aut rejiciamus, eo vel magis, quod in eo nihil aut fidei, aut germanæ sacrorum disciplinæ contrarium inveniri possit. Statuitur ibidem, neminem ex Viris Ecclesiasticis a Synodo depositum debere apud Principem conqueri, sive *Imperatoris auribus molestum existere*; Sed potius curandum illi esse, ut caussa majori in Synodo retractetur. Quid ea ætate convenientius stabiliri poterat? A Synodo Diœcesana ad Synodum majorem, sive Provincialem provocatio conceditur, quod juris utriusque principiis maxime con-

consentaneum est, exigentibus, ut a minori judice majus Tribunal appellari valeat; quod vero dicitur damnatos Episcopos molestos esse non debere auribus Imperatoris, prudentissime etiam Decretum fuerat; Tum enim nuper Catholicam Christi fidem amplexi fuerant Imperatores, nec ab optimo proposito avocandi ulla occasione erant. Forte autem avocari potuissent, si quotidianis Episcoporum querelis molestiam pati debuissent. Etenim vel Aulicorum, & Procerum adhuc superstitionibus gentilium involutorum protervia perperam de Ecclesia judicasset, & ipsi apud Imperatorem ipsum conquesti fuissent, si iniqua judicia, & vexationes impias inter ipsos invicem Episcopos agnovissent.

Huc accedit, veteres Sanctos Patres in suis pro Christiana fide, & eam colentibus Apologiis, conquestos fuisse de Ethnicorum vexationibus, ea præsertim de caussa, quod Christiani molesti essent nemini, nec res Imperii ullo modo, aut occasione ulla turbarent. Quid ergo satius Christianæ Reipublicæ tum adversus Gentium odia, atque invidiam tuendæ esse poterat, quam ita Episcoporum contentiones in Synodis finire, ut nihil omnino molestiæ Imperantis auribus inferretur;

Can. 27. cau. 23. qu. 8.

Eadem ratione explicandus erit Can. 27. cau. 23. q. 8. qui pertinet ad Can. 11. Concilii Antiocheni, quem Gratianus ex versione Isidori Mercatoris retulisse videtur; quoniam tamen Gratianus etiam ex ipso Mercatore nonnulla omisit, & quidem digna observatione, operæ pretium erit huc integrum canonem adferre, ita Isidorus: *Si quis Episcopus, vel Presbyter, vel quicumque Clericus, & omnis omnino qui est sub Ecclesiastica regula* (legunt alii: *Canone*, sed idem omnino est, cum utraque vox significet Catalogum, sive Matriculam Ecclesiæ, in qua Clericorum nomina conscribi solebant) *constitutus, præter consilium, vel literas eorum Episcoporum, qui sunt intra Provinciam, & maxime Metropolitani, ad Imperatorem perrexerit, hunc abdicari, & ejici non solum de communione debere, sed etiam propria dignitate privari, tamquam molestum, & importunum Imperialibus auribus, contra Ecclesiastica constituta. Si autem necessitas cogat ad Imperatorem excurrere, propter aliquam actionem, cum deliberatione, & consilio Metropolitani ipsius Provinciæ Episcopi, & ceterorum conscientia Episcoporum, qui in eadem Provincia sunt, atque cum literis eorum ire debebit*. Aliorum interpretationes Isidorianæ huic versioni consonare omnino mihi videntur; nolo tamen omittere, quod Dionysius Exiguus exposuit, tanquam notæ longe melioris Interpres. Hæc ipse: "Si quis Episcopus, aut Presbyter, aut quilibet Regulæ subjectus Ecclesiæ præter Concilium, & literas Episcoporum Provinciæ, & præcipue Metropolitani adierit Imperatorem, hunc reprobari, & abjici oportere, non solum a communione, verum & ab honore, cujus particeps videtur existere; quia venerandi Principis auribus molestiam tentavit inferre, contra leges Ecclesiæ. Si igitur adire Principem necessaria caussa deposcit, hoc agatur cum tractatu, & Consilio Metropolitani, & ceterorum Episcoporum, qui in eadem Provincia commorantur, qui etiam proficiscentem suis prosequantur Epistolis.

CAPUT X.

De Concilio Sardicensi.

Sardicensis Concilii nomine apud Gratianum sequentes Canones inscripti sunt.

Can. 10. *dist.* 61. *paullo varius in diversis exemplaribus.*
Can. 9. *dist.* 65. *multo varius in Graecis, & Latinis Codicibus.*
Can. 1. *dist.* 71. *ex melioris nota Codicibus emendandus.*
Can. 36. *cau.* 2. *qu.* 6. *varius in diversis exemplaribus.*
Can. 7. *cau.* 6. *qu.* 4. *jungendus cum can.* 36. *cau.* 2. *qu.* 6.
Can. 4. *cau.* 11. *qu.* 3. *multo varius in diversis exemplaribus.*
Can. 28. *cau.* 23. *qu.* 8. *ad melioris nota Codices exigendus.*

PRope medium sæculi IV. jam damnata a Concilio Nicæno hæresi Arianorum, nondum omnino extincta fuerunt Ariani Schismatis semina: superfuerunt enim perfidorum quorundam reliquiæ, per quos turbæ clanculum concitabantur ad eum finem, ut vel contemneretur, si fieri posset, Nicæna fides, vel saltem aliis utrique parti communibus formulis exprimeretur. Præsertim vero vim suam omnem eo contulerunt, ut egregii, strenuique *Omousion*, seu *Consubstantialitatis* Patroni, qua minis, qua vexationibus premerentur; persuasum enim erat Arianis, non aliter se posse Nicænam fidem evertere, nisi primum de medio tollerentur illi, quorum sapientia, prudentiaque Catholicæ Ecclesiæ Germana Doctrina inconcussa custodiebatur. Inter Viros Ecclesiasticos invictos Nicænæ fidei vindices constantissimus fuit S. Athanasius Alexandrinus Patriarcha; cujus doctrina singularis, eximiaque morum integritas cum Patriarchali auctoritate conjuncta Arianos plurimum continebat. Adversus illum præcipuos conatus, viresque suas intenderunt hæretici, qui ne aperte in eodem redarguerent, in quo ipsi a caussa protinus cecidissent, videlicet doctrinam, quam tuebatur Nicæni Concilii, fraude usi sunt, figmento suo de pluribus gravissimis criminibus eundem per calumniam accusantes, atque irregulari omnino processu inauditum, indefensumque, licet præsentem, damnantes Concilio Arianorum Episcoporum ad eam ferendam sententiam convocato in Tyro Pheniciæ an. 335.

Hæc porro acta non tam suam, quam Ecclesiæ universæ injuriam, & Catholicæ fidei periculum gravissimum continere, agnovit Athanasius, qui propterea est apud Imperatorem conquestus, rogans, ut ejus auctoritate perfidorum, impiorumque Episcoporum molitiones cohiberentur, & apud Julium Pontificem Maximum ab eo postulans actis exhibitis, ut de caussa ipse judicium ac sententiam ferret. Julius quidem primum in Romanis, quos celebravit, conventibus controversiam examinavit, detectisque hæreticorum versutiis, qui ab eodem Pontifice advocati in recessus sese recipiebant, & latebras; Athanasium absolvendum esse pronunciavit, eundemque ad dignitatem, unde dejectus fuerat, restituendum. Verum ne forte privatum videretur apud Orientales hocce judicium, Ecclesiasticæ rei tum demum consultum iri judicarunt tum Imperatores Constantius, & Constans, cum Julius Papa, quoties generale Concilium in Sardicensi Civitate celebraretur, ad quod tam Orientalis, quam Occidentalis Ecclesiæ Episcopi convenirent de Athanasii caussa judicaturi. Erat enim Sardica Urbs in Illirico sita in confinio Mysiæ Superioris, ad quam propterea, utpote mediam inter Orientales, Occidentalesque Provincias, facile universæ Ecclesiæ Antistites poterant caussa Synodi accedere. Jamque per Enciclicam Epistolam moniti erant Episcopi omnes, imo prope fuerant, ut in unum congregarentur; quum Orientales Schismatici prænoscentes sua callida, improbaque consilia tandem aliquando patere, variis tergiversationibus Concilium ipsum turbarunt, asserentes malle se seorsim aliam celebrare Synodum in Urbe Philippopo-

li.

bi, centum circiter passuum millibus a Sardicensi distante; illud inter cetera allegantes, non aliter se ad Sardicense Concilium accessuros, nisi primum certo scirent a Concilio ipso Athanasium fore excludendum.

Ita discissis Episcoporum animis, duo anno 347. celebrata fuere Concilia, quæ ambo Sardicensia appellata sunt; Alterum Occidentalium Episcoporum Sardicæ, atque in hoc Athanasius absolutus est; alterum Philippopolis Orientalium Episcoporum, atque in hoc versa vice renovata est, quæ jamdiu ab Orientalibus ipsis lata fuerat, adversus Athanasium iniqua sententia. Qui, qualisque tum fuerit Ecclesiæ status in hac animorum dissensione facile unusquisque conjiciet. Illud tamen certissimum, vicisse tandem aliquando Occidentalium Episcoporum, atque obtinuisse sententiam, Occidentalium, inquam, qui Sardicam convenerant, & non tam pro Nicæna fide, quam pro ipsius Nicænæ fidei propugnatoribus alacriter contenderunt. At e contrario Orientalium Arianorum Præsulum præceps judicium, licet primo apud Græcos ipsos plurimum valuisset, tamen contemni omnino, & reprobari visum est, quum Græci iidem Concilium Philippopolis detestari cœperunt, ac potius Sardicensem Synodum venerari. Sunt qui adserunt tum primum Sardicensem Synodum, Synodique canones a Græcis fuisse receptos, cum in Trullana Synodo professi sunt canone 2., se canones Sardicenses recipere. Ibi enim ita scripserunt: „ Hoc „ quoque huic sanctæ Synodo pulcher„ rime, & honestissime placuit, ut ab „ hoc nunc tempore deinceps ... fir„ mi, stabilesque maneant ... Aposto„ lorum 85. canones .... obsignamus „ etiam reliquos omnes canones, qui a „ sanctis, & beatis nostris Patribus ex„ positi sunt, idest a 318. divinitus in„ spiratis Patribus, qui Nicææ conve„ nerunt, iisque qui Ancyræ ... si„ militer & iis, qui Sardicæ, & qui „ Carthagine " &c. Ego sane plurimum dubitaverim, ne Trullani Episcopi nomine Synodi Sardicensis intellexerint non Synodum Germanam Sardicensem, sed Pseudoconcilium illud, quod a Schismaticis Orientalibus, uti superius diximus fuit celebratum, quod etiam Sardicensi nomine appellatum fuisse scimus. Quid aliud suspicari possumus de Trullanis Episcopis ad Schismata pronis, quique in eodem canone 2. probarunt canonem illum Cypriani Carthaginensis, quo rebaptizantium disciplina adversus Romanæ Ecclesiæ Doctrinam jamdiu generaliter receptam stabiliebatur? Præsertim vero id licet in controversiam deducere, quod Græci tempore Nicolai Papæ I., atque ita multo post Trullanum Concilium professi sunt, se Sardicensis Concilii canones non habere, quemadmodum deducitur ex can. ult. dist. 16.. Initio quidem interfuerunt, subscripseruntque Concilio centum circiter Episcopi, iique ut plurimum Occidentales: Refert enim Athanasius in Epistola ad solitarios Episcopos, omnes, qui ad Concilium Sardicense convenerant, ex utroque imperio fuisse circiter 170., at 70. ex ipsis recessisse facto Schismate in Philippopolim certum est. Ipse autem Athanasius, postquam absolutionem in Concilio obtinuit, eandem scripto circumtulit ad alios Episcopos quamplures, qui in Concilium non convenerant, sive Orientales, sive Occidentales, qui facile etiam subscripserunt, ac Sardicensi Concilio consenserunt. Hinc Athanasius idem scripsit in Apologia 2. Sardicensi Concilio subscripsisse 344. Episcopos, atque exinde colligitur post celebratum Concilium hocce ducentos & supra quadraginta Episcopos præter eos, qui convenerant, Synodo morem gessisse, illamque confirmasse. Ex istis autem 344. Episcopis aliquos fuisse etiam ex Orientalibus vero admodum simile est; propereaque asserere jure possumus Sardicensem Synodum ab aliquibus Orientalibus etiam tunc temporis fuisse receptam. Sic Johannes Antiochenus in sua collectione canonum sæculo 6. edita Sardicensium canonum meminit. Generaliter autem receptum non fuisse crediderim, nisi recentiore tempore circa sæculum 10. aut 11., quum præsertim Græci in suos Codices Sardicenses canones communiter retulerunt, Alexius Aristenus, Symeon Logotheta, Arsenius Monachus, aliique non pauci, qui tamen ut plurimum Sardicenses canones non juxta temporis ordinem descripserunt, sed prope finem Codicis, forte ut indicarent Sardicenses eosdem canones nonnisi posteriore tempore Græcis Codicibus accessisse.

Ex his facile eruere quispiam potest, quid in ea disputatione sentiendum sit, num Sardicensis Synodus inter Æcumenicas

nicas sit recensenda. Convocationem Œcumenicam extitisse nemo est qui neget, verum cum non statim apud omnes recepta fuerit, ipso præsertim Concilii tempore plurimi ex Episcopis facto Schismate discessissent, non potuit apud veteres Œcumenicæ nomine appellari. Hodie tamen ejusdem Concilii statuta, tanquam generalis Ecclesiæ canones recipere unusquisque commode poterit, cum universæ Ecclesiæ tandem aliquando consensus accesserit. Imo mihi admodum placet quorundam opinio, qui Synodum hanc Sardicensem vix a Nicæna distinguunt, aut eandem tanquam Nicænæ Appendicem appellant. Agebatur enim de rebus, quæ jam in Nicæno Concilio pertractatæ fuerant, aut quæ ex Nicæni Concilii definitionibus discutiendæ adhuc superfuerant. Atque hujus opinionis esse videntur Collectores canonum nonnulli, qui canones Sardicenses Nicænis immediate subjecerunt, unde aliis suborta fuit occasio quandoque laudandi Nicænos canones pro Sardicensibus, ex quo etiam proficisci potuit, quod suo loco diximus, Nicænos canones ultra viginti numeratos ab aliquibus fuisse. Probari id posset ex can. 3. Concilii Carthaginensis VI., & can. 101. Concilii Africani, item ex Epistola Synodica Concilii Constantinopolitani I. ad Damasum Papam, ubi nomine Nicæni Concilii refertur canon 5. ex Sardicensibus juxta editionem Dionysii Exigui, & ex Concilio Africano, qui habetur in Codice ejusdem Dionysii, in quo nonnulli canones relati sunt in principio nomine Concilii Nicæni, qui potius sunt canones Sardicenses.

Constituta Sardicensis Concilii non tantum ad fidem Catholicam confirmandam edita sunt, sed etiam ad disciplinam Ecclesiasticam instituendam, quæ hodie & Græce, & Latine scripta sunt. Ego hac in re fidendum potius arbitror Latinis, quam Græcis exemplaribus; etenim Latina Græcis exemplaribus sunt vetustiora, cum sciamus Græcis fuisse incognitos ut plurimum Sardicenses canones, arg. can. ult. dist. 16., apud Latinos vero auctoritatem semper maximam habuisse. Inter Latinos autem Scriptores eos semper anteferre juvabit, qui tempore præiverunt. Dionysius Exiguus in Præfatione suæ collectionis ad Stephanum testatur, Codici suo se addere voluisse, nequid notitiæ subtraheret, statuta Sardicensis Concilii, simul & Africani, quæ tamen fatetur jam a Latinis edita fuisse, atque a Latinis exemplaribus se excerpsisse. Atque hæc necessario prænotanda sunt, quia non omnes invicem consonant horum canonum editiones, sive quod numerus canonum juxta diversitatem Codicum varius sit, alicubi enim 20. tantummodo, alicubi 21. exhibentur, sive etiam quod numerales notæ non in omnibus exemplaribus Concilii æque subjectis canonibus respondeant; neque enim arbitror canones ab initio numeris fuisse dstinctos, cum Dionysius Exiguus profiteatur in memorata Præfatione, se numerorum discrimina adscripsisse. Sed hæc omnia commodius, utiliusque observabimus ad singulos Gratiani canones expendendos, qui ex Sardicensibus hisce deprompti videntur.

Can. 10. dist. 61.

In primis autem occurrit canon 10. dist. 61., qui juxta Græca exemplaria est decimus numero inter Sardicenses, sed tum apud Isidorum Mercatorem, cum apud Dionysium Exiguum est numero decimus tertius. Porro Gratiani editio consonare videtur & cum Isidoro, & cum Dionysio, uterque enim Latinam editionem veterem eandem sequutus est. Plurimum autem intererit integrum hic describere canonem, cum nonnulla apud Gratianum desiderentur. Ita Dionysius: *Osius Episcopus dixit: Et hoc necessarium arbitror, ut diligentissime tractetis, si forte aut dives, aut scholasticus de foro, aut ex administratore* (Gratianus addiderat *Laicus*, quod sane in vetustis Codicibus non habetur; quemadmodum nec est in Græco exemplari, quod respondeat illis verbis, *aut ex administratore*) *Episcopus fuerit postulatus; ut non prius ordinetur, nisi & Lectoris munere, & officio Diaconi, aut Presbyteri fuerit perfunctus; & ita per singulos gradus, si dignus fuerit, adscendat ad culmen Episcopatus. Potest enim per has promotiones, quæ habebunt utique prolixum tempus, probari, qua fide sit, quave modestia, qua gravitate, & verecundia. Et si dignus fuerit probatus, divino Sacerdotio illustretur: Quia conveniens non est, nec ratio, vel disciplina patitur, ut temere, & leviter ordinetur aut Episcopus, aut Presbyter, aut Diaconus, qui Neophytus est; maxime cum & magister gentium beatus Apostolus, ne hoc fieret, denunciasse, & prohibuisse videatur; sed hi, quorum per longum tempus examinata sit vita, & merita fue-*

rint comprobata. *Universi dixerunt placere sibi hac*. Postrema hæc verba, *universi dixerunt placere sibi hac*, licet apud Labbeum legantur Dionysio Exiguo tributa, in Codice tamen Justelli non leguntur. Ceterum inveniuntur etiam apud Isidorum Mercatorem; in Codicibus autem Græcis hæc habentur: *omnes dixerunt: ipsis placere, & omnino non oportere eos subvertere*. Sane ubi hæc clausula non adjiciatur, non potest ille dici Canon Concilii Sardicensis, sed quædam propositio facta Concilio ab Osio Cordubensi, qui ibidem præfuisse dicitur. Si quis a me quæsiverit, cur in exemplaribus Græcis desint illa verba, *aut ex administratore*, seu his similia, facile respondebo, me plurimum suspicari de Photio, quod Græcos Codices, ut in aliis, ita & in hac parte corruperit; ut enim ipse ex administratore Ecclesiam Constantinopolitanam invaserat, e re sua esse duxit, si Canones illos quoquomodo detorqueret, aut diverteret, quibus factum suum manifeste improbabatur. Integro autem Canoni, ac definitioni edendæ occasionem dederunt Ariani quidam Episcopi, qui Athanasium damnatum e Sede Patriarchali dejecerant, atque in dejecti locum Gregorium quendam Cappadocem Laicum hominem, Neophytum, & recens in Clero ordinatum suffecerant. Jure propterea tum statui debuerat, ne divites, scilicet, qui seculi divitiis se se minime abdicaverant, neve Scholastici de foro, idest qui diserti essent in foro, eloquentes, atque eruditi caussarum Patroni, statim ad Episcopale officium promoverentur.

Can. 9. dist. 65.

Romani Correctores jamdiu agnoverunt varias editiones, sive apud Græcos, sive apud Latinos Canonis 9. dist. 65. Is est apud Dionysium numero quintus inter Sardicenses; sed apud Isidorum Mercatorem, quemadmodum & in Græcis exemplaribus est numero sextus. Referam in primis Latinam editionem ceteris antiquiorem, quæ est Dionysii. *Osius Episcopus dixit: Si contigerit in una Provincia, in qua plurimi fuerint Episcopi, unum forte remanere Episcopum; ille vero per negligentiam noluerit ordinare Episcopum, & populi convenerint; Episcopi vicinæ Provinciæ debent illum prius convenire Episcopum, qui in ea Provincia moratur, & ostendere, quod populi petant sibi Rectorem, & hoc justum esse, ut & ipsi veniant* (legunt alii: *ut & ipse veniat*), *& cum ipso ordinent Episcopum; quod si conventus literis tacuerit, & dissimulaverit, nihilque rescripserit, satisfaciendum esse populis, ut veniant ex vicina Provincia Episcopi, & ordinent Episcopum*. Hæc eadem omnino leguntur apud Isidorum Mercatorem, apud quem tamen uno eodemque contextu subsequitur Canon, qui apud Dionysium sextus est; post quem legitur adprobatio Synodi his verbis: *Synodus respondit, placet*. Ab editione hac & Dionysii, & Isidori recedendum non videtur, præsertim quod adpareat Isidorum non a Dionysio, sed ab aliis veteribus exemplaribus accepisse; etenim Isidorus habet numero 6., quod Dionysius habet 5., item Isidorus sub numero 6. ea omnia refert, quæ Dioysius in duos distribuit Canones numero 5. & 6., quamobrem facile percipimus vulgata apud veteres Concilii Sardicensis exemplaria in hoc unum consonasse, quemadmodum habet in memoratis verbis editio Dionysii, Romani Correctores Græca etiam exemplaria retulerunt, ac latinitate donarunt, ex quibus sane diversa omnino Canonis sententia dignoscitur. Quid vero? Num hac in re Græcis potius exemplaribus recentioribus, quam Latinis vetustissimis fidem habebimus? Ego sane eo adduci non possum, præsertim cum sciverim, qualis in recentioribus Codicibus habenda sit Græcis fides! Etsi enim Græcis exemplaribus, qualia a Romanis Correctoribus apud Gratianum edita sunt, concordent Balsamonis, Zonaræ, Aristeni, & Harmenopuli interpretationes, nihil tamen me magis movent, cum agatur de Interpretibus, qui post depravatos Græcos Codices scripsere. Ad hunc autem Canonem respexisse videntur Episcopi Concilii Constantinopolitani I. Generalis in Epistola Synodica ad Damasum, aliosque Episcopos Romæ convocatos ita scribentes: *De administratoribus singularum Ecclesiarum, cum vetus, uti nostis, lex obtinuit, tum sanctorum Patrum in Concilio Nicæno decisio* (Nicænum hic sane dicitur pro Sardicensi, quemadmodum jam superius observavimus); *ut videlicet singularum Provinciarum Antistites, una cum finitimis, modo ipsis ita visum fuerit, Episcopis, ad Ecclesiarum commodum habeant ordinationes. Ex cujus legis, & decisionis præscripto scitote, tum alias quoque Ecclesias apud nos administrari, tum illustrissimarum Ecclesiarum Sacerdotes delectos.*

stus. Quæ verba quemadmodum potius referri debent ad Canonem Sardicensem, prout editus est in Latinis exemplaribus Isidori, & Dionysii, quam prout editus est in exemplaribus Græcis, ita suadent, Latinis potius Dionysii, & Isidori, quam Græcorum codicibus esse adhærendum.

Can. 1. dist. 71. In Canone 1. dist. 71. descripti sunt duo Canones Sardicenses, videlicet 18. & 19. juxta editiones Latinas. Gratianus ut plurimum videtur verba descripsisse ab Isidoro Mercatore, aliqua tamen etiam retulit ex Dionysio Exiguo. Utriusque exemplar ego proferam. Ita Dionysius habet in Canone 18. *Januarius Episcopus dixit: Illud quoque statuat sanctitas vestra, ut nulli Episcopo liceat alterius Episcopi civitatis ministrum Ecclesiasticum sollicitare, & in suis Parochiis ordinare. Universi dixerunt: Placet, quia ex his contentionibus solet nasci discordia: & ideo prohibet omnium sententia, ne quis hoc facere audeat.* Paullo aliter Isidorus, ibi: *Januarius Episcopus dixit: Illud quoque sanctitas vestra statuat, ut nulli Episcopo liceat alterius civitatis hominem Ecclesiasticum sollicitare, & in suo Diœcesi ordinare Clericum; quia ex his contentionibus nasci solent discordiæ: & ideo prohibeat omnium sententia, nequis hoc facere audeat.* Sequitur deinde Canon 19., in quo referendo tum Dionysius, cum Isidorus omnino concordant hisce verbis: *Osius Episcopus dixit: Et hoc universi constituimus, ut quicumque ex alia Parochia voluerit alienum ministrum sine consensu Episcopi ipsius, & sine voluntate ordinare, non sit rata ordinatio ejus. Quicumque autem hoc usurpaverit, a fratribus, & Coepiscopis nostris & admoneri debet, & corrigi.* In Græcis exemplaribus nihil habetur, quod memorato Canoni 18. respondeat; sed tantum quod consonet cum Canone 19. His verbis: *Osius Episcopus dixit: Hoc quoque omnes definiamus: ut siquis Episcopus ex alia Parochia velit alienum ministrum sine consensu proprii Episcopi in aliquo gradu constituere, irrita, & infirma ejusmodi Constitutio existimetur. Siqui autem hoc sibi ipsis permiserint, a fratribus, & Coepiscopis & admoneri, & corrigi debent. Omnes dixerunt: Hoc quoque Decretum stet firmum, & immobile.* Hæc habentur apud Græcos in Canone 15., non enim, ut diximus, idem est ordo Canonum in Græcis, qui in Latinis exemplaribus. Ideo autem forte desideratur apud Græcos memoratus Canon 18. ex Latinis, quia nihil aliud continet ille, quam postulationem Januarii Episcopi, cui annuerunt Patres Concilii in sequentibus; sive in dicto Canone 19.: Quamobrem satis fuit Græcis ejusdem tantummodo 19. Canonis verba in suum codicem referre.

Can. 36. cau. 2. qu. 6. & Can. 7. cau. 6. qu. 4. Simul jungenda sunt duo illa Gratiani fragmenta, quorum alterum habetur in Can. 7. cau. 6. qu. 4., alterum est in Can. 36. cau. 2. qu. 6., utrumque ad Concilium Sardicense pertinet, eandemque sententiam continere videtur. Exhibebo in primis varietatem codicum, deinde nonnulla ad eorundem interpretationem attingam. Canon 7. cau. 6. qu. 4. apud Dionysium Exiguum pars est Canonis 3., ubi postquam Osii nomine propositum fuisset caussas Episcoporum esse ab Episcopis Provinciæ judicandas, non vero ab Episcopis, qui in alia Provincia sunt constituti, hæc verba sequuntur: *Quod si aliquis Episcoporum judicatus fuerit in aliqua causa, & putat se bonam causam habere, ut iterum Concilium renovetur, si vobis placet, sancti Petri Apostoli memoriam honoremus, ut scribatur ab his, qui causam examinarunt, Julio Romano Episcopo, & si judicaverit renovandum esse judicium, renovetur, & det judices; Si autem probaverit talem causam esse, ut non refricentur ea, quæ acta sunt; quæ decreverint, confirmata erunt. Si omnibus hoc placet. Synodus respondit: Placet.* Isidorus Mercator hanc eandem sententiam retulit in Canonem 4. Sardicensem, & quidem eisdem omnino verbis, quæ apud Gratianum leguntur. In Græcis exemplaribus eadem ratione hæc describuntur, quemadmodum apud Dionysium Exiguum, videlicet in Canone 3. Sardicensi, postquam definitum fuerit ex alia Provincia Episcopos causæ Cognitores non esse advocandos in controversiis Episcoporum, his verbis: *Siquis autem Episcoporum in aliquo negotio condemnari visus fuerit, & existimet se non malam, sed bonam causam habere, ut etiam rursus judicium renovetur; si vestra dilectioni videtur, Petri Apostoli memoriam honoremus, & de iis, qui judicaverunt, scribatur Julio Romanorum Episcopo, ut per propinquos Provinciæ Episcopos, si opus sit, judicium renovetur, & Cognitores ipse prabeat. Si autem probare non potest causam ejus esse talem,*

ut eam rursus judicari opus sit ; quæ semel sunt judicata non infirmentur ; quæ autem sunt , firma habeantur . Canon 36. cau. 2. qu. 6. habetur in Canone 7. Sardicensi apud Dionysium , & Isidorum , in Canone vero 5. in Græcis exemplaribus . Singulorum editiones hoc loco sunt describendæ . Ita Dionysius : ,, Osius ,, Episcopus dixit : Placuit autem , ut ,, si Episcopus accusatus fuerit , & ju- ,, dicaverint congregati Episcopi regio- ,, nis ipsius , & de gradu suo eum de- ,, jecerint ; si appellarit qui dejectus ,, est , & confugerit ad Episcopum Ro- ,, manæ Ecclesiæ , & voluerit se audi- ,, ri ; si justum putaverit , ut renovetur ,, judicium (*alia Dionysii editio habet* : ,, ut renovetur examen) vel discussio- ,, nis examen , scribere his Episcopis ,, dignetur , qui in finitima , & pro- ,, pinqua Provincia sunt , ut ipsi dili- ,, genter omnia requirant , & juxta fi- ,, dem veritatis definiant . Quod si is , ,, qui rogat causam suam iterum audi- ,, ri , deprecatione sua moverit Episco- ,, pum Romanum , ut de latere suo ,, Presbyterum mittat ; erit in potesta- ,, te Episcopi quid velit , & quid æsti- ,, met . Et si decreverit mittendos esse , ,, qui præsentes cum Episcopis judi- ,, cent , habentes ejus auctoritatem , a ,, quo destinati sunt , erit in suo arbi- ,, trio . Si vero crediderit Episcopos ,, sufficere , ut negotio terminum impo- ,, nant , faciet quod sapientissimo consi- ,, lio suo judicaverit . *Paullo aliter Isidorus his verbis* : Osius Episcopus di- ,, xit : Et hoc placuit , ut si Episcopus ,, accusatus fuerit , & omnes judicave- ,, rint congregati Episcopi regionis ,, ipsius , & de gradu suo eum dejece- ,, rint ; si appellaverit qui dejectus vi- ,, detur , & confugerit ad beatissimum ,, Romanæ Ecclesiæ Episcopum , & ,, voluerit se audiri : si justum putave- ,, rit , ut renovetur examen , scribere ,, his Episcopis dignetur Romanus Epi- ,, scopus , qui in finitima , & propin- ,, qua altera Provincia sunt , ut ipsi di- ,, ligenter omnia requirant , & juxta ,, fidem veritatis definiant . Quod si is , ,, qui rogat causam suam iterum audi- ,, ri , deprecatione sua moverit Episco- ,, pum Romanum , ut de latere suo ,, Presbyteros mittat ; erit in potestate ,, ipsius quid velit , & quid æstimet . ,, Si decreverit mittendos esse , qui præ- ,, sentes cum Episcopis judicent ; ut ,, habeant etiam auctoritatem personæ ,, illius , a quo destinati sunt , erit in ,, ejus arbitrio . Si vero crediderit suf- ,, ficere Episcopos Comprovinciales , ut ,, negotio terminum imponant , faciet ,, quod sapientissimo consilio suo judi- ,, caverit . *Græcis autem exemplaribus hæc potius consonant ex interpretatione Herveti* : Osius Episcopus dixit : ,, Placuit , ut siquis Episcopus delatus ,, fuerit , & congregati ejusdem regio- ,, nis Episcopi eum gradu moverint ; ,, & veluti appellans , confugerit ad ,, beatissimum Romanæ Ecclesiæ Epi- ,, scopum , & velit ipsum audire , & ,, justum esse existimaverit ejus rei exa- ,, minationem renovari , Coepiscopis ,, scribere dignetur , qui sunt propin- ,, qui Provinciæ , ut ipsi diligenter , & ,, accurate singula perscrutentur , & ,, ex veritatis fide de re sententiam fe- ,, rant . Siquis autem postulet suum ne- ,, gotium rursus audiri , & ad suam ,, supplicationem Romanum Episcopum ,, judicare visum fuerit , ut a proprio ,, latere Presbyteros mittat , & sit in ,, potestate illius , quodcumque recte ha- ,, bere probaverit : & si decreverit ,, oportere eos mitti , qui cum Episco- ,, pis sint judicaturi , habentes auctori- ,, tatem ejus , a quo missi sunt ; & hoc ,, ponendum est . Si autem sufficere pu- ,, taverit ad rei cognitionem , & Epi- ,, scopi sententiam , faciet quod pru- ,, dentissimo ejus consilio recte habere ,, videbitur . Responderunt Episcopi : ,, Quæ dicta sunt , placuerunt . " Siquis a me postulaverit , quibusnam potius exemplaribus fidendum in hac parte sit , plane me omnino ignorare profiteor ; cum de singulorum fide fas sit hac in re potissimum dubitare . De Græcis exemplaribus non est , cur addam quidpiam ; Ut enim recentia tempore sunt , atque ex Latinis vetustis Dionysii , & Isidori depromta , nullam aliam , imo etiam forte minorem auctoritatem habent , quam habeant codices Dionysii , atque Isidori . De Isidori codice quid verba faciam ? est ille solemnis , celebratusque Canonum depravator , ubi præsertim ad rem , quam sibi initio proposuerat , pertinere quodammodo possent . Superesset codex Dionysii Exigui ; sed quoniam , uti in præfatione universi operis præmonui , forte Dionysius fuit ex Monachis illis Scytis , qui a sua Provincia peregre profectus post schisma in Oriente concitatum , Romano Pontifici gravis , & maxime im-

por-

portunus extiterat, vereor valde, ne quid in referendo Canone hujusmodi sponte adtulerit, quo causæ suæ quoquo modo faveret.

Qualiscumque vero recipiatur editio, nemo non videt, huic Canoni occasionem dedisse Athanasium Alexandrinum Patriarcham. Damnatus ille fuerat a Synodo Arianorum apud Græcos celebrata, imo & ab Episcopali sede depositus. Romam ipse ad Pontificem Maximum confugit, ut novi celebrationem Concilii impetraret, quemadmodum deinde obtinuit, postquam de adversariorum suorum odio, odiique caussis Pontificem eundem reddidit certiorem. Atque in hac eadem caussa cum Athanasio nonnulli alii extiterant, & ipsi ab Arianis damnati Episcopi in Conciliis, Paulus Constantinopolitanus, Marcellus Ancyræ, Asclepas Gazæus, Lucius Hadrianopolitanus, & alii. In hac perturbatione rerum, dum integras Provincias Ariani, & ad schismata proni Episcopi administrarent, quid convenientius, atque Ecclesiæ utilius definiri poterat, quam apud Pontificem Maximum Episcoporum omnium Principem curari, ut judicia etiam per accessionem Episcoporum in Provincia finitima degentium retractarentur, etiam misso a latere Pontificis legato, qui ejusdem nomine, atque auctoritate singula moderaretur? Atque ipsum Julii Papæ nomen, quod specialiter designatur in dicto Can. 7. cau. 6. q. 4. manifeste indicat de illis Episcopis ibidem actum fuisse, qui ad Julium ipsum confugerant jam, vel prope erant, ut confugerent, caussa retractandi judicii hæreticorum pravitate facti adversus eos, qui pro Nicæna fide alacriter, strenueque pugnaverant.

Can. 4. cau. 11. q. 3. Canon 4. cau. 11. q. 3. idem est cum Canone 17. Sardicensi apud Isidorum Mercatorem, quem videtur sequutus fuisse Gratianus; Attamen priora Canonis verba hæc Gratiano adjici debent: *Osius Episcopus dixit: Quod me adhuc movet, reticere non debeo: Si Episcopus quis &c.* & in posterioribus Gratiani verbis, ita ex Isidoro legendum erit: *Nullus alius debet præsumere, ut recipiat, & communioni faciat.* Dionysius Exiguus eadem fere verba descripsit, quemadmodum & Isidorus, & Gratianus; Imo posteriora Dionysii verba magis cum Gratiano consonant, cum Dionysius habeat: *Nullus alius debet præsumere, ut eum communione faciat.* In Græcis exemplaribus idem Canon est numero decimus quartus, cujus verba & Græce, & Latine jam retulerunt Correctores Romani. In fragmentis Concilii Sardicensis editis abs Justello in vetere Latina Collectione T. 1. pag. mihi 287. hic Canon est numero decimus sextus, & non cum Græcis exemplaribus consonans, sed potius cum Dionysio, & Isidoro. Porro magnum discrimen intercedit inter Græcam, atque Latinam editionem; In Latina editione appellatio facienda decernitur ad Episcopos finitimos; At in Græcis exemplaribus ad Metropolitanum interponi debere. Unde hæc diversitas profecta fuerit, facile ego conjicere possum; videlicet ex iis, quæ ad eundem Canonem scripsit Aristenus Græcus interpres in notis ad Synodum Carthaginensem, quam Græci in suum codicem receperant; cum enim ibi referretur Sardicensis hic Canon, Aristenus idem ita Canonem ipsum paucis perstrinxit: *Presbyter, & Diaconus segregatus libertatem habet ad vicinos appellandi. Quin etiam qui segregavit, æquo animo ferre debet, quod confirmatum fuerit.* Subdit autem: *Hic Canon confusioni, & scandalis occasionem præbet. Nam Clericum a suo Episcopo depositum ad Provinciæ istius Metropolitanum confugere, & appellare justum est, & Canonicum; Metropolitano autem absente depositum vicinos adire Episcopos, eosque Episcopi ipsis non subjecti examinatores constituere a ratione alienum est, & tumultus caussa. Idcirco itaque non universalis habendus est hic Canon, & in aliis valens Diœcesibus, & ut particularis in Carthagine, & Africa.* Itaque Græci agnoverunt Latinum Canonem Sardicensem suis regionibus minime convenire, ideoque eundem detorquere non dubitarunt, quodque ibidem de finitimis Episcopis dicebatur, de Metropolitano juxta disciplinam suæ Ecclesiæ intellexerunt.

Carthaginense Concilium, quod nuper memoravi, illud ipsum est, quod Dionysius Exiguus edidit in fine primæ partis sui Codicis. Ex eo autem nonnihil deduci potest, quod pertinet tum ad hunc Sardicensem Canonem, de quo in Can. 4. cau. 11. qu. 3. tum ad alterum Sardicensem, de quo in Can. 36. cau. 2. qu. 6. uterque ex hisce Canonibus propositi sunt in hoc Concilio Africano, non quidem nomine Concilii Sardicensis, sed potius nomine Concilii Nicæni, quemadmodum de pluribus aliis factum esse jam superius observavimus. Verba, quæ

quae in actis ejusdem Concilii Carthaginensis describuntur, sunt haec: *Ita enim dixerunt fratres in Nicano Concilio, omnde Episcoporum appellatione decernerent. Placuit autem, ut si Episcopus accusatus fuerit &c.* Sequitur hic memoratus Canon 36. cau. 2. q. 6. Post haec vero Alypius Episcopus Tagastensis Legatus Provinciae Numidiae asseruit quidem se recipere quidquid in Nicaeno Concilio pridem fuerat constitutum; at vero se hunc Canonem non invenire inter statuta Nicaeni Concilii, ideoque satius esse Constantinopolim legatos dirigere, ut fidem faciant de hoc Canone, inter Nicaenos num habeatur, an minus; interea vero paullisper eam disciplinam esse servandam, donec integra exemplaria habeantur Nicaenae Synodi. Rursus inferius protulerunt quidam Episcopi Africani alterum Canonem Sardicensem, qui idem est cum Can. 4. cau. 11. q. 3. sed cum recitaretur, refert Dionysius, *Augustinus Episcopus Ecclesiae Hipponensis Provinciae Numidiae dixit: Et hoc nos servaturos profitemur salva diligentiore inquisitione Concilii Nicani. Aurelius Episcopus dixit: Si hoc etiam omne vestrae charitati placet, responsione firmate. Universum Concilium dixit: Omnia, quae in Nicano Concilio statuta sunt, nobis omnibus placent &c.* Ex quibus aperte liquet duos hosce Canones non aliter in Africana Ecclesia fuisse receptos, quam ubi crediderunt, & quatenus existimarunt a Nicaeno Concilio constitutos fuisse, proindeque plurimum dubitare nos posse, utrum recepti iidem fuerint ab Ecclesia Africana, cum agnovit eos in Sardicensi potius Concilio fuisse conditos, non in Nicaeno.

Can. 28. cau. 23. qu. 8. Canon 28. cau. 23. q. 8. idem est cum Canone 8. Concilii Sardicensis apud Dionysium Exiguum, & Isidorum Mercatorem, seu Canone 7. in Graecis exemplaribus. Gratianus non integrum Canonem retulit; propterea e re erit hoc loco describere, qualis apud Dionysium habetur, a quo sane vix, aut ne vix quidem alii Collectores discrepant. Ita Dionysius: "Osius Episcopus dixit: Importunitates & nimia frequentia, & injustae petitiones fecerunt, nos non tantam habere vel gratiam, vel fiduciam, dum quidam non cessant ad comitatum ire Episcopi, & maxime Afri, qui, sicut cognovimus, sanctissimi Fratris, & Coepiscopi nostri salutaria consilia spernunt, atque contemnunt; ut non solum ad comitatum multas, & diversas Ecclesiae non profuturas perferant causas, neque ut fieri solet, aut oportet, ut pauperibus, aut viduis, aut pupillis subveniatur; sed & dignitates saeculares, & administrationes quibusdam postulent. Haec itaque pravitas olim non solum murmurationes, sed & scandala excitat. Honestum est autem, ut Episcopi intercessionem his praestent, qui iniqua vi opprimuntur, aut si vidua affligatur, aut pupillus expolietur; si tamen ista haec nomina justam habeant causam, aut petitionem. Si vobis ergo, fratres charissimi placet, decernite, ne Episcopi ad comitatum accedant; nisi forte hi, qui religiosi Imperatoris literis vel invitati, vel vocati fuerint. Sed quoniam saepe contingit, ut ad misericordiam Ecclesiae confugiant, qui injuriam patiuntur, aut qui peccantes in exilio, vel insulis damnantur, aut certe quamcumque sententiam suscipiunt, subveniendum est his; & sine dubitatione petenda indulgentia. Hoc ergo decernite, si vobis placet. Universi dixerunt: Placet, & constituatur". Sic Sardicensi Canone ad integritatem suam redacto, adparet duo potissimum a Sanctis Patribus saluberrime constituta fuisse. Primum est, ne Episcopi Imperatorum auribus molestiam inferrent, praesertim ea postulantes, in quibus nullum Ecclesiasticum negotium contineretur, aut quae forte minus aequa viderentur. Cum enim saepissime, ut fertur, similia Episcopi peterent, verendum facile erat, ne ipsi apud Imperatores ita contemnendi essent, ut, etiamsi necessitas Ecclesiarum postularet, quidpiam ab eisdem Imperatoribus non forent impetraturi. Alterum est, ut Episcoporum sollicitudini commissum sit fidelibus oppressis, praesertim inopibus succurrere, pro ipsis intercedendo apud Imperatores, illorumque causam, dummodo justa fuisset, producendo. Praeterea, siqui fuissent, ob delicta publica condemnati, vel exilio, vel deportatione, & ad Ecclesiam confugissent, munus erat Episcoporum veniam pro ipsis petere a Principe, eo sane consilio, ut peccata admissa Rei ipsi emendarent, accepta publica poenitentia in Ecclesia, per quam Reipublicae per crimen Rei laesae aeque satisfieri, ac per deportationem, aut exilium videbatur. Belle facit ad hanc rem, quod Gregorius II. epistola 2. ad Leonem Imperatorem scribebat his verbis:

Vides.

Vides, Imperator, Pontificum, & Imperatorum discrimen? Si quispiam te offenderit, domum ejus publicas, & spolias, solam illi vitam relinquens, tandemque illum etiam vel suspendio necas, vel capite truncas, vel relegas, eumque longe a liberis, & ab omnibus cognatis, & amicis suis amandas. Pontifices non ita; sed ubi peccavit quis, & confessus fuerit, suspendii, vel amputationis capitis loco Evangelium, & crucem ejus cervicibus circumponunt, eumque tanquam in carcerem in secretaria, sacrorumque vasorum aeraria conjiciunt in Ecclesia Diaconia, & in Cathecumena ablegant, ac visceribus ejus jejunium, oculisque vigilias, & laudationem ori ejus indicunt. Et Sanctus Augustinus in epist. 159. *Vocatur quidem & ista damnatio,* (ubi scilicet publici peccatores pœnitentiis Ecclesiasticis affliguntur), *sed quis non intelligat magis beneficium, quam supplicium nuncupandum, ubi nec saeviendi relaxatur audacia, nec pœnitendi medicina subtrahitur?*

CAPUT XI.

De Concilio Laodiceno.

Concilii Laodiceni Canones a Gratiano relati.

Can. 5. *dist.* 18. *paullo varius in diversis exemplaribus.*
Can. 26. *dist.* 23. *ad melioris notae exemplaria exigendus.*
Can. 27. *dist.* 23. *ad meliorum codicum fidem exigendus.*
Can. 28. *dist.* 23. *consonat cum optimis exemplaribus.*
Can. 4. *dist.* 24. *idem est cum can. 6. dist. 61. ex interpretatione Dionysii.*
Can. 19. *dist.* 32. *paullo varius in diversis exemplaribus.*
Can. 3. *dist.* 47. *paullo varius in diversis exemplaribus.*
Can. 4. *dist.* 42. *paullo varius in diversis exemplaribus.*
Can. 2. *dist.* 44. *varius in diversis exemplaribus.*
Can. 10. *dist.* 44. *paullo varius in diversis exemplaribus.*
Can. 9. *dist.* 46. *ex aliis veterum Codicibus explicandus.*
Can. 6. *dist.* 61. *idem est cum can. 4. dist. 24. ex interpretatione Mercatoris.*
Can. 6. *dist.* 63. *plurimum consonat cum interpretatione Dionysii.*
Can. 2. *dist.* 69. *ex optimis Codicibus supplendus.*
Can. 5. *dist.* 80. *paullo varius in diversis exemplaribus.*
Can. 28. *dist.* 81. *ex interpretatione Isidori Mercatoris.*
Can. 15. *dist.* 93. *paullo varius in diversis exemplaribus.*
Can. 16. *dist.* 93. *ad Codices melioris notae exigendus.*
Can. 8. *dist.* 95. *ad meliorum Codicum fidem exigendus.*
Can. 66. *cau.* 1. *qu.* 1. *parum, aut nihil proposito Gratiani conveniens.*
Can. 4. *cau.* 26. *qu.* 5. *paullo varius in diversis exemplaribus.*
Can. 4. *cau.* 26. *qu.* 7. *consonat cum omnibus ferme exemplaribus.*
Can. 8. *cau.* 33. *qu.* 4. *consonat cum omnibus ferme exemplaribus.*
Can. 8. *de cons. dist.* 3. *varius in diversis exemplaribus.*
Can. 58. *de cons. dist.* 4. *vix in diversis exemplaribus varius.*
Can. 36. *de cons. dist.* 9. *ad melioris notae Codices exigendus.*
Can. 37. *de cons. dist.* 5. *veterum omnium interpretationi consonus.*

NON eadem omnium fuit veterum Conciliorum ratio. Scimus Provincialia Concilia apud antiquos bis singulis annis celebrari consuevisse; & tamen pauca ex illis ad nos usque pervenerunt. Quid aliud exinde conjicere debemus quam ut plurimum in iisdem de privatis quorundam hominum caussis pertractatum fuisse, quarum acta parum intererat relinquere posteritati, vel si qua generatim constituta sunt, non fuisse in omnibus, unde utilitas in posteritatem redundaret. Concilium tamen Laodicenum ex illis est, quorum auctoritas maximi sem-

ſemper in Eccleſia habita fuit, ſive quod vetuſtiſſimam, optimamque ſacrorum diſciplinam tradere videatur, ſive quod apud Collectores omnes Canonum etiam antiquiſſimos maxime probatum fuerit, ac commendatum. Celebratum illud fertur in Laodicea Civitate Phrygiæ Pacatianæ, non, ut alii adſerunt, in Laodicea Syriæ Civitate quemadmodum manifeſte expreſſum eſt in principio ejuſdem Synodi, ſive in exemplaribus Græcis, qualia interpretatus eſt Hervetus, aliique, ſive apud Iſidorum Mercatorem. Quamobrem deceptus omnino fuiſſe vulgo creditur Gratianus, qui in Can. 11. diſt. 16. auctorem Canonum Concilii Laodiceni præcipue fuiſſe narrat Epiſcopum Theodoſium. Forte enim exiſtimavit Concilium habitum fuiſſe in Laodicea Syriæ, cujus Epiſcopus fuit Theodoſius, vel, ut alii legunt, Theodorus, quemadmodum refert Euſebius lib. 7. cap. ult. At Metropolitanus Laodiceæ Phrygiæ erat tum Nunechius quidam, qui Synodo eidem præfuiſſe dicitur. Duos ſupra triginta Epiſcopos Concilio interfuiſſe Gratianus idem refert in dicto Can. 11. Nihil eſt, cur contradicam. At ſi Gratianum eundem quis ſequi vellet in numerandis Concilii Canonibus, uſque ad ſexaginta, & unum, neſcio ſane, utrum talibus inniteretur argumentis, quæ certa prorſus eſſent, ac fide digna. Dionyſius enim Exiguus Collector vetuſtiſſimus, Græcorumque exemplarium apprime peritus tantum 59. memorat, quorum poſtremus hic eſt: *Quod non oporteat plebejos Pſalmos in Eccleſia cantare, nec libros præter canonem legi: ſed ſola ſacra volumina Novi Teſtamenti, vel Veteris.* Iſidorus Mercator addidit ſexageſimum Canonem, in quo peculiariter expreſſit, quales habendi eſſent libri Eccleſiaſtici Sacræ Scripturæ, ſive quæ legi deberent in Eccleſia, cum ex Novo, tum ex Vetere Teſtamento. Cum Iſidoro Mercatore conſonant omnino Græca exemplaria, in quibus Canon idem ſexageſimus eſt poſtremus inter Laodicenos. Forte autem Gratianus talem Codicem præ manibus habuit, in quo poſtremus Canon Laodicenus erat diviſus in duos, in primo quorum libri Veteris Teſtamenti, in altero libri Novi Teſtamenti recenſebantur. Revera apud Alexium Ariſtenum Græcum Interpretem idem Can. eſt diſtributus in duos, ita, ut in primo Veteris Teſtamenti Codices ille enumeret, in altero Codices Novi Teſtamenti.

Longe autem difficilius eſſet de tempore hujus Concilii diſputare; ejus enim incerta omnino ætas eſt apud eruditiſſimos viros, quorum alii ante Concilium Nicænum celebratum dicunt, & anno circiter 314., alii vero non ſolum poſt Concilium Nicænum, ſed & poſt Antiochenum, vel anno circiter 360. vel 364. ſub Liberio, vel anno 367. ſub Damaſo. Qui Concilium Laodicenum ante Nicenum celebratum fuiſſe ferunt, his argumentis utuntur, primo, quod in Concilio Laodiceno Canone 50. recenſeantur omnes ſacri libri Veteris Teſtamenti, quin tamen ulla fiat mentio Libri Judith, qui tamen teſte S. Hieronymo in epiſt. 3. jam receptus fuerat, ac probatus in Nicæno Concilio. Quomodo fieri potuit, ajunt illi, ut quod in Nicæno Concilio admiſſum fuerat, non probaretur in Laodiceno, ſi Laodicenum eſſet Concilio Niceno poſterius? Secundo ajunt, multa eſſe in Laodiceno Concilio definita, quæ jam conſtituta fuerant in Nicæno, quin tamen Laodiceni Patres memorent illa eadem a Nicænis jam Patribus fuiſſe decreta. Qui e contrario ſentiunt Laodicenum Concilium poſt Nicænum, & Antiochenum celebratum fuiſſe, ita argumentantur. Omnes Collectores Canonum etiam vetuſtiſſimi conſueverunt deſcribere Canones Laodicenos poſt Antiochenos, quod ſane argumento eſt, poſterius fuiſſe conditos, attento præſertim more Collectorum veterum, qui juxta temporum ordinem Canones collocare ut plurimum ſolebant. His accedit ratio luculentiſſima; etenim in Canonibus Laodicenis fit mentio de Hæreticis Photinianis, quorum nomen, & hæreſis cognita eſſe tantummodo potuit poſt Concilium Nicænum. Quod ſi prioris ſententiæ Patroni reſponderint Photinianorum nomen in recentiores Codices irrepſiſſe, quemadmodum nonnullis aſſerere placuit, falſitatis argui facile poterunt, quod demonſtretur nomen Photinianorum apud Dionyſium Exiguum Canone 7. necnon in exemplaribus Græcis quibus ſane maxima fides debetur.

Ego vero, ubi Veteres Hiſtorici, aut Collectores altum ſilentium ſervant, ubi propterea conjecturis dandus eſt locus, candide fateor, me in poſteriorum potius ſententiam trahi, ut exiſtimem poſt Concilium Nicænum, atque Antiochenum hujuſmodi Synodum Laodicenam fuiſſe celebratam. Nec enim ullum negotium faceſſit, quod contra adferri ſolet

let aut ex Libro Judith, aut ex Nicænis Constitutionibus. Quod enim in primis dici solet, in Canone 50. Laodiceno recenseri libros omnes Veteris Testamenti ab Ecclesia receptos, nullam tamen fieri mentionem libri Judith, licet fuerit in Nicæno Concilio probatus, parum probat, vel quia is Canon quinquagesimus non in omnibus, ut prænotavi, Concilii exemplaribus habetur; vel quia in Concilio Nicæno, Hieronymo eodem teste, Liber Judith, tamquam honore dignus habitus quidem est, nondum tamen fuit inter Canonicos, & vere sacros adnumeratus, quod forte præstare inde voluerunt in sua Provincia Laodiceni Patres, vel demum quia in Concilio Laodiceno mens Patrum erat definire non Canonicos Libros, sed eos tantum, qui legendi in Ecclesia essent ad populi fidelis institutionem, quemadmodum constat omnibus, quicumque Canonem ipsum legerint. At vero longe diversa sunt hæc duo, videlicet indicare Libros Canonicos, & Libros, qui in Ecclesia leguntur. Possunt enim esse quidam ex Canonicis Libris, quos publice legere in Ecclesia non expediat ob infirmitatem quorumdam, qui illos non satis intelligentia sua assequuntur, vel forte etiam in aliam omnino sententiam detorquent. Sunt in illis singularia nonnulla, quæ ad exemplum facile trahi non possunt, quemadmodum in proposita specie in Libro Judith multa laudantur ideo, quia ex speciali divina illustratione profecta sunt, quæque generaliter omnibus non licerent. Deinde vero, quod dicitur multa Laodiceni Concilii capita eamdem continere sententiam, quæ continetur in Nicænis, quin tamen mentio non fiat de Nicæno Concilio, levissimum omnino argumentum est, neque enim video id opus fuisse Laodicenis Patribus, ut constitutionibus suis auctoritatem conciliarent, præsertim vero id necessarium non erat, quod tunc temporis notissimi essent apud Græcos Nicæni Canones, quos pro re proposita nominatim adferre pro supervacaneo haberi posset. Quod si adhuc aliqua sit hujus argumenti vis, hujusmodi etiam erit ad probandum Nicænum Concilium non esse Laodiceno posterius; etenim, si in Nicæno Concilio plurima sunt constituta, quæ antea jam edita fuissent in Laodiceno, cur Nicæni Patres non professi sunt se confirmare, quæ jam fuerant a Laodicenis Episcopis Decreta? Porro qualiscumque obtineat apud eruditos opinio, illud semper certissimum erit, Laodicenum Concilium, ejusque Canones maxime venerabiles esse, vel propter vetustatem disciplinæ, quam continent optimam, vel quod in Codicibus Canonum etiam antiquissimis inserti fuerint, & vulgo recepti.

Apud Gratianum primus refertur canon 40. Concilii hujus in can. 5. dist. 18. juxta interpretationem Isidori Mercatoris, juxta quam tamen jam alii animadverterunt in aliquibus exemplaribus pro verbo *adire*, legi *abire*, & in posterioribus ita habent vulgata Mercatoris exemplaria: *Quod si contemserit, se ipsum videbitur accusasse, nisi forte per infirmitatem ire non possit*. Interpretationem adferam Dionysii Exigui ita scribentis: *Quod non oporteat Episcopos ad Synodum vocatos omnino contemnere, sed protinus ire, & docere, vel discere ea, quæ ad correctionem Ecclesiæ, vel reliquarum pertinent rerum. Se ipsum vero, qui contemserit, accusabit; nisi forte per agritudinem ire non possit*. Qui recens Græcos Codices latinitate donarunt, his verbis canonem explicaverunt. *Quod non oportet Episcopos ad Synodum vocatos negligere, sed abire, & docere, vel doceri, ad correctionem Ecclesiæ, & reliquorum. Si quis autem neglexerit, is seipsum accusabit, præterquam si propter intemperiem, & ægritudinem non veniat*.

Can. 5. dist. 18.

Mercatoris etiam interpretationem sequutus est Gratianus in can. 26. dist. 23. qui idem est cum can. 21. Laodiceno; attamen pro illis verbis: *In sacrarium, sive Secretarium*, scripserat Isidorus hæc tantum: *In Secretarium*. Ego puto Gratianum, aut quemvis alium incidisse in breviatos characteres cujusdam Codicis, in quo ita scriptum esset: *In Sacrarium* lineola supra vocem adposita, unde quispiam ad marginem adscripserit, *sive Secretarium*; Quæ verba Gratianus idem, aut quivis alius in textum transtulerit. Dionysius Exiguus ita canonem edidit: *Quod non oportet Subdiaconos habere locum in Diaconico, & Dominica Vasa contingere*; atque his cum verbis consonant omnino exemplaria græca etiam juxta hodiernas editiones. Illud interea adimadvertendum est *Diaconicum* fuisse locum, in quo sacra Dominica parabantur, & vasa præsertim sacrificio destinata servabantur, quod ad curam Diaconorum, & sollicitudinem pertinebat.

Can. 26. dist. 23.

Prosequitur Gratianus in can. 27. dist. 23. &

Can. 27. dist. 23.

23. & refert canonem 22. Laodicenum, corruptum tamen, sive enim ad Græcos Codices confugimus, sive ad Dionysium Exiguum, sive ad Isidorum, omnes ita exhibent: *Quod non oporteat Subdiaconum*, (legunt alii: *Ministrum*) *uti orario*, *nec ostia derelinquere*. Gratiani Codices vulgati habent: *Nec hostias derelinquere*, quæ verba Romani Correctores emendare se nolle ob hanc caussam professi sunt, ut glossemata interpretum adjecta Codicibus retinerent. Glossographi autem vulgo interpretati sunt, ut Subdiaconi sumere debeant hostias simul cum aliis ministris. Sed hæc parum apta sunt. Balsamon & Zonaras ajunt, antiquissimam disciplinam fuisse, ut Subdiaconi Ecclesiarum fores tenerent, & Catechumenos, eosque qui Pœnitentiæ subditi erant, cum opus esset, introducerent, aut educerent. Quod hic dicitur Subdiaconos deferre orarium non debere, idipsum statuitur ratione inferiorum Clericorum in canone sequenti 23. Laodiceno, qui est idem cum can. 28. dist. 23. cujus verba apud Dionysium hæc sunt: *Quod non oporteat Lectores, aut cantores orariis uti, & ita legere, vel psallere*. Orarii nomen alii a Græcis, alii a Latinis primo derivatum asserunt. Qui a Græcis derivant, ita dictum asserunt a verbo ὤρ, quod significat observare; qui vero Latinum vocabulum dicunt, vel ab hora, seu tempore, vel ab ore, seu vultu ita nuncupatum asserunt. Porro orarium linteum quoddam oblongum, quadrangulare, quo utebantur sacri administri in sacrorum celebratione, vel ut os suum pro necessitate tergerent, unde & sudarium apud aliquos appellatum est; vel ut inferioribus Clericis, & Ministris signum darent, quandonam fieri deberent petitiones Catechumenorum, aliorumque vel in Ecclesia, vel in Ecclesiæ foribus existentium. Erat illud ornamentum Episcoporum, quemadmodum deducitur ex can. 39. Concilii Toletani 4. item fuisse Presbyterorum insigne docemur ex Concilio Bracarensi 3. can. 4. Diaconos quoque orarium gestare debere cautum scimus in memorato canone 39. Concilii Toletani 4. quod apud ipsos Judæos etiam in usu erat; nam primus Minister Summi Pontificis, qui apud ipsos dicebatur *Segen*, Sudarium quoddam manu tenebat, cujus agitatione signum daret Levitis, ut canerent.

Can. 28. dist. 23.

Canon 4. dist. 24. idem est cum Canone 12. Laodiceno juxta interpretationem Dionysii Exigui, apud quem tamen pro voce illa, *dignitatem*, legitur: *potestatem*. Gratianus eundem canonem rursus descripsit in Can. 6. dist. 61. sed ex interpretatione Isidori Mercatoris, apud quem tamen priora verba hæc sunt. *Episcopos non oportet &c.* Sententia apud omnes eadem est; nam qui Græca exemplaria consuluerunt, ita descripserunt Canonem: *Quod Episcopi Metropolitanorum, & finitimorum Episcoporum judicio, in Ecclesiastico Magistratu constituendi, diu probati & in ratione fidei, & in recti verbi dispensatione*.

Can. 4. dist. 24. *& can. 6. dist. 61.*

Canon 19. dist. 32. idem est cum Canone 11. ex Laodicenis juxta interpretationem Isidori. Qua tamen in re observandum est Isidorum non scripsisse *matricuria*, quemadmodum legitur apud Gratianum, sed potius *matricularia*, vel uti aliis placet, *matricolaria*. Ferrandus Diaconus in sua breviatione Canonum ita perstrinxit Canonem Laodicenum in Can. 221. *Ut mulieres, quæ apud Græcos Presbyteræ appellantur, apud nos autem viduæ, seniores, & matriculæ in Ecclesia tanquam ordinatas constitui non liceat*. Ex hac sane Fulgentii editione videtur Isidorus Mercator canonem exarasse. Verum apud Dionysium Exiguum, cum quo etiam Græca exemplaria congruere videntur, ita legitur: *Quod non oporteat eas, quæ dicuntur Presbyteræ, vel Præsidentes, in Ecclesiis ordinari*. Huic canoni occasionem dare potuerunt mulieres quædam, quæ ad instar Presbyterorum in Presbyteras se ordinari curabant ad exemplum earum, quæ Diaconissæ ad instar Diaconorum ordinabantur. Non erat eadem ratio Presbyterarum, quæ Diaconissarum esse poterat; etenim Diaconissarum officium maxime erat utile atque opportunum in Ecclesia, præsertim ubi ageretur de ceremoniis baptismalibus, quæ ad Diaconatus munus pertinere videbantur. Quemadmodum enim apud veteres Baptisma per immersionem administrabatur, decebat viris baptizandis Diaconos adesse, fœminis autem Diaconissas, quarum opera convenientius illæ disponerentur, & honestius. Item ubi in dispensandis agapis peculiare Diaconorum officium versabatur, congruebat maxime, ut quemadmodum in virorum conviviis ministrarent Diaconi, ita Diaconissæ in fœminarum conviviis ministrarent. Sed hæc omnia, quæ exigebant duplex quodammodo Diacona-

Can. 19. dist. 32.

conatus officium, alterum per masculos, alterum per fœminas exercendum, ad officia Presbyteratus pertinere nullo modo poterant; quamobrem opportunum Laodicenis Patribus visum non est, ut quemadmodum Diaconissæ, ita etiam Presbyteræ fœminæ ordinarentur.

Can. 3. & 4. dist. 42. In Ecclesiasticis agapis celebrandis aliquot apud veteres abusus irrepserant; licet enim illæ ab initio in signum Christianæ communionis, & mutuæ fidelium charitatis servandæ caussa fuerint institutæ, tamen ab hac optima origine plurimum deflexerunt. Quidam enim ex fidelibus immoderate servientes abdomini res Ecclesiasticas quasi cauponarias habebant, propterea que etiam in Templis ipsis Deo dedicatis & ebrietati, & gulæ studebant, imo etiam eo intemperantiæ devenerant, ut quæcumque possent, diriperent omnia, atque in privatas domos asportarent. Huic gravissimo Ecclesiarum incommodo consulere voluerunt Eliberitani Patres duplici canone 27. & 28. quos retulit Gratianus in Canones 3. & 4. dist. 42. sequutus interpretationem Mercatoris; qui tamen in Can. 27. aliquid amplius habet ibi: *Non oportet Ministros Altaris, vel quoslibet Clericos, aut etiam Laicos, ad agapen vocatos &c.* Referam, quæ ad hunc locum exposuit Dionysius Exiguus in Canone 27. *Quod non oportet sacro ministerio deditos Clericos, aut Laicos, ad agapen vocatos ciborum partes accipere: propterea quod hinc Ecclesiastico ordini fiat injuria.* Et in canone 28. *Quod non oporteat in domiciliis divinis, idest in Ecclesiis, convivia, quæ vocantur agapæ, fieri; nec intra domum Dei comedere, vel accubitus sternere.* Porro quod ibidem dicitur de accubitu non sternendo in Ecclesiis ad veterum morem respicit, qui cœnaturi accumbere solebant, unde latina phrasis est *mensis accumbere*.

Can. 2. dist. 44. Canon 2. dist. 44. legitur in Canone 24. ex Laodicenis, & quidem fere juxta Isidorum Mercatorem. Ita exhibet Isidorus: *Quoniam non oportet Altari deservientes a Presbyteris usque ad Diaconos, & deinceps ordinis Ecclesiastici omnes usque ad ministros, aut lectores, aut psaltas, aut exorcistas, aut ostiarios, aut etiam eos, qui in proposito continentiæ sunt, tabernas intrare.* Paullo aliter habet Dionysius Exiguus ibi: *Quod non oportet sacro ministerio deditos a Presbyteris usque ad Diaconos, & reliquum Ecclesiasticum ordinem, idest usque ad Subdiaconos, Lectores, Cantores, Exorcistas, & Ostiarios, & ex numero continentium, & Monachorum ingredi tabernas.* Qui recentia Græca exemplaria sunt interpretati, his verbis canonem explicarunt: *Quod non oportet sacratos a Presbyteris usque ad Diaconos, & deinceps quemlibet Ecclesiastici ordinis, usque ad Ministros, vel Lectores, vel Cantores, vel exercitatorum ordinis in cauponam ingredi* (vel, ut aliis lubet: *vel Cantores, vel Exorcistas, vel Ostiarios, vel Ordinis Monachorum in cauponam ingredi.*) Monent Correctores Romani ad hunc Canonem hujusmodi clausulam a Gratiano adjectam fuisse, *nisi caussa necessitatis*. Porro licet clausula minime legatur in Canone Laodiceno, tamen antiquissima est, cum habeatur in eo Canone, qui vulgo est 54. inter Apostolicos his verbis: *Si quis Clericus in caupona comedens deprehensus fuerit, segregetur, præterquam si in publicum diversorium in via propter necessitatem diverterit.*

Can. 10. dist. 44. Canon 10. dist. 44. consonat cum canone 55. Laodiceno, ubi tamen alii legunt *commensalia*, alii *commissaria*, alii *commissalia*. Dionysius Exiguus ita est interpretatus: *Quod non oporteat Sacerdotes, aut Clericos, ex collatis, vel comessationibus convivia celebrare; hoc autem nec Laicis posse congruere.* Clarius alii Græca verba verterunt hoc modo: *Quod non oportet sacratos, & Clericos, ex collatione* (Græci legunt *ex symbolis*) *convivia peragere, sed neque Laicos.* Hoc itaque canone quorundam ingluvies coercetur, qui pecunias simul conferebant, ut lautiora exinde convivia exquisitis epulis instruerentur; symbolum enim apud Græcos, quemadmodum docet Balsamon, & Zonaras, significat collationem quandam; unde qui pecuniam parandarum epularum caussa simul conferebant, ex symbolis convivia peragere dicebantur.

Can. 9. dist. 46. Canon 9. dist. 46. idem est cum Canone 5. Laodiceno juxta interpretationem Mercatoris. Clarius Dionysius Exiguus: *Quod non oporteat Sacerdotes, & Clericos fœnerantes usuras, vel quæ dicuntur sescupla, idest & summam capitis, & dimidium summæ percipere.* Qui Græcum textum sequuti omnino sunt, ita exposuerunt: *Quod non oportet Sacerdotes fœnerari, & usuras, quæ dicuntur hemiolia* (seu, ut alii asserunt, *sesquialtera*), *idest totius sortis dimidiam partem accipere.*

Can. 6. dist. 63. In Canone 6. dist. 63. videtur Gratianus Dionysium Exiguum sequutus fuisse, qui in canone 13. Laodiceno ita habet: *Quod non sit permittendum turbis electiones eorum facere, qui sunt ad Sacerdotium provehendi.* Nonnihil Isidorus Mercator his verbis: *De eo, quod non sit populis concedendum, electionem facere eorum, qui Altaris ministerio sunt applicandi.* Qui Græca exemplaria, qualia hodie edita habemus interpretati sunt potius cum Dionysio consonant; hinc scribit Hervetus: *Turbis non esse permittendum eorum, qui sunt in Sacerdotio constituendi, electionem facere.*

Can. 2. dist. 69. In Canone 2. dist. 69. exhibetur canon 26. Laodicenus. Isidorus Mercator his verbis expressit: *Non oportet exorcisare eos, qui necdum ab Episcopis sunt provecti, neque in Ecclesiis, neque intra domos.* Dionysius Exiguus ita scribit: *Quod hi, qui non sunt ab Episcopis ordinati, tam in Ecclesiis, quam in domibus exorcisare non possunt;* Neque ab his omnibus alia sive Latina, sive Græca exemplaria dissonant. Non omittam tamen huc loci adferre, quod ad hanc rem animadvertit Balsamon, utpote qui Germanam Concilii sententiam adsequutus fuisse mihi videtur. Ita ille: *Quidam adgrediebantur exorcisare, hoc est catechizare infideles, qui hoc per Episcopalem manuum impositionem non acceperant; & cum accusarentur, contendebant se hoc in Ecclesiis non fecisse, sed in quadam domo; & ideo se nulli pœnæ obnoxios conservari aquum censebant. Dicunt ergo Patres, quod etiam est adjurare sacrum ministerium, nec oportet quempiam hoc adgredi, nisi ab Episcopo promotus fuerit.*

Can. 5. dist. 80. In Canone 5. dist. 80. Gratianus exhibuit interpretationem canonis 57. Laodiceni ab Isidoro factam. Dionysius Exiguus fere eandem sententiam expressit his verbis: *Quod non oporteat in villulis, aut in agris Episcopos constitui, sed visitatores. Veruntamen jam pridem constituti nihil faciant præter conscientiam Episcopi civitatis: Similiter & Presbyteri præter consilium Episcopi nihil agant.* Græca exemplaria cum his omnino consonant, quemadmodum in Græco idiomate eruditi animadvertunt; quos autem Dionysius & Isidorus appellavit *Visitatores*, Græci vocant *Periodeutas*, quos alii *circumcursatores*, alii *circuitores*.

Can. 28. dist. 81. Canon 28. dist. 81. legitur in Canone 30. Laodiceno juxta interpretationem Mercatoris. Dionysius Exiguus minime dissonat; ita enim scribit: *Quod non oporteat sacris officiis deditos, aut Clericos, aut continentes, vel omnem Laicum Christianum lavacra cum mulieribus celebrare, quia hæc apud gentes reprehensio prima est.* Nomine continentium hoc in loco nullos alios intelligo, quam Monachos, quemadmodum facile est deducere ex Græco textu, qui de Ascetis expressus est. Porro nomine Ascetarum Monachos apud veteres intelligi nemo ignorat.

Can. 15. dist. 93. Canon 15. dist. 93. habetur in canone 20. ex Laodicenis, in quo tamen non omnes Codices omnino consonant. Ita Dionysius: *Quod non oporteat Diaconum coram Presbytero sedere, sed jussione Presbyteri sedeat. Similiter autem & Diaconis honor habeatur ab obsequentibus, idest Subdiaconis, & omnibus Clericis.* Isidorus Mercator: *Quoniam non oportet Diaconum sedere præsente Presbytero, sed ex jussione Presbyteri sedeat. Similiter autem honorificetur & Diaconus a Ministris inferioribus, & omnibus Clericis.* Qui Græca recens edita exemplaria sequuti sunt, ita explicarunt: *Quod non oportet Diaconum ante Presbyterum sedere, sed sedere cum jussu Presbyteri. Similiter autem Diaconis haberi honorem a Ministris, & omnibus Clericis oportet.*

Can. 16. dist. 93. Canon 26. dist. 93. perperam descriptus esse videtur apud Gratianum. Canon 25. Laodicenus, unde ille depromtus videtur, non ad Diaconos pertinet, sed potius ad Ministros, quorum nomine hoc in loco Subdiaconi potius intelliguntur. Revera Dionysius Exiguus hoc modo canonem exposuit: *Quod non oporteat Subdiaconos Panem dare, vel Calicem benedicere;* & quamquam qui Græca exemplaria interpretati sunt ita explicaverint: *Quod non oportet Ministrum Panem dare, vel Calici benedicere,* tamen Zonaras Græcus Interpres ita sententiam Concilii declaravit: *Cum Hypodiaconis sacra Vasa contingere, aut in Diaconico versari, munusve aliquod ibidem exercere vetitum sit, multo minus aut Panem dare, hoc est Domini Corpus fidelibus impertiri, aut Dominici Sanguinis Calici benedicere eisdem licebit.* Et Alexius Aristenus, *Presbyterorum*, inquit, *aut Diaconorum opus Ministri Ecclesiæ perficere non permittuntur. Quocirca nec Panem, vel Calicem populo tradunt.* Ex quibus omnibus nemo non videt nomine benedictionis Calicis hoc loco venire eam, non qua Calix consecratur, sed qua fidelibus distribuitur, juxta illud Apostoli: *Panis*

quem

quem frangimus, & Calix, quem benedicimus, nonne participatio Corporis, & Sanguinis Christi est?

Can. 8. dist. 95.

Canon 8. dist. 95. idem est cum can. 56. ex Laodicenis juxta interpretationem Isidori Mercatoris, dummodo pro illis postremis verbis, *aut in peregrinationis commodo eum abesse constiterit*, ita legamus: *aut in peregrinis eum abesse constiterit*, Verum non satis integer est Isidori Canon. Melius Dionysius ita scribens: *Quod non oporteat Presbyteros ante processionem Episcopi introire sacrarium, & sedere, sed cum Episcopo debent ingredi, vel in subselliis sedere: nisi forsitan infirmitate detineatur, aut proficiscatur Episcopus*; quæ sane verba magis etiam consonant cum Græcis exemplaribus, quæ ab aliis ita Latine scripta sunt: *Quod non oportet Presbyteros ante Episcopi introitum ingredi, & sedere in sacrario, sed cum Episcopo ingredi, nisi forte infirmitate detineatur, vel peregre profectus sit Episcopus.*

Can. 66. cau. 1. qu. 1.

Canon 66. cau. 1. qu. 1. consonat cum can. 32. ex Laodicenis juxta interpretationem Mercatoris. Paullo aliter Dionysius habere videtur ibi: *Quod non oporteat ab hæreticis eulogias accipere, quæ sunt maledictiones potius, quam benedictiones*. Sed nihil refert *eulogias* Græce appellare, vel Latine *benedictiones*: etenim eulogiæ nihil aliud apud veteres erant, quam Panes benedicti, qui unicuique de populo etiam absenti distribuebantur in signum Ecclesiasticæ communionis, quemadmodum constat ex eodem Concilio Laodiceno can. 14. & ex Augustino in Epist. 35. ad Alypium ita scribente: *Panem unum sanctitati tuæ unitatis gratia misimus, quo etiam trinitatis soliditas continetur. Hunc Panem eulogiam esse tu facies dignitate sumendi*. Ex his facile liquet perperam hunc canonem a Gratiano laudari, ut exinde colligatur Sacramenta plurima ab hæreticis collata nullo modo valere, uti ipse ait post canonem 60. eadem cau. 1. q. 1. non enim ibi agitur de Sacramentis Hæreticorum, sed potius de signis Ecclesiasticæ communionis, quæ ab hæreticis nullo modo exhiberi possunt, atque a Sacramentorum natura quam longissime distant.

Can. 4. cau. 26. qu. 5.

In Canone 4. cau. 26. qu. 5. exhibetur can. 36. ex Laodicenis; & quidem juxta interpretationem Dionysii in prioribus verbis; posteriora apud eundem Dionysium hæc sunt: *Eos autem, qui his utuntur, ab Ecclesia pelli præcipimus*. Paullo aliter exposuerunt Græcorum exemplarium recentiores Interpretes ita. *Quod non oportet sacratos, vel Clericos esse magos, vel incantatores, vel mathematicos, vel astrologos, vel facere, quæ dicuntur phylacteria* (vel, ut aliis placet; *quæ dicuntur amuleta*) *quæ quidem sunt ipsarum animarum vincula; eos autem qui ferunt, ejici ex Ecclesia jussimus*, Phylacteria, sive amuleta nihil aliud erant, quam fasciæ quædam collo appensæ, quibus aliqui putabant, quandam inesse virtutem ad certos effectus producendos, juxta illud quod ad hunc canonem Alexius Aristenus tradit: *Qui Sacerdotium profitetur, non erit magus, ... vel ex iis, qui amuleta collis appendunt*.

Can. 4. cau. 26. qu. 7.

Canon 2. Laodicenus habetur in can. 4. cau. 26. qu. 7. & quidem fere consonat cum Isidoro Mercatore, cujus hæc sunt verba: " His qui diversorum peccatorum lapsus incurrunt, & instant orationi, confessioni, ac pœnitentiæ, malorum suorum perfectam conversionem demonstrantes, pro qualitate peccati pœnitentiæ tempus tribuendum est, propter misericordiam & bonitatem Dei, qui hujusmodi sunt, revocandi, & ad communionem applicandi". Alii interpretes similia omnino habent. Inter ceteros Dionysius Exiguus ita scribit": De his, qui diversis facinoribus peccaverunt, & perseverantes in oratione confessionis, & pœnitentiæ, conversionem a malis habere perfectam, pro qualitate delicti, talibus pœnitentiæ tempus impensum propter clementiam, & bonitatem Dei communio concedatur.

Can. 8. cau. 33. q. 4.

Quadragesimale tempus olim ita observabatur, ut fideles ab illis penitus abstinerent, quibus possent quoquo modo a pœnitentia, atque ab oratione distrahi. Hinc vetitum fuit celebrare tum natalitia, cum nuptias, quemadmodum legitur in canone 52. Laodiceno, quem Gratianus retulit in can. 8. cau. 33. q. 4. juxta interpretationem Mercatoris. Dionysius Exiguus, aliique Interpretes omnino concordant.

Can. 8. de consf. dist. 3.

Canon 8. de consecr. dist. 3. idem est cum Canone 50. ex Laodicenis juxta interpretationem Isidori Mercatoris. Paullo aliter Dionysius his verbis: " Quod non oporteat in quadragesima in ultima septimana quintæ feriæ jejunium solvere, totamque quadragesimam si-

„ ne veneratione transire, magisque conveniat omnem quadragesimam districto venerari jejunio". Isidori autem & Gratiani interpretatio magis cum Græcis exemplaribus consonat; etenim ex istis hæc exprimuntur" Quod non oportet in Quadragesima postrema septimana quintæ feriæ jejunium solvere, & totam Quadragesimam dehonestare; sed oportet totam Quadragesimam jejunare aridis vescentes". Duo in hoc constituta sunt. Alterum pertinet ad Quadragesimale jejunium, quod postrema Quadragesimæ hebdomadæ feria quinta finem habere non debeat; atque id Decretum est adversus quosdam, qui postquam per totam Quadragesimam jejunassent, maxima quinta feria jejunium solverent instante Cœna Domini, ad cujus exemplum putabant posse se agnum comedere, & sic omni jejunii lege solutos esse. Pertinet alterum ad modum jejunii observandi, juxta quem quicumque vere jejunaturi essent, aridis tantummodo vesci debebant. Referam ad hanc rem, quod tradit Balsamon: " Nota ex præsenti canone, quod aridis vesci debemus omni quarta, & sexta feria. Qui ergo sine morbo cum oleo, & testaceis jejunant, faciunt contra legem: Multo autem magis, qui in quartis, sextisque feriis pisces comedunt. Quia autem necesse est, ut aquam bibant etiam, qui morbo non laborant, dicimus, quod Canones quidem nihil tale definiunt: quoniam autem magnus Epiphanius Cypri in panariis dicit, debere fideles in sex diebus ante Pascha Pane, & Sale, & Aqua nutriri, cum aridorum esu aquam quoque bibere bonum est". Videtur cum his maxime congruere, quod scribit auctor Constitutionum Apostolicarum lib. 5. cap. 19. ibi: *in diebus Pascha jejunare incipientes a secunda Sabbati usque ad Parasceven, & Sabbatum dies sex, solo pane utentes, sale, atque oleribus, & aqua in potum.*

Can. 58. de cons. dist. 4. Canon 58. de cons. dist. 4. idem est cum can. 46. ex Laodicenis, juxta interpretationem Mercatoris Dionysius Exiguus his verbis Græcum canonem exhibet: *Quod oporteat eos, qui ad battisma veniunt, fidem discere, & quinta feria septimana majoris, Episcopo, aut Presbyteris reddere:* Apud alios hæc verba leguntur: *Quod oportet eos, qui baptizandi sunt, fidem ediscere, & quinta hebdomadis feria Episcopo, vel Presbytero renunciare.* Mos iste veterum erat, quo tempore præsertim in die Paschatis baptismatis Sacramentum administrari solebat. Plurimum ad hanc eandem rem consonant Concilium Bracarense 2. Can. 1. & Concilium Agathense can. 13.

Can. 36. de cons. dist. 5. In Canone 36. de cons. dist. 5. referuntur canones 41. & 42. ex Laodicenis, sed Gratianus fidem veterum, sive Græcorum, sive Latinorum sequutus minime est. Etenim Dionysius Exiguus ita habet in can. 41. *Quod non oporteat Sacerdotem, vel Clericum sine literis proficisci Canonicis.* Et in can. 42. *Quod non oporteat Sacerdotem, vel Clericum, præter jussionem sui proficisci Pontificis.* Apud Isidorum Mercatorem hæc leguntur in can. 41. *Non oportet Ministrum Altaris, vel etiam Laicum, sine Canonicis literis, idest formata, aliquo proficisci.* Et in can. 42. *Non oportet Ministrum Altaris, vel quemlibet Clericum præter jussionem Episcopi ad peregrina proficisci.* Forte ex hac Isidori interpretatione desumsit Gratianus ea, quæ de Laicis subdidit. Ceterum de Laicis nulla fit mentio in exemplaribus Græcis, ex quibus canone 41. hæc describi Latine possunt: *Quod non oportet sacratum, vel Clericum sine jussu Episcopi iter ingredi,* & Canone 42. *Quod non oportet sacratos, vel Clericos sine literis Canonicis iter ingredi.*

Can. 37. de cons. dist. 5. In canone 37. de cons. dist. 5. sequutus est Gratianus de more suo interpretationem Isidori Mercatoris ad canonem 54. Laodicenum. Et quidem cum Isidoro consonare videtur Dionysius his verbis: *Quod non oporteat Sacerdotes, aut Clericos quibuscumque spectaculis, in cœnis, aut in nuptiis interesse, sed antequam thymelici ingrediantur, exurgere eos convenit, atque inde discedere.* Thymelicorum mentio fit in jure civili, tamquam eorum qui gladiatorum muneribus sese exercebant l. 4. de his qui notant. infamia, l. 10. de pollicitation. vel qui inhoneste vivebant, uti deducitur ex l. ult. Cod. Theodos. de Clericis, ibi: *ut nulla fœmina, nec puer Thymelicis consortio imbuantur, si Christianæ Religionis esse cognoscitur.* Videsis Alexandrum ab Alexandro lib. 3. genialium dierum cap. 9.

CA-

CAPUT XII.

De Concilio Constantinopolitano I.

Tria apud Gratianum laudantur Concilia nomine Canstantinopolitana. Primum est generale illud sub Damaso, alterum rursus generale sub Vigilio celebratum, postremum ad Photii tempora pertinet. De omnibus suo loco sejunctim agendum est. In præsentia memorabo Canones illos, qui ex Concilio Constantinopolitano sub Damaso a Gratiano depromti fuerunt.

Can. 10. *dist.* 19. *paullo varius in diversis exemplaribus*.
Can. 3. *dist.* 22. *incertæ fidei, & varius in exemplaribus*.
Can. 8. *cau.* 9. *qu.* 2. } *simul jungendi, atque ex interpretatione Dionysii explicandi.*
Can. 9. *cau.* 9. *q.* 2. 2. }

Nondum omnino pacatæ fuerant res Ecclesiæ diutius quarto sæculo Arianorum callide tergiversantium contentionibus undequaque concussæ, quum jam novæ emerserunt hæreses adversus Spiritum Dei, Spiritum ex Patre, & Filio proficiscentem, & Deum. Etenim labente eodem sæculo Macedonius quidam Constantinopolitanus Episcopus, vir in primis male apud Catholicos audiens, quod Arianis plurimum faveret; deinde vero ipsis etiam Arianis invisus, quod teterrima fecisset scelera, suisque malo fuisset exemplo, in Schismata, & dissensiones pronus novæ sectæ sese Auctorem constituit, cæpitque docere, Spiritum Sanctum Deum non esse. Huic Episcopo perditissimo accessit Aetius quidam, qui exceptis quibusdam præjudicatis in Aristotelicorum schola sententiis, ad divina exinde intendens animum, perperam tum de Filio Dei, cum de Spiritu Sancto disserebat, facileque se Macedonio socium devinxit. Aetium inter ceteros libentissime audivit Eunomius, qui deinde institutores etiam suos perfidia superavit; ut enim erat ingenii alacritate fervidus, plurimos in suam sententiam pertraxit; unde apud Historicos Eunomianorum nomen celebratissimum est, qui & Arii hæresim renovarunt, & Macedonii errata provexerunt, divinam tum Dei Filio, tum Spiritui Sancto naturam denegantes. Hinc nemo non videt, quanto in periculo versaretur Ecclesia, præsertim Constantinopolitana, quæ primum nacta est in Episcopum suum Macedonium post annum 350. deinde eo abdicato Episcopum habuit Eudoxium Arianum post annum 359. Ei quidem successit Evagrius Horthodoxæ fidei propugnator, sed is deinde actus in exilium fuit, intruso in ejus locum Demophilo Semiariano; & quamquam huic Theodosio Magno Imperatore Optimo curante substitutus deinde fuerit Gregorius cognomento Theologus, sive Nazianzenus, non diu tamen perstitit, in cujus locum circa annum 380. Maximus Alexandrinus, homo hæreticus Arianus suffectus est.

Gravissimo huic incommodo, quod in Constantinopolitana Ecclesia universi, ac præsertim Orientales omnes fideles ægre patiebantur, non meliori modo occurrendum erat, quam si celebraretur generale Concilium, in ipsa etiam urbe Constantinopoleos, quo fieret, ut & ea, quæ ad fidem, & ea, quæ ad disciplinam Ecclesiasticam stabiliendam facere possent, saluberrimis decretis firmarentur. Huc operam suam contulit, & quidem maximam Theodosius Magnus Imperator. Huc Damasi Pontificis Maximi vota collimarunt; quamobrem consentientibus omnibus in urbem Constantinopolitanam acciti sunt Episcopi Ecclesiæ universi, conveneruntque centum & quinquaginta, ut plurimum Orientales, quorum potissimum caussa agebatur, anno Domini 381., confirmataque Nicæna fide adversus Arium, non solum damnata fuit Macedonii, aliorumque hæresis adversus divinam Spiritus Sancti naturam blasphemo quodam improborum hominum impetu concitata; verum etiam in vicem perfidorum Episcoporum, qui Constantinopolitanæ Ecclesiæ præfuerant suffectus est Nectarius, licet recens baptizatus, Vir ætate gravis, & sapientia,

tia, prudentiaque, & morum integritate insignis ac venerabilis.

Nonnulla quoque disciplinæ Ecclesiasticæ capita definiri necesse ibidem fuit, quemadmodum revera constituta sunt. Verum acerrima est inter Viros eruditos disputatio, num tres tantummodo in hoc Concilio constituti Canones fuerint; quemadmodum hoc numero refert Dionysius Exiguus, an vero septem, quemadmodum apud alios Collectores habentur, præsertim in exemplaribus Græcis, qualia hodie edita habemus. Ego sane, si unam editionem cum altera conferam, video maxime interesse non solum in recensendo Canonum numero, sed etiam in ipsis Canonibus inter ipsos distinguendis; exempli caussa qui est apud Dionysium secundus, apud alios Collectores in duos divisus est, atque consonat cum secundo & tertio. Necessarium sane non est proposito meo in singula inquirere. Satis erit, si de iis edisseram, quæ apud Gratianum habentur; præsertim quod nihil amplius a Gratiano afferatur, quod in tribus prioribus Canonibus Concilii contineatur.

Can. 10. dist. 19. Inter Gratiani fragmenta ex hoc generali Concilio depromta primum locum tenet Canon 10. dist. 19., cujus verba relata sunt penitus ex interpretatione Isidori Mercatoris; dummodo tamen hæc initio addantur: *De Maximo Cynico Philosopho, & propter totius indisciplinationis ejus doctrinam &c.* Hic porro Canon apud eundem Isidorum numero sextus est; apud Dionysium Exiguum tertius, in Græcis autem exemplaribus, quæ hodie edita habemus, est quartus. Josephus Ægyptius in sua Paraphrasi Arabica sequutus est Dionysium Exiguum, & quarto numero hunc eundem Canonem descripsit. Romani Correctores verba Canonis ex Græco textu paullo aliter interpretati sunt, quam habeat Gratianus. Referam ego verba Dionysii Exigui interpretis antiquissimi. *De Maximo Cynico, & ejus inordinata constitutione, quæ Constantinopoli facta est, placuit neque Maximum Episcopum esse, vel fuisse, nec eos, qui ab ipso in quolibet gradu Clerici sunt ordinati; cum omnia, quæ ab eodem perpetrata sunt, in irritum deducta esse videantur.* Porro hic Canon referendus est ad ea, quæ superius diximus, videlicet ad Maximum Alexandrinum, qui ab Arianis in locum Gregorii Nazianzeni suffectus fuerat in Episcopatu Constantinopolitano. Cynicus appellatus est Maximus, quod Cynicorum Philosophiæ addictus esset. *Cynici autem*, subdit Balsamon, & Zonaras ad hunc Canonem, *dicebantur propter eorum arrogantiam, audaciam, & impudentiam.* Et Abulpharagius Dinast. 5. de Cynicis ait: *Facta Canum referunt, eosque Cynicos, vel Caninos appellarunt.* Nemo in dubium revocaverit, quo minus hic Canon vere tribuendus sit Concilio Constantinopolitano, cum in omnibus Concilii editionibus etiam antiquissimis, licet non sub eodem numero, habeatur; imo Sozomenus de eo certum testimonium ferat in lib. 7. cap. 9. Observatione illud peculiariter dignum est, quod in hoc Canone non proprie depositus fuisse dicatur Maximus, sed potius irrita ejusdem ordinatio declaretur; is enim non erat juxta sacrorum Canonum constitutiones ordinatus, sed hæreticorum potius opera, imo nec petito consilio Provincialium Episcoporum ad Constantinopolitanam Sedem adductus.

Can. 3. dist. 22. Plurimum dissonant inter se hujus Concilii Codices in exhibendo Gratiani fragmento, quod descriptum legimus in Can. 3. dist. 22., ubi postquam statutum est unumquemque Episcopum ultra Ecclesiam suam, vel Diæcesim jurisdictionem exercere non debere, ita subsequitur: *Ecclesias autem Dei in barbaricis gentibus constitutas gubernari convenit juxta consuetudinem, quæ est a Patribus observata. Verumtamen Constantinopolitanus Episcopus habeat honoris primatum post Romanum Episcopum, propterea quod Urbs ipsa sit junior Roma.* Isidorus Mercator eadem verba habet, quæ legimus apud Gratianum, & quidem in Can. 5., quem omnino distinguit ab eo capite, in quo de Ecclesiis apud Barbaros constitutis definitum fuerat, illud enim recenset in Canone 4. proxime antecedente. Justellus in suo Codice Canonum Ecclesiæ universæ ita exposuit integrum Canonem numero tertium: *Constantinopolitanæ Civitatis Episcopus habeat privilegia honoris post Romanum Episcopum, eo quod sit ipsa nova Roma.* Qui Græca recens edita exemplaria sunt interpretati, sic scripserunt in Can. 3. *Constantinopolitanus Episcopus habeat Priores honoris partes post Romanum Episcopum, eo quod sit ipsa nova Roma.* Paullo aliter Josephus Ægyptius in sua Paraphrasi Arabica, ubi Can. 2. postquam traditum est neminem

minem ex Episcopis transgredi posse fines administrationis sibi assignatos, subjicitur: *Ad hac Episcopo Constantinopolitano honor, dignitas, & majestas deferuntur; propterea quod proximus post Episcopum Romanum sedet; quoniam urbs Constantinopolis hodie est nova Roma (in exemplaribus inveni scriptum: novum Nicaeum) & manifestum est, quod usque ad nostra hac tempora nova Roma appellatur.* In alia vetusta Collectione Latina edita apud Justellum Tomo 1. pag. mihi 302. in fine Canonis 3. haec habentur: *Constantinopolitanum autem Episcopum habere Primatum honoris post Romanum Episcopum, propter quod eum esse censemus juniorem Romam.*

Post hanc Codicum varietatem plurimum inter se dissident eruditi in explicanda, tradendaque Canonis ejusdem sententia. Asserunt nonnulli hunc Canonem Apocryphum prorsus, & supposititium esse, adjectum forte a Graecis, illis praesertim, quorum intererat Constantipolitanum Patriarchatum ab antiquissimis Generalium Conciliorum Sanctionibus auspicari. Alii inficiari non audentes Canonem in Concilio fuisse editum, asserunt illum parum auctoritatis habere, quod a Pontifice Maximo receptus non fuerit, aut confirmatus, cum non ignorent non statim post Concilium hoc Constantinopolitanum, Episcopum Civitatis Constantinopoleos Patriarchalem dignitatem obtinuisse. Alii etiam asseruerunt & Germanum esse Canonem, & probatum in universa Ecclesia; ex eo tamen deduci non posse, jam tum Constantinopolitanam Ecclesiam Patriarchalem fuisse. Quid memorem aliorum opiniones aliter arbitrantium, ubi cuique voluntati suae hac in re morem gerere se posse placuit?

Ego sane ut candide fatear, non potui huc usque aliis potius, quam aliis adhaerere. Gravia sunt omnium argumenta, & non exigui momenti conjecturae; quae sane, sicut in antiquissimis rebus plurimum valent, quoties unam tantum partem adjuvant, ita e converso ubi utrimque rem promovere videntur in oppositas partes, rem ipsam magis in incerto collocant. Itaque ego singulorum rationes tantummodo exponam, ut unusquisque facile exinde possit quamcumque maluerit opinionem amplecti. In primis vero quaedam in facto consistentia non omittam, ut certa ab incertis penitus separentur. Certissimum in primis illud est, hunc Canonem in omnibus Codicibus legi, nec apud quempiam ex Collectoribus etiam vetustissimis omissum fuisse; imo laudatur tanquam in hoc Concilio Constantinopolitano editus a Zozomeno lib. 7. cap. 9. & a Socrate lib. 5. cap. 8. Illud praeterea certum est non eadem apud Collectores omnes formula explicari, quod pertinet ad dignitatem Episcopi Constantinopolitani; alii enim Episcopo eidem competere ajunt *Primatum honoris*; alii *privilegia honoris*; alii *primatus honorem*; alii *honorem*; *dignitatem*, & *Majestatem*, *ut proximum post Romanum Episcopum sedeat*; alii demum *priores honoris partes*. Item certum etiam est eundem Canonem non ubique apud Collectores in eodem loco, ac sub eodem numero collocatum fuisse, cum in aliquibus collectionibus habeatur tamquam Appendix Canonis 2. Constantinopolitani, in aliis sit numero tertius, in aliis etiam quartus. Demum etiam certum est, hunc ipsum Canonem confirmatum fuisse ab Justiniano Imperatore in Novella 131., in qua cum definitum esset in cap. 1., Sanctorum quatuor Priorum Conciliorum dogmata, & Canones recipiendos esse, deinde ita statuitur in cap. 2. *Ideoque sancimus secundum earum* (idest quatuor Synodorum) *definitiones sanctissimum senioris Roma Papam primum esse omnium Sacerdotum, Beatissimum autem Archiepiscopum Constantinopoleos nova Roma secundum habere locum post Sanctam Apostolicam senioris Roma sedem, aliis autem omnibus sedibus praponatur.* Indubia sunt isthaec, atque perspicua. Juvet nunc adferre Eruditorum aliter opinantium, uti diximus, argumenta.

Sunt, ajebam, qui hunc Canonem supposititium arbitrantur, ea de caussa, quod etiam post tempora ejusdem Constantinopolitani Concilii nemo ex Episcopis Constantinopolitanis sibi primatum supra ceteros Episcopos auctoritate hujus Canonis vindicaverit, quod sane non omisissent, si eum Canonem in promtu habuissent, cum Constantinopolitani Episcopi nullum non lapidem moverint, ut dignitatem suam supra Graecos Episcopos omnes attollerent: praesertim vero id fecisset Anatolius, qui licet a Leone Magno exagitaretur, quod ipse se majorem ceteris Orientalibus Episcopis assereret, nullibi tamen Constantinopolitanum hunc Canonem opposuerit, ex

quo causæ ejus maximum præsidium accessisset. Imo Anatolius idem, si jam primatus sui rationem definitam in præcedentibus Conciliis agnovisset, frustra curasset clanculum in Concilio Chalcedonensi, ut definiretur in Canone 28., quemadmodum suo loco ostendemus. Ajunt præterea non esse verosimile Constantinopolitanæ sedis primatum Concilii hujus tempore potuisse constitui sine contradictione Orientalium Episcoporum, præsertim cum detraheretur plurimum tum juribus Metropolitani, cui Constantinopolitanus Episcopus suberat, tum juribus Patriarchæ Alexandrini, qui primam totius Orientis sedem tenere ob prærogativam suæ Ecclesiæ videbatur; præsertim vero cum in Canone 2. ipsius Concilii Constantinopolitani statueretur, salva esse debere singulis Ecclesiis privilegia, & jura Episcoporum, quemadmodum jam antea fuerant in Nicæno Concilio constituta; in Concilio autem Nicæno Can. 6. prima dignitas Ecclesiæ Orientalis concessa fuisset Alexandrino Episcopo, & secundus honor Antiocheno, non poterat sine manifesta antynomia Constantinopolitanus Episcopus ceteris omnibus anteferri, ne Constantinopolitani Patres fingantur in uno eodemque Canone & confirmare Nicænas regulas, atque illas evertere.

Aliter argumentantur illi, qui hunc Canonem germanum, & genuinum esse asseverant. Exhibent enim Codices antiquissimos, præseferunt Historicorum veterum gravissima testimonia, a quibus sane difficile est in re facti obtentu cujusvis rationis recedere. Ex eruditis autem, qui ita arbitrantur, nonnulli sunt, qui, ut adversariorum difficultatibus supra propositis responderent, dixerunt hunc Canonem, de quo disputatur, editum fuisse dissoluto Concilio a quibusdam Episcopis Orientalibus, qui præter modum evehere Constantinopolitanam sedem, ac dignitatem optabant, proindeque Canonem hunc Concilii ipsius Constantinopolitani auctoritatem minime habere. Verum (ipsorum venia dixerim,) ingeniosa sunt potius hæc, quam vera; cum neminem ex Historicis afferre quispiam possit, ex quo deducatur Episcopos quosdam Orientales dissoluto Concilio novas regulas edidisse, ac nomine ejusdem Concilii evulgasse. Si forte id aliquo modo demonstrari posset, facile esset concipere, qua ratione aut Alexandrinus, aut Antiochenus Episcopus non restiterint, cum absentes proponerentur, aut ab Episcopis Constantinopolitanis data occasione non proditum fuerit Canon, utpote cui totius Concilii consensus minime accesserat. Sed cum hæc non innitantur historica fide, frustra elaborandum esset, eo vel magis, quod in contrarium urgeant penes me gravissimæ conjecturæ. Quis enim auctor esse potuit dissoluto Concilio Constantipolitano, ut nonnulli Episcopi, jam aliis abeuntibus, rursus convenirent, & de Primatu sedis Constantinopolitanæ privato judicio statuerent, aut quidpiam de eodem Primatu jam editis Canonibus insererent, vel adjicerent? Si quis potuisset ita sedis Constantinopolitanæ honores promovere, is sane inter ceteros esse debebat ipsemet Constantinopolitanus Episcopus, utpote cujus maxime intererat. At vero ego id ne suspicari quidem ausim de Nectario, qui recens e Catechumeno factus erat in eodem Concilio Episcopus Constantinopolitanus; inverosimile enim omnino est Virum eximium, morum integritate apud omnes commendatissimum statim ad Constantinopolitanam sedem evectum, Primatum Orientis totius contra mores, & disciplinam sui temporis exoptasse, atque ad id quamplures Orientales Episcopos excitasse, ut dissoluto Generali Concilio, & facto quodammodo Schismate novum Conventum facerent, delaturi Primatum Episcopo Constantinopolitano, dimissis & non auditis illis, quorum poterat interesse: Quod si ex subscriptionibus Episcoporum in Concilio factis, illarumque ordine, aliquod argumentum deduci potest, facile erit agnoscere in Concilio ipso Constantinopolitano jam Nectarium ipsum Constantinopolitanum Episcopum obtinuisse Primatum honoris, cum primus actis Concilii subscripsisse agnoscatur.

Sequitur aliorum opinio existimantium, hunc quidem Canonem in Concilio Constantinopolitano editum fuisse, non tamen in universali Ecclesia statim receptum, contradicentibus præsertim Pontificibus Maximis; quod probant ex sancto Leone Magno inter ceteros, & sancto Gregorio Magno, qui & Anatolio, & Johanni Constantinopolitanis ad Primatum Orientalis Ecclesiæ contendentibus feruntur alacriter obstitisse. Hi sunt, qui Concilii Constantinopolitani decreta in duas classes distribuenda fore arbitrantur; vel enim ad fidem confirma-

mandam pertinent, unaque damnandam hæresim Macedonii, atque aliorum; ac tum asserunt Concilii Constantinopolitani decreta fuisse generaliter in tota Ecclesia probata; vel versantur in disciplina Ecclesiastica stabilienda; atque in ea parte Ecclesiæ universæ auctoritatem minime agnoscunt. Non videntur autem temere rem ita explicavisse; habent enim ad hanc rem perspicua verba Gregorii Magni in Epistola ad Eulogium Alexandrinum, & Anastasium Antiochenum Episcopos, quæ est in lib. 6. 31. ita scribentis: *Et Canones quidem Constantinopolitani Concilii Eudoxianos damnant; sed quis fuerit eorum auctor Eudoxius, minime dicunt. Romana autem Ecclesia eosdem Canones, vel gesta Synodi illius hucusque non habet, nec accipit; in hoc autem eandem Synodum accepit, quod est per eam contra Macedonium definitum. Reliquas vero hæreses, quæ illic memoratæ sunt, ab aliis jam Patribus damnatas reprobat.* Si cui placeat hæc interpretatio, is facile sibi persuadere poterit, eam Synodum, ad quam neque Pontifex Maximus, neque ejus legati intervenerant, a Romanis habitam, & receptam fuisse tantummodo in dogmatibus fidei, non autem in ceteris, quæ ad disciplinam Ecclesiasticam pertinebant; etenim ad unitatem Ecclesiarum satis erat Græcis, Romanos certiores facere de fidei definitionibus apud ipsos editis, quidquid deinde de Ecclesiasticæ disciplinæ capitibus fuisset constitutum; imo etiam exinde facile percipiet, quare apud Latinos Constantinopolitani tamdiu decertare debuerint, ut supra Orientales Episcopos primum locum teneret Constantinopolitanus Antistes; nondum enim ubique recepto Constantinopolitano Canone, non erat, cur facile Latini Constantinopolitanorum votis, ac postulationibus indulgerent.

Postrema tandem aliorum opinio hæc erat, ut scilicet potuerit hic Canon in utraque Ecclesia recipi, quin tamen exinde sequeretur Constantinopolitanum Episcopum & dignitate gradus, & potestate jurisdictionis ceteros Orientales Episcopos antecederet. Aliud quippe significat, simplicem supra quosdam Episcopos honorem habere, aliud exercere jurisdictionem. Hoc porro Canone concessus est *honor primatus*, idest, uti aliis placet explicare, *primatus honoris*, *seu privilegium honoris*, aut *honor*, *dignitas*, *majestas*, *ut proximus post Romanum Episcopum sedeat*, aut *priores honoris partes*. Hæ autem formulæ non aliud sonant, quam nudum honorem, non honorem cum potestate, seu jurisdictione conjunctum. Honorabilis ergo horum sententia in vim hujus Canonis fuit Constantinopolitanus Episcopus, non supra ceteros Episcopos potestate donatus, ut ex. gr. posset primus sedere in Concilio, primus Concilio subscribere apud Græcos, non jurisdictionem in alios exerceret, sed potius suo ipse Metropolitano in Provincialibus negotiis subderetur. Qui ita sentiunt, ita etiam explicant honorem Hierosolymitano Episcopo debitum, prout statuitur in Canone 7. ex Nicænis, ubi ita legitur: *Quoniam consuetudo obtinuit, & antiqua traditio, ut Æliæ Episcopus honoretur, habeat ordinem honoris, Metropoli propria dignitate servata.* Merebatur sane tunc temporis singularem honorem Civitas Constantinopolitana Imperiali sede insignita, & jam *nova Roma* titulo nuncupata, cui maximum decus vel in eo accessisset, quoties ejus Civitatis Episcopus in comitiis sacris celebrandis & considendo, & subscribendo primas apud Græcos haberetur, salva ceteroquin in reliquo aliorum Episcoporum jurisdictione. Hinc facile percipiunt rationem, quare in hoc Constantinopolitano Concilio primus subscripserit Nectarius Constantinopolitanus, etiam ante Episcopos Alexandrinum, & Antiochenum; quare rursus in Concilio Chalcedonensi primus subscripserit Anatolius post Legatos Pontificios, item cur in actis ejusdem Chalcedonensis Synodi legatur Episcopos conquestos esse, quod in Conciliabulo Ephesino Flavianus Constantinopolitanus quinto loco fuerit collocatus, scilicet post Hierosolymitanum, & Antiochenum Episcopos, uti habetur in actione I. Concilii Chalcedonensis. Hinc etiam percipitur, quare hic Canon de honore primatus Episcopi Constantinopolitani minime repugnet antemoribus Concilii verbis, quibus asseritur eadem potestas Episcopis omnibus, ac Metropolitis, quæ jam fuerat in Nicæno Concilio constituta; cum prior Canonis pars de potestate, atque jurisdictione, posterior vero de nuda honoris prærogativa intelligatur.

Exposui his plures eruditorum opiniones. Omnibus sua laus debetur; nec video in quam ego potius pertrahar

aliorum propterea, qui melius sapiunt, judicium libentissime expectabo. Quæcumque autem arripiatur ex dictis sententia, illud certissimum est, ex eo Canone paullatim Episcopos Constantinopolitanos majorem in dies jurisdictionem, ac potestatem ut explicarent, studuisse, quo tandem aliquando non honore tantummodo, sed & auctoritate ceteris Orientalibus Episcopis etiam Patriarchali honore præcellentibus præferrentur; quod etiam posteriore ætate Latinis placuit, quemadmodum deduci perspicue potest ex cap. 23, de privilegiis.

Can. 8. & 9. cau. 9. qu. 2. Quæ leguntur in Can. 8. & 9. cau. 9. qu. 2. in Concilio Constantinopolitano proxime antecedunt verba dicti Canonis 3. dist. 22., imo apud Dionysium Exiguum unum eundemque numero Canonem constituunt; videlicet secundum. In aliis editionibus, in quibus diversus est Canonum numerus, aliter describuntur; etenim in Græcis exemplaribus Canones 8. & 9. cau. 9. qu. 2. idem sunt cum Canone 2. Constantinopolitano, & Canon 3. dist. 22. idem est cum Canone 3. Constantinopolitano. Gratianus sequutus est Isidorum Mercatorem, qui Canonem 8. cau. 9. qu. 2. descripsit in Concilio numero secundum, & Canonem 9. cau. 9. qu. 2. descripsit numero tertium; at Canonem 3. dist. 22. descripsit numero quintum; & quidem Gratiani verba cum eodem Isidoro consonant. Paullo aliter habet Dionysius Exiguus Can. 2. his verbis: *Qui sunt super Diœcesim Episcopi, nequaquam ad Ecclesias, quæ sunt extra præfixos sibi terminos, accedant, nec eas hac præsumtione confundant; sed juxta Canones Alexandrinus Antistes, quæ sunt in Ægypto, regat solummodo; & Orientis Episcopi Orientem tantum gubernent, servatis privilegiis, quæ Nicænis Canonibus Ecclesiæ Antiochenæ tributa sunt. Asianæ quoque Diœceseos Episcopi ea solum, quæ sunt in Asiana Diœcesi dispensent; nec non & Ponti Episcopi ea tantum, quæ sunt in Ponto; & Thraciarum, quæ in Thraciis sunt, gubernent. Non vocati autem Episcopi ultra Diœcesim non accedant propter ordinationes faciendas, vel propter alias dispensationes Ecclesiasticas. Servata vero, quæ scripta est, de gubernationibus regula, manifestum est, quod illa, quæ sunt per unamquamque Provinciam, ipsius Provinciæ Synodus dispenset, sicut Nicæno constat decretum esse Concilio: Ecclesias autem Dei in Barbaricis &c.* Quæ hoc in loco sequuntur verba jam superius retuli ad Canonem 3. dist. 22. Huic Concilii Constitutioni occasionem dederunt plurium Episcoporum excessus, qui in alienis, remotissimisque Diœcesibus Episcopos ordinaverant; inter quos fuit Meletius Orientis Episcopus, qui Constantinopolim profectus, ibidem ipse inter alios Gregorium Nazianzenum in Episcopum ordinaverat, si fides est Sozomeno lib. 7. cap. 3. & 7., item Petrus Alexandrinus Episcopos ex Ægypto Constantinopolim miserat, qui Maximum Cynicum Episcopum etiam Constantinopoleos consecrarent, eodem Sozomeno teste dicto lib. 7. cap. 19., licet omnino distinctæ, dissitæque Diœceses essent; etenim Meletius in Oriente degebat, Petrus in Ægypto, & Constantinopolis Urbs in Thracica Diœcesi esset constituta. Porro apud Græcos quinque erant divisæ Provinciæ; scilicet Oriens, Ægyptus, Asiana, Pontica, & Thracica. Orienti subdebatur Palestina, Phœnice, Syria, Cilicia, Cyprus, Arabia, Isauria, Palestina salutaris, Palestina secunda, Phœnice libani, Euphratensis, Syria salutaris, Osrhoena, Mesopotamia, & Cilicia secunda. Ægypto subdebatur utraque Lybia, Thebais, Ægyptus, Arcadia, & Augustanica. Asianæ suberant Pamphylia, Hellespontus, Lydia, Pisidia, Lycaonia, Phrygia Pacatiana, Phrygia salutaris, Lycia, Caria, & Insulæ. Ponticæ subdebantur Galatia, Bithynia, Honorias, Cappadocia prima, Cappadocia secunda, Paphlagonia, Pontus Polemoniacus, Hellespontus, Armeniæ prima, & secunda, & Galatia salutaris. Demum Thraciæ subdebantur Europa, Thracia, Hæmimontis, Rhodope, Mæsia secunda, & Scythia.

CAPUT XIII.

De Concilio Cæsaraugustano.

Ex Concilio Cæsaraugustano legitur apud Gratianum.

Can. 15. de cons. dist. 5. Potissimum adversus Priscillianistas editus.

ANno circiter 381. celebratum est Concilium Cæsaraugustanum ita dictum a Cæsaraugustana Civitate vulgo *Saragossa* in Tarraconensi Provincia Aragonum Metropoli, convenientibus Episcopis duodecim sub Fitadio. Occasionem Concilio dederunt hæretici Priscillianistæ, qui tunc Hispaniarum Ecclesias perturbabant, ajentes duos esse Deos, sive duo rerum principia, bonorum alterum, alterum malorum; hinc iidem in odium Dei creatoris, quem die septimo rerum omnium universitatem complevisse, ac requievisse acceperant, diem Dominicum minime sanctificabant, imo praeter morem tristes eodem tempore se se rigidis jejuniis affligebant. Quamobrem Cæsaraugustani Patres generaliter decreverunt, ut nemo superstitionis hujusmodi caussa diem Dominicum jejunando transigeret, quod & postea in universa Ecclesia moribus receptum est. Habetur hæc constitutio in Canone 2. Cæsaraugustano, quem retulit Gratianus in Can. 15. de cons. dist. 3. cujus tamen verba ita legenda sunt: *Nequis jejunet die Dominica caussa temporis, aut persuasionis, aut superstitionis, ut de quadragesimarum diebus ab Ecclesiis non desint; nec habitent latibula cubiculorum, ac montium, qui in his suspicionibus perseverant, sed exemplum, & praeceptum custodiant Sacerdotum, & ad alienas villas agendorum conventuum caussa non conveniant. Ab universis Episcopis dictum est: Anathema sit, qui hac commiserit.*

CAPUT XIV.

De Concilio Bilonensi.

Nomine Concilii Bilonensis retulit Gratianus sequentem Canonem.

Can 26. dist. 18. Potius est Concilii Hipponensis.

OBscurissimum est, & prorsus ignotum apud studiosos rerum Ecclesiasticarum Concilium illud, quod Bilonensis nomine laudavit Gratianus in Can. 26. dist. 18. neque enim vel locus designari potest, unde appellatum ita fuerit, vel qua de caussa, vel quo tempore, vel quo auctore fuerit celebratum. Correctores Romani observarunt, hunc Canonem in veteribus Gratiani exemplaribus desiderari; sed cum in plurimis etiam antiquissimis habeatur, non est cur a me sic praetereundus. Sentiunt eruditi ferme omnes, emendandam esse inscriptionem, & pro Bilonensi Concilio legendum potius esse Cabilonense. Ego vulgari huic opinioni facile adhærerem, quoties in aliquo Cabilonensi Concilio Canon hujusmodi haberetur. Sed in editis Cabilonensibus Conciliis frustra hæc constitutio quæritur; quamobrem arbitror hanc conjecturam tum demum locum habituram esse, quum tale Concilium Cabilonense adpareat, in quo Canon ille reperiatur.

Interea ego potius arbitror pro Concilio *Bilonensi* legendum potius esse *Hipponense*, neque enim tanta est vocis utriusque dissimilitudo, ut non facile ex Codicibus praesertim MSS. una vice alterius exarari potuerit. Referendus erit tunc Canon 26. dist. 18. ad Concilium Hipponense anni 393. in quo fertur S. Augustinus adhuc Presbyter de fide, & symbolo strenue disputavisse, quemadmodum narrat Possidius in ejus vita cap. 7. Huic Concilio adscribi solent Canones 40. sed Schelstratius Ecclesiæ Africanæ Differt. 3. cap. 6. suppositities eos esse variis argumentis contendit; contra quam dein conatus fuerit Paschasius Quesnellius in Dissertatione sua 12. in Appen-

pendice ad Leonem Magnum. Quidquid tamen sit, hodie ipsimet Hipponenses canones desiderantur; ac superest tantummodo breviatio quædam, sed breviarium eorumdem incerti auctoris. Edidit integrum Quesnellius in Codice Canonum, quem tribuit Ecclesiæ Romanæ, ubi cap. 5. hæc leguntur: *Ut propter caussas Ecclesiasticas, quæ ad perniciem plebium sæpe veterascunt, singulis quibusque annis Concilium convocetur, ad quod omnes Provinciæ, quæ primas sedes habent, ex Conciliis suis ternos legatos mittant: ut & minus invidiosi, minusque hospitibus sumtuosi conventus plena possit esse auctoritas.* Ceterum ejusdem Concilii Breviarium antiquissimum est, cum de eo mentio fiat in Codice Canonum Ecclesiæ Africanæ cap. 34. ibi: *Epigonius Episcopus dixit: In hoc Breviario, quod decretum est de Concilio Hipponensi, nihil arbitramur esse emendandum, vel assuendum, nisi, ut dies sancta Paschæ tempore Concilii innotescat*; quæ verba depromta sunt ex Concilio Carthaginensi anni 397. Sunt qui ad calcem Concilii Carthaginensis vulgo 3. adjecerunt Breviarium Hipponensis Concilii, sed paucis admodum Canonibus descriptis, inter quos num. 6. leguntur hæc verba; *ut per singulos annos Concilium convocetur*: Idem autem Carthaginense Concilium ita constituerat Can. 2. *Similiter placuit, ut propter caussas Ecclesiasticas, quæ ad perniciem plebium sæpe veterascunt, singulis quibusque annis Concilium convocetur.* Forte itaque apud Gratianum habemus integrum Hipponensem Canonem, quem Gratianus idem in aliquo vetusto Codice conservatum descripserit; etenim ea, quæ modo retuli, verba sunt vel ex Breviario petita, vel ex Concilio Carthaginensi, in quo Hipponense confirmatum fuerat. Nihilominus tamen facile suspicabor recentiores Canonum Collectores quidpiam addidisse, ut vetustum Canonem moribus suorum temporum accommodarent, in ea præsertim parte, in qua agitur de Abbatibus ad Synodum convocandis.

Utile præterea erit hoc in loco observare eandem non semper fuisse Ecclesiarum disciplinam ratione temporis, quo concilia celebrari debeant. Etsi enim aliquando, quibusdam in Provinciis cautum fuerit, ut bis singulis annis Concilia fierent, quemadmodum manifeste liquet ex Canone 38. ex Apostolicis, ex Concilio Nicæno, aliisque quamplurimis, aliquando tamen paullo aliter decretum est ita exigentibus Ecclesiarum utilitatibus, videlicet ut semel tantum unoquoque anno convocarentur, sicuti non solum deducitur ex dicto Can. 16. dist. 18. qualemcumque tandem auctorem habeat, verum etiam ex Concilio Toletano 4. anni 633. Can. 3. ibi: *Quia juxta antiqua Patrum decreta bis in anno difficultas temporis fieri Concilium non sinit, saltem vel semel a nobis celebretur.* Item in Concilio Nicæno 2. generali Can. 6. hæc leguntur: *Quoniam Canon est, qui dicit bis in anno in unaquaque Provincia per congregationes Episcoporum fieri oportere quæstiones canonicas, propter vexationem, & quod itineri perficiendo minus sufficerent, qui cogebantur, statuerunt sancti sextæ Synodi Patres ea omnino, & quacumque postposita caussa semel in anno fieri, & delicta corrigi. Hunc ergo Canonem nos quoque renovamus.* Aliquando etiam statutum scimus, ut tertio quoque anno tantummodo fierent, quemadmodum habetur in Concilio Matisconensi anni 585. Can. 20. in Concilio Lateranensi 3. anni 1179. sess. 10. & demum in Concilio Tridentino sess. 24. cap. 2. Si hodiernam praxim inspicimus, nullus amplius esse videtur Synodorum Provincialium usus, quidquid exoptaverint Tridentini Patres, forte, ut arbitror, quod non satis certa sint Metropolitanorum in suffraganeos Episcopos jura, quum sicut in plurimis, ita & in hac re consuetudinibus potius Provinciarum, quam jure scripto pareatur. Vix autem identidem celebrari videmus Episcopales Synodos, quibus, si consulatur Ecclesiasticæ disciplinæ forte per pravas consuetudines violatæ communi Clericorum consensione accedente, ac Consilio præeunte, futurum erit, ut veterum Patrum sanctiones juxta eorundem mentem executioni mandentur.

CA-

CAPUT XV.

De pluribus Africanis, sive Carthaginensibus Conciliis 4. vel 5. Ecclesiæ sæculo celebratis.

Africana Concilia ita retulit Gratianus, ut nunc generali nomine Provinciæ illa *Africana* appellaverit; nunc vero peculiari nomine Urbis, in qua Conventus factus est, *Carthaginensia*. Ex Carthaginensibus vero modo servato ordine temporis numeravit, ex. gr. primum, secundum, aut tertium; modo ita inscripsit, ut ignotum prorsus esset, qualenam ex Cartahaginensibus Conciliis memoraretur. Hæc in caussa sunt, cur in præsens sub uno capite Gratianea fragmenta ad Concilia Africana, aut Carthaginensia quæcumque pertinentia comprehendam sequenti methodo.

Ex Concilio Carthag. 1.

- *Can.* 3. *dist.* 54. *paullo varius in diversis exemplaribus.*
- *Can.* 6. *dist.* 71. *paullo varius in diversis exemplaribus.*
- *Can.* 3. *cau.* 15. *q.* 7. *paullo varius in diversis exemplaribus.*
- *Can.* 1. *cau.* 21. *q.* 3. *pertinet potius ad Concilium Chalcedonense.*
- *Can.* 2. *cau.* 21. *qu.* 3. *consonat cum aliis Africanæ Ecclesiæ Conciliis.*

Ex Concilio Carthag. 2.

- *Can.* 3. *dist.* 31. *referendus ad can.* 3. *dist.* 84.
- *Can.* 5. *dist.* 65. *ad melioris notæ Codices exigendus.*
- *Can.* 3. *dist.* 84. *ad melioris notæ Codices exigendus.*
- *Can.* 5. *cau.* 11. *q.* 3. *ad melioris notæ Codices exigendus.*
- *Can.* 29. *cau.* 11. *q.* 3. *ad melioris notæ Codices exigendus.*
- *Can.* 4. *cau.* 15. *q.* 7. *paullo varius in diversis exemplaribus.*
- *Can.* 50. *cau.* 16. *q.* 1. *ad exemplarium integritatem exigendus.*
- *Can.* 1. *cau.* 26. *q.* 6. *consonat cum optimis exemplaribus.*
- *Can.* 5. *cau.* 26. *q.* 6. *consonat cum optimis exemplaribus.*

Ex Concilio Carthag. 3.

- *Can.* 5. *dist.* 23. *paullo varius in diversis exemplaribus.*
- *Can.* 2. *dist.* 24. *consonat cum Breviario Fulgentii Ferrandi.*
- *Can.* 8. *dist.* 32. *commoda interpretatione illustrandus.*
- *Can.* 7. *dist.* 38. *paullo varius in diversis exemplaribus.*
- *Can.* 5. *dist.* 42. *consonat cum optimis exemplaribus.*
- *Can.* 4. *dist.* 44. *consonat cum optimis exemplaribus.*
- *Can.* 2. *dist.* 72. *consonat cum aliis Africanorum Conciliorum fragmentis.*
- *Can.* 5. *dist.* 77. *consonat cum optimis exemplaribus.*
- *Can.* 27. *dist.* 81. *consonat cum vulgatis Concilii exemplaribus.*
- *Can.* 32. *dist.* 81. *paullo varius in diversis exemplaribus.*
- *Can.* 3. *dist.* 99. *consonat cum optimis exemplaribus.*
- *Can.* 3. *cau.* 1. *q.* 4. *consonat cum optimis exemplaribus.*
- *Can.* 4. *cau.* 1. *q.* 4. *apocryphus, sed cum sententia Patrum Africanorum facile conformis.*
- *Can.* 34. *cau.* 2. *q.* 6. / *Can.* 37. *cau.* 2. *q.* 6. } *simul jungendi, atque ex aliis Concilii exemplaribus emendandi.*
- *Can.* 1. *cau.* 4. *q.* 5. / *Can.* 1. *cau.* 4. *q.* 6. } *simul jungendi, & paullo varii in diversis exemplaribus.*
- *Can.* 27. *cau.* 7. *q.* 1. *paullo varius in diversis exemplaribus.*
- *Can.* 19. *cau.* 11. *q.* 1. *ex melioris notæ Codicibus emendandus.*

Can.

Ex Concilio Carthag. 3.

Can. 43. *cau.* 11. *qu.* 1. *ad melioris notæ Codices exigendus.*
Can. 44. *cau.* 11. *qu.* 1. *est veluti summa can.* 43. *cau.* 11. *q.* 1.
Can. 1. *cau.* 12. *q.* 3. *consonat cum optimis exemplaribus.*
Can. 6. *cau.* 14. *q.* 4. *paullo varius in diversis exemplaribus.*
Can. 5. *cau.* 13. *q.* 7. *varius in diversis exemplaribus.*
Can. 51. *cau.* 16. *q.* 1. *consonat cum optimis exemplaribus.*
Can. 13. *cau.* 20. *qu.* 1. *est potius Concilii Agathensis.*
Can. 14. *cau.* 20. *q.* 1. *idem est cum can.* 5. *dist.* 77.
Can. 3. *cau.* 21. *q.* 3. *paullo varius in diversis exemplaribus.*
Can. 2. *cau.* 26. *qu.* 6. *consonat cum vulgatis Concilii exemplaribus.*
Can. 14. *cau.* 26. *qu.* 6. *consonat cum vulgatis Concilii exemplaribus.*
Can. 5. *caus.* 26. *qu.* 7. *consonat cum vulgatis Concilii exemplaribus.*
Can. 49. *de cons. dist.* 1. *paullo varius in diversis exemplaribus.*
Can. 5. *de cons. dist.* 2. *paullo varius in diversis exemplaribus.*
Can. 96. *de cons. dist.* 2. *consonat cum vulgatis Concilii exemplaribus.*
Can. 75. *de cons. dist.* 4. *ad melioris notæ Codices exigendus.*
Can. 107. *de cons. dist.* 4. *jungendus cum can.* 19. *cau.* 11. *q.* 1.

Ex Concilio Carthag. 4.

Incertæ omnes auctoritatis.

Can. 9. *dist.* 18. *paullo varius in exemplaribus Concilii.*
Can. 2. *dist.* 23. *consonat cum exemplaribus Concilii.*
Can. 7. *dist.* 23. *vix varius in exemplaribus Concilii.*
Can. 8. *dist.* 23. *nonnullis adjectis recentiore manu.*
Can. 11. *dist.* 23. *consonat omnino cum vulgatis Concilii exemplaribus.*
Can. 15. *dist.* 23. *paullo varius in diversis Codicibus.*
Can. 16. *dist.* 23. *consonat omnino cum vulgatis Concilii exemplaribus.*
Can. 17. *dist.* 23. *in diversis Codicibus varius.*
Can. 18. *dist.* 23. *consonat omnino cum vulgatis Concilii exemplaribus.*
Can. 19. *dist.* 23. *consonat omnino cum vulgatis Concilii exemplaribus.*
Can. 20. *dist.* 23. *consonat omnino cum vulgatis Concilii exemplaribus.*
Can. 29. *dist.* 23. *paullo varius in diversis Codicibus.*
Can. 33. *dist.* 23. *consonat cum vulgatis Concilii exemplaribus.*
Can. 6. *dist.* 24. *paullo varius in diversis exemplaribus.*
Can. 1. *dist.* 37. *a veterum disciplina alienus.*
Can. 7. *dist.* 41. *consonat cum vulgatis Concilii exemplaribus.*
Can. 8. *dist.* 41. *consonat cum vulgatis Concilii exemplaribus.*
Can. 3. *dist.* 46. *consonat cum vulgatis Concilii exemplaribus.*
Can. 4. *dist.* 46. *aliter refertur in vulgatis Concilii exemplaribus.*
Can. 5. *dist.* 46. *paullo varius in diversis exemplaribus.*
Can. 6. *dist.* 46. *consonat cum vulgatis Concilii exemplaribus.*
Can. 7. *dist.* 46. *consonat cum vulgatis Concilii exemplaribus.*
Can. 8. *dist.* 46. *consonat cum vulgatis Concilii exemplaribus.*
Can. 55. *dist.* 50. *varius in diversis exemplaribus.*
Can. 33. *dist.* 81. *consonat cum vulgatis Concilii exemplaribus.*
Can. 34. *dist.* 81. *consonat cum vulgatis Concilii exemplaribus.*
Can. 5. *dist.* 88. *consonat cum vulgatis Concilii exemplaribus.*
Can. 6. *dist.* 88. *consonat cum vulgatis Concilii exemplaribus.*

Ex eodem Conc. Carth. 4.

Incertæ omnes auctoritatis.

Can. 7. *dist.* 88. *consonat cum vulgatis Concilii exemplaribus.*
Can. 1. *dist.* 90. *paullo varius in diversis exemplaribus.*
Can. 2. *dist.* 90. *consonat cum vulgatis Concilii exemplaribus.*
Can. 6. *dist.* 90. *consonat cum vulgatis Concilii exemplaribus.*
Can. 7. *dist.* 90. *paullo varius in diversis Codicibus.*
Can. 8. *dist.* 90. *idem est cum can.* 2. *dist.* 90.
Can. 3. *dist.* 91. *non convenit Carthaginensi Concilio.*
Can. 4. *dist.* 91. *emendandus ex exemplaribus Concilii.*
Can. 4. *dist.* 95. *paullo varius in exemplaribus Concilii.*
Can. 9. *dist.* 95. *consonat cum vulgatis Concilii exemplaribus.*
Can. 10. *dist.* 95. *consonat cum vulgatis Concilii exemplaribus.*
Can. 32. *cau.* 2. *qu.* 6. *veterum disciplinæ difformis.*
Can. 1. *cau.* 6. *q.* 2. *consonat cum vulgatis Concilii exemplaribus.*
Can. 37. *cau.* 7. *q.* 1. *consonat cum vulgatis Concilii exemplaribus.*
Can. 38. *cau.* 7. *qu.* 1. *paullo varius in exemplaribus Concilii.*
Can. 19. *cau.* 11. *q.* 3. *paullo aliter in exemplaribus Concilii.*
Can. 30. *cau.* 11. *qu.* 3. *veteri disciplinæ admodum conformis.*
Can. 35. *cau.* 11. *qu.* 3. *vix Concilio conveniens.*
Can. 9. *cau.* 13. *qu.* 2. *consonat cum vulgatis Concilii exemplaribus.*
Can. 1. *cau.* 14. *qu.* 1. *perperam a Gratiano explicatus.*
Can. 6. *cau.* 15. *qu.* 7. *veteri disciplinæ admodum conformis.*
Can. 11. *cau.* 18. *qu.* 2. *consonat cum vulgatis Concilii exemplaribus.*
Can. 35. *cau.* 24. *qu.* 3. *ad melioris notæ Codices exigendus.*
Can. 11. *cau.* 26. *q.* 5. *paullo aliter in vulgatis Concilii exemplaribus.*
Can. 8. *cau.* 26. *qu.* 6. *consonat cum vulgatis Concilii exemplaribus.*
Can. 6. *cau.* 26. *qu.* 7. *ad melioris notæ Codices exigendus.*
Can. 1. *cau.* 27. *qu.* 1. *jam a Romanis Correctoribus ad fidem aliorum Codicum exactus.*
Can. 5. *cau.* 30. *qu.* 5. *idem est cum can.* 33. *dist.* 23.
Can. 63. *de cons. dist.* 1. *consonat cum vulgatis exemplaribus Concilii.*
Can. 66. *de cons. dist.* 1. *consonat cum vulgatis exemplaribus Concilii.*
Can. 67. *de cons. dist.* 1. *consonat cum vulgatis exemplaribus Concilii.*
Can. 23. *de cons. dist.* 3. *consonat cum vulgatis exemplaribus Concilii.*
Can. 20. *de cons. dist.* 4. *consonat cum vulgatis exemplaribus Concilii.*
Can. 60. *de cons. dist.* 4. *paullo varius in Concilii exemplaribus.*
Can. 11. *de cons. dist.* 5. *ad meliorum Codicum fidem exigendus.*
Can. 12. *de cons. dist.* 5. *paullo varius in diversis exemplaribus.*

Ex Concilio Carthag. 5.

Can. 10. *dist.* 18. *ad meliorum Codicum fidem exigendus.*
Can. 13. *dist.* 32. *ad meliorum Codicum fidem exigendus.*
Can. 65. *dist.* 50. *paullo varius in diversis exemplaribus.*
Can. 66. *dist.* 50. *est potius Siricii Papæ in in epistola ad Himerium Tarraconensem.*
Can. 2. *dist.* 58. *ad meliorum Codicum fidem exigendus.*
Can. 4. *dist.* 84. *idem est cum can.* 13. *dist.* 32.
Can. 38. *cau.* 2. *qu.* 6. *ad meliorum Codicum fidem exigendus.*

Ex eodem Conc. Carth. 5.	*Can. 21. cau. 7. q. 1. consonat cum optimis exemplaribus.* *Can. 22. cau. 7. qu. 1. consonat cum optimis exemplaribus.* *Can. 36. cau. 11. q. 3. consonat cum optimis exemplaribus.* *Can. 39. cau. 17. qu. 4. varius in diversis exemplaribus.* *Can. 3. cau. 21. qu. 5. ad meliorum Codicum fidem exigendus.* *Can. 10. cau. 23. q. 3. hodie a Romanis Correctoribus emendatus.* *Can. 26. de cons. dist. 1. paullo varius in diversis exemplaribus.* *Can. 24. de cons. dist. 3. paullo varius in diversis exemplaribus.* *Can. 111. de cons. dist. 4. ex aliis Codicibus emendandus.*
Ex Concilio Carthag. 7.	*Can. 1. cau. 3. qu. 10. concordat cum optimis exemplaribus.* *Can. 1. cau. 4. qu. 1. ad melioris notæ Codices exigendus.* *Can. 1. cau. 4. qu. 2. paullo varius in diversis exemplaribus.* *Can. 2. cau. 4. qu. 6. referendus ad can. 1. cau. 4. q. 1.* *Can. 3. cau. 6. qu. 2. consonat cum optimis exemplaribus.*
Ex Concilio Carthag. 8.	*Can. 11. cau. 11. qu. 1. pertinet ad Concilium Carthagin. anni 407.*
Ex Concilio, quod Carth. unicum Gratianus appellavit.	*Can. 50. cau. 12. qu. 2. referendus ad can. 50. cau. 12. q. 2.* *Can. 51. cau. 12. qu. 2. pertinet ad Concilium Carthaginense anni 419.*
Sequuntur ex Conciliis Carthaginensibus.	*Can. 3. dist. 74. referendus ad can. 4. dist. 74.* *Can. 4. dist. 74. pertinet ad Concil. Carthag. anni 419.* *Can. 6. cau. 10. qu. 2. pertinet potius ad Leges Longobardorum* *Can. 1. cau. 33. qu. 2. est potius Concilii Agathensis.*
Sequuntur ex Conciliis Africanis.	*Can. 39. cau. 2. q. 6. pertinet ad Concil. Carthag. anni 407.* *Can. 9. cau. 11. qu. 3. pertinet ad Concil. Carthag. anni 419.* *Can. 15. cau. 16. q. 3. pertinet ad Conc. Carthag. anni 418.* *Can. 7. cau. 27. q. 2.* } *tribui nullo modo possunt Conciliis Africanis,* *Can. 8. cau. 27. q. 2.* } *aut aliis quibuslibet veterum temporum.*

Quicumque sive integerrimos veterum Patrum Africanorum mores, sive eximiam eorundem doctrinam contempletur, summam sane apud omnes sibi venerationem conciliaverit vetus Ecclesia Africana. Anxia fuit disciplinæ custos Cypriano Duce, in Tertulliano sapientissimas morum regulas tradidit, in Augustino, (ut Fulgentium omittam, & Optatum Milevitanum) strenue adversus hæreses pugnavit, in asperrimis negotiis prudentissima, in perscrutandis rebus altissimis sapientissima, ceterisque dotibus ut plurimum prædita, quæ recte formatam, institutamque Dei Ecclesiam decent. Hinc est, quod canones in Africanis Conciliis editi, licet Africanorum tantummodo provincias spectarent, tamen in aliis etiam Provinciis maxima in parte passim recepti fuerint, quasi generalium Conciliorum constitutiones. Etenim quotquot in Codicem redegerunt Ecclesiasticos canones, non sane Carthaginenses canones omiserunt, imo eorundem perhonorifica semper mentio facta est. Ipsemet Dionysius Exiguus, cujus ceteroqui potissimum studium fuit, ut Græcos canones Latine interpretaretur, eadem ratione, qua Sardicenses retulit, ipsa ab Africanis abstinendum sibi non esse duxit. In Codice antiquissimo canonum, quem Romanæ veteri Ecclesiæ tribuit Quesnellius (quæcumque tandem sit ejus Codicis auctoritas, & fides), primum obtinent locum post Nicænos, Canones Carthaginensis Concilii; imo & ipsi Græci studuerunt, ut iidem Africani canones in Græcum idioma converterentur, suisque Codicibus insererentur, quos propterea probarunt in *Sy-*

nodo

nodo Quinisexta can. 2. quemadmodum jam observaverunt Romani Correctores ad canonem 1. dist. 20. verbo *Carthaginensium*. Sane in hoc canone 1. videntur iidem Carthaginenses canones, sive etiam Africani (utroque enim nomine, & *Africanensium*, & *Carthaginensium* ibidem appellantur) per Romanam Ecclesiam, sive a Leone Pontifice Maximo confirmati. Jam patet ex iis, quæ superius sunt descripta, fragmentis, quo in pretio habiti fuerint Carthaginenses canones apud Gratianum, qui plurimos ex eisdem in suum Codicem retulit, imitatus sane Ivonem, Burchardum, & Reginonem, ut ceteros alios omittam illorum temporum Collectores.

Quum vero, ut ajebam, apud Collectores eosdem, ac propterea etiam apud Gratianum Concilia Africana, ac præsertim Carthaginensia invicem inter sese non distinguantur, quorum tamen distinctio maxime utilis esse omnibus facile videtur, antequam Gratianeis ipsis fragmentis manum admoveam, operæ pretium erit ordinem quendam texere Carthaginensium Conciliorum, illorum saltem, quorum memoria ad nos usque pervenit, aut quorum apud eruditos, vel Collectores canonum mentio solet esse frequentior.

I. Carthaginensis Synodus celebrata fertur anno 217. sub Agrippino Episcopo, convocatis omnibus Numidiæ, & Africæ Episcopis, quam memorat Cyprianus in epistola ad Quintum, & in epistola ad Bajanum. Hujus sane doctrina ab Ecclesia recepta non fuit, cum ibidem definitum fuerit baptizatos ab hæreticis rebaptizandos esse, quemadmodum apud Afros ex illorum sententia fieri consuevisse, re nondum satis mature discussa, nemo est qui ignorat.

II. Synodus Carthaginensis eodem etiam forte anno 217. sub Agrippino celebrata est, in qua definitum fuisse scimus, ne clericus ullum tutelæ vel curæ onus susciperet. Fidem hujus facit idem Cyprianus in epistola ad Clerum & plebem Furnitanorum.

III. Concilium factum est circa annum 254. sub S. Cypriano in caussa Felicissimi, & Novatiani, quemadmodum constat ex eodem Cypriano in epistola ad Antonianum, item ex epistola ad Cornelium Papam. Hujus ejusdem Concilii mentionem fecit auctor libelli Synodici cap. 22.

IV. Concilium Carthaginense nondum extincto Novatiano schismate celebratum est sub ipso S. Cypriano anno sequenti, idest anno circiter 255. uti refert Cyprianus idem in lib. 1. epist. 2. & 3. Actum in eo est de pœnitentia lapsis, & reversis ad Ecclesiam concedenda, necnon de definiendo ejusdem pœnitentiæ modo.

V. Synodus Carthaginensis sub eodem Cypriano celebrata est anno 257. adversus eos, qui adversus disciplinam in Ecclesia receptam asserebant, infantes nonnisi post octavum a nativitate diem baptizandos esse, exemplo Judaicæ Circumcisionis. Hujus etiam meminit Cyprianus lib. 3. epist. 8. ad Fidum presbyterum.

VI. Quoque Concilium celebravit Cyprianus anno circiter 258. in caussa Basilidis, & Martialis, ubi actum fuit de libellaticis, sive iis, qui persequutione urgente, metu mortis concussi privatim fidem Christi abnegarunt, publicum vero idolornm cultum data pecunia redemerunt.

Tria Concilia, ac propterea VII. VIII. & IX. se celebrasse refert Cyprianus circa idem tempus, uti constat ex ejus epistola ad Jubajanum, in quibus actum maxima cum alacritate de rejiciendo baptismate hæreticorum; atque ex istis Concilium unum fuit (forte postremum) celebratissimum numero Episcoporum, qui usque ad 217. convenerant; cujus sententiæ recitantur apud eundem Cyprianum frequentissime, & apud S. Augustinum lib. 6. de baptismo, atque apud Collectores in capita 87. dividuntur. Et quamquam in hac Synodo multa sint contra baptismatis rationes, & jura, quæ postmodum in Ecclesia recepta sunt; Græci tamen, (nescio an odio Romanæ Ecclesiæ, contra cujus consuetudines ii canones statuti fuerant, an ob maximam, quam erga Africanos venerationem profitebantur), non dubitarunt in suos Codices singula traducere, atque in Græcum idioma ad commodam suorum perceptionem convertere. Inter ceteros autem Balsamon & Zonaras, sicut ceteros antiquissimos Græcos canones, ita capita hujus Concilii notis, atque observationibus illustrarunt.

X. Carthaginensis Concilii acta recensuit Augustinus in breviculo Collationis die 3. cap. 14. necnon Optatus Milevitanus lib. 1. Celebratum illud fuit anno circiter 306. in caussa Cæciliani Episcopi, qui licet absens, & inauditus damna-

natus est, suffecto in ejus locum, & dignitatem Majorino.

Prætereo autem lubentissime hoc in loco nonnulla Carthaginensia Concilia, seu potius Conciliabula, ut ajunt, utpote quæ a Donatistis convocata sunt circa initium quarti sæculi, ad fovendum schisma, quod pridem concitaverant; non enim merentur hæc, ut Ecclesiasticis sanctorum Patrum Conciliis accenseantur.

XI. Potius Concilium Carthaginense appellavero, quod celebratum fuit anno 348. vel, ut aliis placet, anno 349. sub Grato Episcopo Carthaginensi, cujus acta, & canones numero quatuordecim extant in Codicibus Conciliorum.

XII. Concilium dici forte posset illud, quod protulit Lucas Holstenius ex veteri MS. codice ad annum 390. sub Genethlio Episcopo habitum. Tria & decem in eo capita continentur disciplinam Ecclesiasticam veterem omnino spectantia. Fateor quidem Concilium istud non omni falsitatis suspicione vacuum esse. Verum hoc in loco illud memorasse sufficiat, ne novo huic Carthaginensium Conciliorum ordini deesse quidpiam videatur.

XIII. Concilium Carthaginense habitum est anno 394. sub Aurelio Episcopo, cujus mentio fit in Codice canonum Ecclesiæ Africanæ num. 34. apud Labbeum; quid vero in eo gestum fuerit, prorsus ignoratur.

His omnibus postremo loco addi possunt alia Concilia Carthaginensia numero quindecim sub eodem Aurelio Episcopo celebrata ab anno circiter 400. usque ad annum 419. in quibus plura Ecclesiasticæ disciplinæ capita sunt sanctissime constituta. Canones horum Conciliorum appellantur hodie a Collectoribus *Codex canonum Ecclesiæ Africanæ*, atque idem ipse est, quem Græci in suum idioma transtulerunt ad utilitatem Ecclesiæ suæ, quemque Zonaras, Balsamon, & Aristenus Græci Interpretes observationibus explicarunt. Apud Latinos edidit Justellus eundem Codicem notis illustratum, & Philippus Labbeus se illum edidisse profitetur ex vetustis MS. Codicibus *integrum, non intercisum, neque in varia veluti membra discerptum*. Non est sane hoc loco omittendum, hunc eundem Codicem ex variis Aurelii Carthaginensis Conciliis compactum, laudari apud quamplures nomine Concilii Carthaginensis, vel Africani. Item eidem Codici inserta sunt quædam ad alia Africana Concilia pertinentia, sed veluti per indicem, quemadmodum exhibentur aliquot canones Concilii Hipponensis, & Milevitani, unde aliquando contingere potuit, ut canones Milevitani, aut Hipponenses Carthaginensium nomine appellarentur. Quis primus singula hæc capita sub Aurelio constituta in unum quasi Codicem redegerit, incertum est. Certo tamen scimus omnia illa fuisse ab Africana, sive Carthaginensi Ecclesia probata, quemadmodum constat ex Carthaginensi Concilio anni 419.

Ex his jam collegimus Concilia num. 28. Carthaginensia. Plura posteriora tempore numerari possent. Sed abstinendum ab ulterioribus arbitror, sive quod passim a Collectoribus distincta secernantur perspicua methodo, sive quod posteriorum hujusmodi Conciliorum editiones parum valere possunt ad obtinendam notitiam fragmentorum Gratiani. Satis interea fuit antiquiorum seriem describere, in quibus potissimum gravissima apud omnes etiam eruditissimos difficultas versatur.

De Canonibus Concilii Carthaginensis, quod primum dicitur apud Gratianum.

Quod primum Carthaginense Concilium in Gratiani Codicibus, necnon vulgo apud Collectores Conciliorum appellatur, illud ipsum est, quod ego superius numero undecimum recensebam; quod scilicet sub Grato Episcopo celebratum est anno 348. vel 349. cujus exemplaria duo hodie apud Labbeum edita habemus. Huc in primis refertur canon. 3. dist. 54. quem hodie Romani Correctores laudatum voluerunt ex cap. 8. Concilii I. Carthaginensis; & quidem recte, cum revera habeatur in d. cap. 8. sed priora verba non eadem in omnibus exemplaribus habentur: Nam prior Labbei editio ita exhibet: " Magnus Episcopus Astiagensis dixit: Quid dilectioni vestræ videtur? Procuratores, & actores etiam per se, tutores pupillorum debeant ordinari. Gratus Episcopus dixit: Si post deposita &c. *In altera Labbei editione ita scriptum est*: Magnus Episcopus Aptongensis dixit: Quid dilectioni vestræ videtur? Procuratores, & actores, tutores etiam, seu curatores pupillorum si debeant ordinari? Gratus Episcopus &c. " Hæc sane disciplina

Can. 3. dist. 54.

plina consonat cum moribus Ecclesiæ Africanæ veteris, in qua receptum erat, ne qui clero adscripti essent tutelam, aut curam gererent, ne forte occasione publici muneris a divinis ministeriis abstraherentur, quemadmodum constare potest ex Concilio Carthaginensi, quod superius recensui num. 2. & S. Cypriano in epist. ad clerum, & plebem Furnitanorum. Quod si quispiam quæreret, cur hoc Carthaginense Concilium, quod ego numero undecimum inter Carthaginensia recensui, vulgo tamen apud Collectores, & in ipsis Gratiani Codicibus primum dicatur, facilis ratio reddi potest; vel forte, quia primum est Carthaginense ex iis, quæ post Concilium Nicænum Generale I. celebrata sunt, vel quod primum sit, & antiquissimum post schismaticos in Africa deturbatos, atque confectos, uti ait Baronius ad annum 397. num. 42.

Can. 6. dist. 71. In eodem Concilio can. 3. legitur canon 6. dist. 71. cujus tamen verba in aliis exemplaribus paullo aliter describuntur hoc modo: " Privatus Episcopus „ Vegeselitanus (*legunt aliqui* Begeizelitanus) dixit: Suggero Sanctitati „ vestræ, ut statuatis non licere Clericum alienum ab aliquo suscipi sine „ literis Episcopi sui, neque apud se „ retinere, nec laicum usurpare sibi de „ plebe aliena, ut eum ordinet, sine „ conscientia ejus Episcopi, de cujus „ plebe est. Gratus Episcopus dixit: „ Hæc observantia pacem custodit; Nam „ & memini in sanctissimo Concilio Sar„ dicensi statutum, ut nemo alterius „ plebis hominem usurpet; Sed si forte „ erit necessarius petat a collega suo, „ & per consensum habeat. *Aliæ editiones habent*: Sed si forte erit necessa„ rius ordinationi, ut de vicino homo „ sit necessarius, petat a collega suo, „ & concessum habeat ". Quoniam vero Gratus Episcopus ibidem laudat Concilium Sardicense, referre se voluit ad canonem 19. ejusdem Synodi, in quo statuitur, neminem debere ex aliena Ecclesia ordinari, nisi suo Episcopo consentiente, ibi: *Et hoc universi constituimus, ut quicumque ex alia Parochia voluerit alienum ministrum sine consensu Episcopi ipsius, & voluntate ordinare, non sit rata ordinatio ejus*. Hæc porro constitutio in sequentibus Conciliis Africanis sub Aurelio est confirmata, quemadmodum constat ex cap. 54. in Codice canonum Ecclesiæ Africanæ, item apud Dionysium Exiguum in Concilio Carthaginensi cap. 54. Posset tamen negotium quoddam facere caput 55. sive in dicto Codice Africano, sive in eodem Concilio Carthaginensi Dionysii Exigui, cujus capitis 55. hæc inscriptio legitur: *ut Carthaginensi Episcopo, unde voluerit, Clericum liceat ordinare*. Quicumque hujus inscriptionis auctor est, non videtur subjecti capitis prorsus intellexisse sententiam; nam integrum caput alio pertinet; videlicet dicitur, non Clericos quoscumque posse a Carthaginensi Episcopo de quacumque Provincia ordinari, quod sane esset adversus constituta Africanorum in dicto can. 6. dist. 71. & constituta Concilii Sardicensis, sed pertinere ad curam, ac sollicitudinem Episcopi Carthaginensis, ut quoties in Africa Episcopus quidam eligendus esset, & in locum defuncti substitui, in Ecclesia vacante novum Episcopum de quacumque Provincia eligeret, ac consecrandum proponeret; quod sane exigere videbatur utilitas Ecclesiastica; ubi enim de Episcopis agebatur, quærendus erat, & quidem ex Provinciis pluribus prudentissimus quisque, cum aliquando contingeret, ut in civitate, cui præficiendus esset, aptus Dei minister desideraretur. Ita in canone legitur: *Unus autem Episcopus difficile invenitur constituendus. Quapropter, si necessarium Episcopatui quis habuerit presbyterum, & unum, ut dixisti frater, habuerit, etiam ipsum ad promotionem dare debebit*.

Can. 3. cau. 15. qu. 7. Can. 11. & 2. cau. 21. q. 3. De canone 3. cau. 15. qu. 7. nihil est, quod peculiariter hic attingam. Habetur is in eodem Concilio cap. 11. Romani autem Correctores jam satis observarunt scriptionis varietatem, qualis in diversis Concilii exemplaribus habetur.

Depravatus maxime fuerat Gratiani Codex in qu. 3. cau. 21. etenim ejus initio proponebatur, Clericos sæcularibus negotiis vacare non debere, idque confirmabatur auctoritate Concilii Carthaginensis I., *in quo Nicolaus Papa Episcopis Castilianis dixisse legitur &c.* Necessaria hic omnino fuerat Romanorum Correctorum emendatio his verbis: *In quo Nicasius Episcopus Culusitanus dixisse legitur capite* 6. Post hæc verba subsequi immediate debebat canon, *credo placere*, qui modo ordine secundus est in dicta qu. 3. cau. 21. is enim canon idem est cum cap. 6. ejusdem Concilii Carthaginensis his verbis: *Necasius* (legunt alii *Nicasius*, alii *Nicasus*) *Episcopus Culusitan-*

stianus dixit: Credo placere suggestionem meum sanctitati vestræ, & displicere vobis, ut qui serviunt Deo, & annexi sunt Clero non accedant ad actus, seu administrationem, vel procurationem domorum. Gratus Episcopus dixit: Et Apostolorum statuta sunt, quæ dicunt: Nemo militans Deo ingerit se negotiis sæcularibus. Proinde aut Clerici sint sine actionibus domorum, aut actores sint officio Clericorum: Universi dixerunt: Hoc observamus. At auctor palearum, cum adnexuerit forte ad marginem canonem 3. Concilii Chalcedonensis, qui ad eandem rem demonstrandam plurimum facere videbatur, occasionem dedit recentioribus, qui Gratiani Codicem exararunt, ut Chalcedonensem canonem primo loco appositum Carthaginensi I. Concilio adscriberent, canone Carthaginensi infra supposito numero 2. Itaque quod initio quæstionis legitur de Concilio Carthaginensi, referendum est ad canonem 2. quem nuper integrum exhibui. De canone 1. qui est Concilii Chalcedonensis nihil hic dixero, sed potius infra, ubi de canonibus Chalcedonensibus agendum erit. Interea vero monebo disciplinam in dicto canone 2. constitutam confirmatam esse in Conciliis Carthaginensibus sub Aurelio celebratis, quemadmodum luculente eruitur ex can. 16. Concilii Carthaginensis apud Dionysium Exiguum, sive canone 16. Codicis canonum Ecclesiæ universæ, ubi hæc leguntur: *Item placuit, ut Episcopi, Presbyteri, & Diaconi non sint conductores, aut procuratores, neque ullo turpi negotio, & inhonesto victum quærant, quia respicere debent scriptum esse: nullus militans Deo implicat se negotiis sæcularibus.*

De Canonibus Concilii Carthaginensis, quod secundum dicitur apud Gratianum.

Concilium, quod vulgo Carthaginense 2. appellatur, unum ex iis est, quæ ab Aurelio Carthaginensi Episcopo celebrata fuisse diximus. Forte ideo secundum appellatum fuerit, quod secundum fuerit ex Conciliis Aurelii. Sunt qui ajunt, celebratum fuisse anno 390. alii anno circiter 397. Ediderunt illud, nec non ejusdem canones Labbeus, & Harduinus cum veteribus MSS. codicibus collatum. In canone 2. hujus Concilii leguntur canon 3. dist. 31. & canon 3. dist. 84. De canone 3. dist. 31. nihil aliud specialiter dixero, nisi illum referendum esse ad canonem 3. dist. 84. in quo integra habetur Carthaginensium Patrum sententia. Canon autem 3. dist. 84. restituendus est ad fidem optimorum exemplarium. Non videntur deesse codices antiquissimi ad hanc rem; nam, ut ajebam, Carthaginensium Conciliorum canones sub Aurelio editi apud omnes maxime venerabiles extiterunt, atque in unum codicem a vetustis collectoribus redacti fuerunt. Dionysius Exiguus, qui sub nomine Concilii Carthaginensis 138. Africanæ Ecclesiæ canones complexus est ita eundem descripsit numero 5. *Aurelius Episcopus dixit: Cum in præterito Concilio de continentiæ, & castitatis moderamine tractaretur: gradus isti tres, qui constrictione quadam castitatis per consecrationes adnexi sunt, Episcopos, inquam, Presbyteros, & Diaconos, ita placuit, ut condecet sacros Antistites, ac Dei Sacerdotes, nec non & levitas, vel qui Sacramentis divinis inserviunt, continentes esse in omnibus, quo possint simpliciter, quod a Domino postulant, impetrare, ut quod Apostoli docuerunt, & ipsa servavit antiquitas, nos quoque custodiamus.* Deinde numero 4. ita subdidit: *Faustinus Episcopus Ecclesiæ Potentinæ, Provinciæ Piceni, legatus Romanæ Ecclesiæ dixit: Placet, ut Episcopus, Presbyter, & Diaconus, vel qui Sacramenta contrectant, pudicitiæ custodes ab uxoribus se abstineant. Ab universis Episcopis dictum est: Placet, ut in omnibus pudicitia custodiatur, qui altari inserviunt.* Et quidem cum hac Dionysii editione omnino consonat Codex canonum Ecclesiæ Africanæ cap. 3. & 4. Paullo aliter canonem alii descripserunt, eundem interpretati ex Græcis Codicibus his verbis: "Aurelius Episcopus dixit: Cum
„ in priore Synodo de continentiæ, &
„ castitatis modo quærebatur, placuit,
„ ut ii tres gradus, qui vinculo quodam
„ castitatis per consecrationem implicati
„ sunt, Episcopi, inquam, Presbyteri, & Diaconi, ut sanctos Episcopos,
„ & Sacerdotes Dei, & levitas, & divinis Sacrificiis ministrantes decet, in
„ omnibus continentes sint, quo possint,
„ quod a Deo simpliciter petunt, impetrare: ut & quod per Apostolos
„ traditum, & ab ipsa antiquitate servatum est, nos quoque similiter servemus".

In Canone 12. ejusdem Carthaginensis Concilii legitur Can. 5. dist. 65. Si Concilium

Can. 3. dist. 31. & can. 3. dist. 84.

Can. 5. dist. 65.

cilium Dionysii Exigui, aut Codicem Africanæ Ecclesiæ observemus, exhibebitur idem Canon num. 13. hisce verbis: „ Aurelius Episcopus dixit: Quid „ ad hæc Sanctitas vestra? Ab univer„ sis Episcopis dictum est: A nobis ve„ terum statuta debere servari, sicuti „ & inconsulto Primate cujuslibet Pro„ vinciæ, tam facile non præsumant „ multi congregati Episcopi Episcopum „ ordinare, nisi necessitas fuerit, tres „ Episcopi in quocumque loco sint, ejus „ præcepto ordinare debebunt Episco„ pum, & si quis contra suam profes„ sionem, vel subscriptionem venerit in „ aliquo, ipse se honore privabit. " Nomine Primatis hic designatur Metropolitanus, sive Archiepiscopus juxta morem Ecclesiæ Africanæ.

Can. 5. cau. 11. qu. 3. Canon 8. ejusdem Concilii refertur in Can. 5. cau. 11. qu. 3., sed verba Concilii ipsius plurimum dissonant a Gratiano; illic enim ita legitur: „ Alypius „ Episcopus Ecclesiæ Tagastensis legatus „ Provinciæ Numidiæ dixit: Nec illud „ prætermittendum est, ut si quis for„ te Presbyter ab Episcopo suo corre„ ptus, aut excommunicatus tumore, „ vel superbia inflatus putaverit sepa„ ratim Deo sacrificia offerenda, vel „ aliud erigendum altare contra Eccle„ siasticam fidem, disciplinamque credi„ derit, non exeat impunitus. Valenti„ nus primæ sedis Provinciæ Numidiæ „ dixit: Necessario disciplinæ Ecclesia„ sticæ, & fidei congrua sunt, quæ „ frater noster Alypius prosequutus est. „ Proinde, quod exinde videtur vestræ „ dilectioni, edicite. Siquis Presbyter „ contra Episcopum suum inflatus schis„ ma fecerit, anathema sit. Ab univer„ sis Episcopis dictum est. Siquis Pres„ byter a præposito suo excommunica„ tus, vel correptus fuerit, debet uti„ que apud vicinos Episcopos conque„ ri, ut ab ipsis caussa possit audiri, „ ac per ipsos suo Episcopo reconcilia„ ri. Quod nisi fecerit, sed superbia, „ (quod absit), inflatus secernendum „ se ab Episcopi sui communione duxe„ rit, ac separatim cum aliquibus schis„ ma faciens, Sacrificium Dei obtule„ rit, anathema habeatur, & locum „ amittat. Nihilominus & de civitate, „ & congregatione, in qua fuerit, lon„ gius repellatur, ne vel ignorantes, „ vel simpliciter viventes serpentina „ fraude decipiat; quoniam secundum „ Apostolum Ecclesia una est, una fi„ des, unum baptisma. Et si querimo„ niam justam adversus Episcopum ha„ buerit, inquirendum erit. " Ita habent vulgati Concilii Codices. In Concilio autem Carthaginensi, quod edidit Dionysius Exiguus eadem sententia legitur, quemadmodum etiam in Codice Canonum Ecclesiæ Africanæ, nam in Canone 10. hæc habentur. „ Alypius „ Episcopus legatus Provinciæ Numi„ diæ dixit: Nec illud prætermitten„ dum est, ut siquis forte Presbyter ab „ Episcopo suo correptus, tumore, vel „ superbia inflatus putaverit separatim „ Sacrificia Deo offerenda, vel aliud „ erigendum altare, contra Ecclesiasti„ cam fidem, vel disciplinam credide„ rit, non exeat impunitus. Valentinus „ primæ sedis Provinciæ Numidiæ di„ xit. Necessario disciplinæ Ecclesiasti„ cæ, & fidei congrua sunt, quæ fra„ ter noster Alypius prosequutus est: „ proinde quid videatur vestræ dilectio„ ni, edicite. *Et in Can. 11.* Ab uni„ versis Episcopis dictum est: siquis „ Presbyter a Præposito suo correptus „ fuerit, debet utique apud vicinos „ Episcopos conqueri, ut ab ipsis ejus „ causa possit audiri, ac per ipsos suo „ Episcopo reconciliari: quod nisi fece„ rit, sed superbia, (quod absit), „ inflatus secernendum se ab Episcopi „ sui communione duxerit, ac separa„ tim cum aliquibus schisma faciens, „ Sacrificium Deo obtulerit, anathema „ habeatur, & locum amittat: ac si „ querimoniam justam adversus Episco„ pum non habuerit, inquirendum „ erit. " Atque ex his arbitror Gratiani Canonem posse restitui.

Can. 29. cau. 11. qu. 3. Romani Correctores jam nonnulla adnotaverunt ad Can. 29. cau. 11. qu. 3., ut eum ad meliorum Codicum fidem redigerent. Habetur is in Canone 7. ejusdem Concilii Carthaginensis juxta Codices vulgatos. Non omittam ego verba referre Dionysii Exigui, qui eundem Canonem edidit in sua Synodo Carthaginensi num. 9., præsertim quod eadem verba omnino legantur in Codice Africanæ Ecclesiæ. Ita ille: *Augustinus Episcopus legatus Provinciæ Numidiæ dixit: Hoc statuere dignemini, ut siqui forte merito facinorum suorum ab Ecclesia pulsi sunt, & sive ab aliquo Episcopo, vel Presbytero fuerint in communione suscepti, etiam ipse pari cum eis crimine teneatur obnoxius, refugientes sui Episcopi regulare judicium. Ab universis Episcopis*

scopis dictum est: Omnibus placet. Cum autem iste Canon Augustinum Hipponensem Episcopum auctorem habere videatur, nemo est, qui exinde propter Viri Eximii præstantiam eundem non suscipiat libentissime.

Can. 4. cau. 15. qu. 7.

Canon 4. cau. 15. qu. 7. legitur in eodem Concilio Can. 10., in postremis autem verbis non omnes omnino Codices consonant; in aliis enim legitur: *Et a sex Presbyter, & a tribus Diaconus cum proprio suo Episcopo;* in aliis: *& a sex Presbyteris, & a tribus Diaconibus cum proprio suo Episcopo.* Non arbitror recedendum a Dionysii Exigui lectione, quæ habetur in Canone 12., eo vel magis, quod ista consonat omnino cum Codice Canonum, qui tributus est Ecclesiæ Africanæ. *Felix Episcopus dixit: Suggero secundum statuta veterum Conciliorum, ut siquis Episcopus (quod non optamus) in reatum aliquem incurrerit, & fuerit ei nimia necessitas, non posse plurimos congregare: ne in crimine remaneat, a duodecim Episcopis audiatur, & Presbyter a sex Episcopis cum proprio suo Episcopo audiatur, & Diaconus a tribus.*

Can. 50. cau. 16. qu. 1.

Canon 50. cau. 16. qu. 1. habetur in cap. 5. ejusdem Concilii. Romani Correctores, quæ apud Gratianum deerant, supplere ex editionibus Concilii jam cœperunt. Nondum tamen omnino integrum Canonem juxta edita exemplaria exhibuerunt. En verba Concilii. *Felix Episcopus Selemselitanus dixit: Etiam si hoc placet sanctitati vestræ insinuo, ut Diœceses, quæ numquam Episcopos habuerunt, non habeant, & illa Diœcesis, quæ aliquando habuit, habeat proprium. Et si accedente tempore, crescente fide Dei populus multiplicatus desideraverit proprium habere rectorem, ejus videlicet voluntate, in cujus potestate est Diœcesis constituta, habeat Episcopum. Secundum hanc prosecutionem sanctitas vestra æstimet, quod fieri debeat. Genedius* (legunt alii: *Genethlius*) *Episcopus dixit: Si placet insinuatio fratris, & Coepiscopi nostri Felicis, ab omnibus confirmetur. Ab universis Episcopis dictum est: Placet.* Hic Canon, qualis in Concilio habetur, & apud Gratianum, minime legitur aut apud Dionysium Exiguum, aut in Codice Canonum Ecclesiæ Africanæ, ubi tamen nonnulla alia leguntur his similia in cap. 53. his verbis: *Epigonius Episcopus dixit: Multis Conciliis hoc statutum a cœtu Sacerdotali est, ut plebes, quæ in Diœcesibus ab Episcopis retinentur, quæ Episcopos nunquam habuerunt, nonnisi cum voluntate ejus Episcopi, a quo tenentur proprios accipiant rectores, idest Episcopos.* Et post multa subjicitur: *Universi Episcopi dixerunt: Placet, placet.*

Can. 1. cau. 26. qu. 6.

Canon 1. cau. 26. qu. 6. idem omnino est cum Canone 3. ejusdem Concilii Carthaginensis. Dionysius Exiguus in memorato Concilio Carthaginensi in Can. 6. eadem fere verba descripsit, quæ etiam consonant cum Canone 6. in Codice Ecclesiæ Africanæ ibi: „ Fortunatus Episcopus dixit: In præteritis „ Conciliis statutum meminimus esse, „ ut Chrisma, vel reconciliatio pœnitentium, necnon & puellarum consecratio a Presbyteris non fiant: Siquis autem emerserit hoc faciens, quid „ de eo statuendum sit? Aurelius Episcopus dixit: Audivit dignatio vestra „ suggestionem fratris, & Coepiscopi „ Fortunati, quid ad hæc dicitis? Ab „ universis Episcopis dictum est. Chrismæ confectio, & puellarum consecratio a Presbyteris non fiat; vel reconciliare quemquam in publica Missa Presbytero non licere, hoc omnibus placet.

Can. 5. cau. 26. qu. 1.

Post verba nuper descripta in Can. 1. cau. 26. qu. 6. sequuntur statim in eodem Carthaginensi Concilio verba Canonis 5. cau. 26. qu. 1., cum enim in Canone 3. Concilii Carthaginensis definitum fuisset, Presbyteros non posse pœnitentibus manus imponere, illosque Ecclesiæ reconciliare, statim subjectum est, hanc facultatem Presbyteris concedi debere, quoties necessitas exigat infirmitatis, aut inopinati casus, eademque etiam verba descripta sunt in Canone 7. Concilii Carthaginensis apud Dionysium Exiguum, necnon in Can. 7. Codicis Ecclesiæ Africanæ.

De Canonibus Concilii Carthaginensis, quod tertium dicitur apud Gratianum.

Nomine Concilii Carthaginensis tertii vulgo intelligunt illud, quod celebratum fertur sub Aurelio Episcopo Carthaginensi Cæsario, & Attico Consulibus, sive ad annum 397., quod forte ideo tertium dicitur, vel quia tertium sit post celebrationem Nicæni Concilii inter Carthaginensia, vel quia tertium numeretur post redditam pacem Africanæ

Can. 5. dist. 23. pae Ecclesiae, extinctasque seditiones schismaticorum, vel demum quia tertium ex iis fuerit, quibus Aurelius Carthaginensis Episcopus praefuit. Habentur ipsius acta, & Canones apud Labbeum ab Harduino emendati. In Canone 40. hujus Concilii habetur Canon 5. dist. 23., atque etiam refertur in Concilio Carthaginensi Dionysii Exigui cap. 50., necnon in Codice Ecclesiae Africanae cap. 50. his verbis: *Sed & illud est statuendum, ut quando ad eligendum Episcopum convenerimus, si qua contradictio fuerit oborta, quia talia tractata sunt apud nos*, (Gratianus legit: *quia saepe talia facta sunt apud vos*. Vulgata Concilii exemplaria consonant cum Dionysio Exiguo, & Codice Ecclesiae Africanae. Harduinus autem legit: *Quia talia facta sunt apud nos*), *non praesumant ad purgandum eum, qui ordinatus est tres Episcopi jam; Sed postuletur ad numerum supradictorum unus, vel duo*, (ita etiam legitur in editionibus Concilii, contra quam legatur apud Gratianum), *& in eadem plebe, cui ordinandus est, discutiantur primo persona contradicentium. Postremo etiam illa, quae abjiciuntur, pertractentur, & cum purgatus fuerit in conspectu publico, ita demum ordinetur. Si hoc cum vestra sanctitatis animo concordat, roboretur vestra dignationis responsione. Ab universis Episcopis dictum est: Satis placet.*

Can. 2. dist. 24. *Ut nullus ordinetur Clericus, nisi probatus vel Episcoporum examine, vel populi testimonio*. Verba sunt, quae leguntur in eodem Concilio Can. 22., quaeque retulit Gratianus in Can. 2. dist. 24. Desideratur hic quidem Canon sive in Concilio Carthaginensi Dionysii Exigui, sive in Codice Canonum Ecclesiae Africanae. Verum eisdem omnino verbis habetur apud Ferrandum Diaconum in cap. ult. breviationis Canonum, ubi fragmentum idem laudatur nomine Concilii Carthaginensis tit. 29.

Can. 8. dist. 32. Duriuscula quibusdam, Graecis praesertim Interpretibus, visa est jurisprudentia, quae exhibetur in Can. 8. dist 32., qui in eodem Concilio refertur Can. 18., & in Codice Ecclesiae Africanae, necnon Concilio Carthaginensi Dionysii Exigui Can. 16. eisdem omnino verbis: ibi: *Placuit, ut Lectores, cum ad annos pubertatis pervenerint, cogantur aut uxores ducere, aut continentiam profiteri*; Asperum quippe visum fuit aliquibus tale jugum tenellis adhuc adolescentibus imponere, ignorantibus ut plurimum, quod magis expedire sibi possit. Quamobrem ad hunc Canonem ait Balsamon: „ Cautum est a Sanctis Patribus, ut Lectores in tempore pubertatis post annum 14. cogantur vel matrimonio conjungi, vel coelibatum profiteri. An hoc autem apud Africanos observatum sit, nescio, sed apud alias Ecclesias non servatur. Existimo autem, quod nec in ulla unquam regione hoc servatum sit, ut quod Apostolorum sexto Canoni adversetur, qui decernit, ut Lectores, & Cantores, etiam postquam in Clerum provecti fuerint, uxores ducant, & nec uxorem ducendi tempus definit, nec ut continentiam profiteantur, exigit. " Atque idem tradit Zonaras in suo glossemate hujus Canonis. In editionibus Labbei haec observatio ad hoc fragmentum habetur: „ Hoc 19. caput vetusti codices sic habent: ut Lectores usque ad annos pubertatis legant, deinceps autem nisi uxores custodita pudicitia duxerint, aut continentiam professi fuerint, legere non sinantur. " Forte non displicebit, quod notat Harduinus ad illa verba: *ad annos pubertatis*, ita scribens: *perfecta nimirum, sive ad annum 21.* Atque Harduinus videtur imitatus fuisse in hac parte Alexium Aristenum Graecum Interpretem, qui hoc ipsum Carthaginensis Concilii fragmentum expendens ita scribit: „ *Lector* autem, qui impuberem aetatem transilierit, & viginti fere annos attigerit, & Hyppodiaconus fieri cupit (nam 20. annis junior Hyppodiaconus non ordinatur, ut decimusquintus sextae in Trullo Synodi Canon statuit), vel uxorem ante ordinationem ducat, vel caelibem agere profiteatur. Nam post ordinationem nec Presbytero, nec Diacono, nec Hypodiacono matrimoniale jugum in se suscipere licet, sed Lectoribus solis, & Cantoribus illud permittitur. " Plane si aut Harduinus, aut Aristenus Carthaginensium Patrum mentem attigerunt, nihil amplius supererit, unde asperitatis Africana Ecclesia arguatur, sed potius apta omnino, ac provida hujusmodi disciplina videbitur.

Can. 7. dist. 38. In eodem Concilio Can. 3. habetur Can. 7. dist. 38. ubi tamen postrema verba paullo varia sunt in diversis Codicibus; etsi enim in nonnullis idem legatur, quod apud Gratianum, in aliis ta-

tamen ita legitur: *ne se aliquid contra statuta Concilii fecisse asserant*. Apud Dionysium Exiguum in Concilio, quod Carthaginense appellat, item in Codice Ecclesiæ Africanæ cap. 18, hæc exhibentur: *Item placuit, ut ordinatis Episcopis vel Clericis prius ab ordinatoribus suis placita Conciliorum auribus eorum inculcentur: ne se aliquid contra statuta Concilii fecisse pœniteat*. Paullo aliter etiam explicaverunt, qui ex Græcis exemplaribus Africanum Canonem interpretati sunt his verbis: *Similiter placuit, ut cum ordinatur Episcopus, vel Clericus, prius ab ordinatoribus suis Synodorum placita eorum auribus indantur, ut si ex Synodi Decreto non agant, eos pœniteat*.

Can. 5. dist. 42. Etsi ab ipsa Apostolorum ætate Christifideles in Ecclesiam convenire solerent, simul manducaturi sacram agapen in signum mutuæ communionis, & arctissimæ conjunctionis in una, eademque fide; exinde tamen pravus abusus irrepserat ex immoderato delicatiorum fidelium luxu, qui non Dominicam, uti S. Paullus scribit, sed propriam cœnam se manducare præsumebant; atque ad ebrietatem usque, & immodicam saturitatem cibis, potuque fruentes Ecclesiam Dei contemnebant, appositis præsertim juxta veterum morem lectisterniis ad majorem convivandi luxum accommodatis. Hæc in caussa fuerunt, ut hujusmodi Christianorum cœnæ vetitæ exinde fuerint; ac proinde caveri cœperit, ne in Ecclesiis Deo dicatis ullo modo convivia celebrarentur, nisi forte necessitas hospitii id suaderet. Huc pertinet Canon 5. dist. 42. depromtus ex Canone 30. ejusdem Concilii Carthaginensis, cum quo etiam omnino congruit Canon 42. sive in Concilio Carthaginensi jam sæpius memorato Dionysii Exigui, sive in Codice Ecclesiæ Africanæ, in quibus tamen pro verbo illo *reficiantur* legitur *reficiant*. Quodcumque legatur, eadem semper erit, nec immutata sententia.

Can. 4. dist. 44. In Canone 27. ejusdem Concilii legitur eisdem verbis Can. 4. dist. 44., cum quo etiam omnino consonat Can. 40. tum apud Dionysium Exiguum, cum in Codice Canonum Ecclesiæ Africanæ. Idipsum olim Julianus Imperator apud Ethnicos prohibuit sacrificulis in Epistola ad Arsacium Galatiæ Sacerdotem apud Sozomenum lib. 5. cap. 15. his verbis. *Sacerdotem hortare, ne accedat ad spectacula, neve in taberna bibat*.

In eodem Carthaginensi Concilio cap. 21. eisdem omnino verbis refertur Can. 2. dist. 72. In Concilio Carthaginensi Dionysii Exigui, necnon in Codice Africanæ Ecclesiæ desideratur, quamvis ibi nonnulla habeantur valde similia in cap. 54. ibi: *Epigonius Episcopus dixit: In multis Conciliis hoc statutum est, etiamnunc hoc confirmatum est a vestra prudentia beatissimi Fratres, ut Clericum alienum nullus sibi pæripiat Episcopus præter ejus arbitrium, cujus fuerit Clericus*. Videantur, quæ superius prosequutus sum ad Canonem 6. dist. 71. Ferrandus Diaconus hunc ipsum Canonem in epitomen redactum retulisse videtur in cap. 27. sui Breviarii his verbis: *Ut Episcopus alienum Clericum non suscipiat, neque ordinet*.

Can. 2. dist. 72. & can. 14. cau. 20. qu. 1. Canon 4. ejusdem Concilii Carthaginensis duobus in locis, & quidem eisdem verbis apud Gratianum refertur, videlicet in Can. 5. dist. 77. & in Can. 14. cau. 20. qu. 1. Consonant omnia cum Dionysio Exiguo in Can. 16. Concilii Carthaginensis, & in Canone 16. Codicis Ecclesiæ Africanæ, quamquam tamen nonnulli sint, qui omiserint ea verba: *nec Virgines consecrentur*, quemadmodum in Pandectis Canonum Beveregianis. Posteriora illa verba: *& ut Lectores populum non salutent*: ita Zonaras Græcus interpres explicavit. „ Lectoribus ne expleto ministerio se ad populum salutandi gratia convertant, „ interdictum. Solos namque eo tempore Antistites, & Sacerdotes, non congregatam in Ecclesia multitudinem ab iis salutari fas est. Ipsi enim sacrati sunt, multitudo vero a sacris ordinibus longo intervallo disjuncta, ut proinde iis potius a populo honorem exhiberi, præsertim dum in sui ministerii functionibus versantur, oporteat." Sed, ut candide fatear, non mihi satis placet hujusmodi Zonaræ interpretatio, ut in ea penitus consistendum existimem. Est & aliud salutationis genus, quod forte Lectoribus Patres Carthaginenses prohibere voluerunt. Erat receptum in Ecclesia Africana, ut ad officium Lectorum pertineret, publice Evangelium in Ecclesia legere, quemadmodum hodie apud nos inter Diaconorum munera recensetur. Testem voco S. Cyprianum, qui in lib. 2. epist. 5. in antiqua editione, ita scribit de Lectore. „ Ab officio lectionis incipiat, quia & „ nihil magis congruum voci, quæ Do-

„ mi-

„ minum gloriosa prædicatione confessa
„ est, quam celebrandis divinis lectio-
„ nibus personare post verba sublimia,
„ quæ Christi martyrium proloquutæ
„ sunt. Evangelium Christi legere, un-
„ de martyres fiunt. “ Olim etiam usu receptum erat, ut antequam Evangelium publice legeretur, elata voce clamaretur a Lectore versus populum *Pax vobis*, quomodo hodiernis temporibus dici solent ea verba: *Dominus vobiscum*; quod ex eadem Cypriani Epistola constat ibi: *Interim vobis hoc die auspicatus est pacem, dum dedicat lectionem*. Quam ceremoniam augurandi populo pacem vulgo ab Ecclesiasticis Patribus salutationem fuisse appellatam, facile deducitur ex Epist. 86. Innocentii Papæ ibi: *Non licet Presbyteris coram Episcopo populum benedicere, aut salutare*. Itaque si Carthaginensi Canone Lectoribus prohibetur, ne populum salutent, facile prohibitum intelligo, ne populo elata voce pacem augurentur, quod tantum reservatum est Sacris Ministris in superiore ordine constitutis; quemadmodum hodie solis Episcopis reservatum scimus. Hinc inter munera Episcoporum præcipua hanc potestatem salutandi populum Optatus Milevitanus adnumerat lib. 1. circa finem. Revera ea formula indicare videtur auctoritatem quandam, & jurisdictionem proferentis, qua fiat, ut qui salutantur, Ecclesiasticam pacem habere, & communione frui declarentur, imo etiam præcipiantur.

Can. 27. dist. 81.

In Canone 17. ejusdem Concilii legitur eisdem verbis Canon 27. dist. 81., sed sive apud Dionysium Exiguum, sive in Codice Africanæ Ecclesiæ desideratur.

Can. 32. dist. 81.

Consonat etiam cum Canone 25. ejusdem Concilii Canon 32. dist. 81. Harduinus varios esse Codices observavit in illis verbis: *sed cum Conclericis*, alii enim Codices habent, *sed cum Clericis*, item in illis, *sed aut ubi Clerici præsentes*, alii enim exhibent: *nisi aut Clerici præsentes*. Referam verba Dionysii Exigui, qui hunc eundem Canonem descripsit in suo Concilio Carthaginensi num. 38. ibi:
„ Clerici, vel continentes ad viduas,
„ vel virgines, nisi ex jussu, vel per-
„ missu Episcoporum, aut Presbytero-
„ rum non accedant; & hoc non soli
„ faciant, sed cum Conclericis, vel
„ cum iis, cum quibus Episcopus, aut
„ Presbyter jusserit, nec ipsi Episcopi,
„ & Presbyteri soli habeant accessum
„ ad hujusmodi fœminas, sed ubi aut
„ Clerici præsentes sunt, aut graves
„ aliqui Christiani; “ quæ eadem verba leguntur in Can. 38. Codicis Ecclesiæ Africanæ. Continentium autem nomine in hoc Canone designari Monachos probant Balsamon, Zonaras, & Alexius Aristenus ex S. Basilio Can. 19 ibi: *Virorum autem professiones non novimus, præterquam siqui seipsos Monachorum Ordini annumeraverunt, qui tacite videntur cœlibatum admittere*.

Can. 3. dist. 99.

Canon 3. dist. 99., qui Africani Concilii nomine apud Gratianum laudatur, eisdem omnino verbis legitur in Can. 26. hujus Carthaginensis Concilii, eisdem itidem verbis in Can. 39. tum Synodi Carthaginensis apud Dionysium Exiguum, tum Codicis Africanæ Ecclesiæ. Video in hoc Canone singularem Africanæ Ecclesiæ disciplinam, in qua ambitionis, & supervacuæ elationis signum videbatur, si qui primam Episcopalem sedem teneret, Episcoporum Princeps, sive Archiepiscopus appellaretur. Voluerunt potius Primatem appellari, seu Primæ Sedis Episcopum.

Can. 3. cau. 1. qu. 4.

Ad Canonem 38. ejusdem Concilii pertinet Can. 3. cau. 1. qu. 4., ubi tamen quædam omissa a Gratiano fuerunt. Integra hæc est sententia: *De Donatistis placuit, ut consulamus Fratres, & Consacerdotes nostros Siricium, & Simplicianum de solis infantibus, qui baptizantur penes eosdem, ne quod suo non fecerunt judicio, cum ad Ecclesiam Dei salubri proposito fuerint conversi, parentum illos error impediat, ne promoveantur sacri Altaris Ministri*. Eadem verba leguntur apud Dionysium Exiguum, necnon in Codice Canonum Ecclesiæ Africanæ Can. 47. Ex his plane verbis constat in hac Donatistarum infantium caussa nihil peculiariter definitum fuisse in hoc Carthaginensi Concilio, sed expectandam Siricii Romani Pontificis, nec non Simpliciani Mediolanensis Episcopi fuisse sententiam. Neque sane novum erat eo tempore Episcopis in Concilio convocatis aliorum Coepiscoporum præsertim in gravissimis caussis expectare sententiam. Sic Toletanum Concilium 1. circa finem 4. sæculi celebratum proferri posset, in quo ita legitur: *Expectantes pari exemplo, quid Papa, qui nunc est, quid Sanctus Simplicianus Mediolanensis, Episcopus reliquique Ecclesiarum rescribant Sacerdotes*. Quæ si ita sunt, occur. Gratianus nobis exhibet

alium Canonem ejusdem Concilii, ex quo res definita prorsus adparet in Can. 4. eadem qu. 4. causa 1.? Hunc sane Canonem frustra inter Canones Concilii, frustra apud Dionysium Exiguum, frustra in Codice Africanæ Ecclesiæ requirimus. Quamobrem perspicuum est illum editum fuisse posteriore manu, atque ad complendam Carthaginensium Patrum sententiam, dubitationemque omnem de medio tollendam adjectum. Quicumque autem sit ejusdem Canonis auctor, rem sane optimam peregisset, si undenam Concilii sententiam absolutam acceperit, significasset, si forte Siricii, & Simpliciani responsa perspexerit, si additamenta Concilio facta a Patribus Carthaginensibus sciverit. Ego sane non dubito, quin talis demum insederit Carthaginensibus Episcopis sententia, qualis in dicto Canone 4. clarissime exprimitur. Etenim ipsi Carthaginenses Patres summa semper cum benignitate, atque clementia cum Donatistis egerunt, propterea que in dubio abs juris rigore deflectere hac in re voluisse præsumendi sunt; ut scilicet usu dein receperint, ut infantes Donatistas ad Ecclesiam conversos ab Ecclesiasticis gradibus non repellerent. Scio quidem initio, statim ac Donatistarum hæresis in medium erupit, Africanos Episcopos austeritate gravi usos fuisse adversus concitatum schisma, ipsosque schismaticos; Hinc in Concilio Hipponensi anni 393. Can. 41. definitum est, ut Donatistæ Clerici ad fidem reversi non in Clericorum numerum, sed tantum inter Laicos reciperentur, iis Episcopis tantum exceptis, qui una cum plebe sua ab hæresi recessissent. In hoc, de quo agimus Carthaginensi Concilio, controversia esse cœpit, distractis hinc ad benignitatem, illinc ad severitatem disciplinæ Episcoporum animis, de infantibus apud Donatistas natis, num ad Ecclesiasticos ordines promoveri valerent; At deinde tempore Anastasii Papæ circa annum 401. mitius agi cœpit, quo facilius Donatistæ ad unitatem reverterentur, inductumque fuit, ut unusquisque ab hæresi Donatistarum reversus, ita reciperetur in Ecclesiam, ut hæresis nulla ratione ei officeret, propterea que singuli Clerici in suis ordinibus, quasi postliminii jure consisterent. Ita cautum scimus in Concilio Africano anni 401., cujus canones habemus in codice Ecclesiæ Africanæ a numero 65. usque ad numerum 85. Itaque si progressu temporis lenius agi cæptum est cum Donatistis, verosimile est dubitationem illam in Carthaginensi, de quo agimus, Concilio subortam, ita demum resolutam fuisse, ut benignius cum iisdem ageretur, atque ad sacras etiam ordinationes admitterentur, qui infantes apud illos baptizati fuissent. Legi possent ad hanc rem præcipue canones 66. 68. & 69. Codicis Ecclesiæ Africanæ. Etsi igitur, qui canonem 4. cau. 1. qu. 4. descripsit primus, non omnino certum Africanæ Ecclesiæ monumentum nobis adtulerit, non erit tamen omnino damnandus, quod forte mentem Carthaginensium Episcoporum, qualis postea ex consuetudine recepta illius Ecclesiæ adparuit, nobis exposuerit.

Can. 4. cau. 1. qu. 4.

In canone 10. ejusdem Carthaginensis Concilii, qui idem est cum canone 15. Concilii Carthaginensis Dionysii Exigui, nec non Codicis Ecclesiæ Africanæ hæc leguntur: „ Hoc etiam placuit, ut a „ quibuscumque Judicibus Ecclesiasticis „ ad alios Judices Ecclesiasticos, ubi est „ major auctoritas, fuerit provocatum, „ non eis obsit, quorum fuerit soluta „ sententia, si convinci non potuerint, „ vel inimico animo judicasse, vel ali„ qua cupiditate, aut gratia deprava„ ti. Sane si ex consensu partium ele„ cti fuerint Judices, etiam a pauciori „ numero, quam constitutum est, non „ liceat provocari. " In his verbis descriptos videmus duos Gratiani canones 34., & 37. cau. 2. qu. 6., quos propterea simul conjungere juvabit, quoties recta utriusque habenda sit interpretatio. Jure autem arguendus est Gratianus, qui in dicto canone 34. particulam negativam omisit, contrariamque omnino sententiam Africanis Patribus affingere non dubitavit, contra quam legatur in omnibus ejusdem canonis exemplaribus, imo etiam contra generales juris regulas, quibus appellatio ab electis judicibus prohibetur. Idem fragmentum optime paucis exposuit Græcus interpres Zonaras, cujus verba hic refero: „ Quod si Judices illi ipsi, qui „ inter se judicio confligantur, accu„ sator nimirum, & reus elegerint, „ quamvis, inquit, pauciores, quam „ præfinitum est, designentur, nempe „ in Episcoporum caussa duodenis, „ Presbyterorum sex, Diaconorum tri„ bus, tamen ab his judicibus damnato „ provocandi facultas non erit, quod „ civi-

Can. 34. cau. 2. q. 6. & can. 37. cau. 2. qu. 6.

„ civiles quoque leges eodem modo sancire, & tertio libro tit. 1. cap. 44., „ & lib. 9. Basilicorum videre est. “ Idipsum scribit Alexius Aristenus in commentario ejusdem canonis ita concludens: *Quomodo qui Judices Ecclesiasticos eligit, quos & sermone, & vita inculpatos esse judicavit, dicens se insipienter, & injuste ab iis judicari, & reprehensionem quandam hominibus Sacerdotalibus ab ipso judicatis adferre admittatur*. Ex quibus sane adparet, unum Gratianum ita depravasse sententiam Africani canonis, ut contrariam omnino reddiderit, & juri difformem arg. l. 27. §. 2. de rec. arb. & l. 1. cod. eod. tit.

Can. 1. cau. 4. q. 5. & can. 1. cau. 4. qu. 6.

Jungendi etiam sunt Canon 1. cau. 4. qu. 5. & Can. 1. cau. 4. qu. 6. uterque enim pertinet ad Canonem 7. ejusdem Concilii, sive Canon. 19. Concilii Carthaginensis apud Dionysium Exiguum; & in Codice Canonum Ecclesiæ Africanæ. Integra Canonis verba hæc sunt: *Aurelius Episcopus dixit: Quisquis Episcoporum accusatur, ad Primates Provinciæ ipsius* (jam superius observavi Primatum nomine eos fuisse appellatos in Africa, qui apud nos Archiepiscopi dicuntur) *causam deferat accusator, nec a communione suspendatur, cui crimen intenditur: Nisi ad caussam suam dicendam electorum judicum die statuta literis evocatus* (ita habet Dionysius, & Codex Africanæ Ecclesiæ: In vulgata editione Concilii hæc verba *electorum judicum &c.* omissa sunt, quorum vice hæc leguntur: *Primatis literis evocatus*. Harduinus autem notat legendum esse, *Electorum judicum die statuta literis evocatus*, & quidem in Codicibus Græcis etiam hoc modo legitur, ut sonet: *Eorum, qui ad judicandum electi sunt, literis evocatus*) *minime occurrerit, hoc est infra spatium mensis, ex ea die, qua eum literas accepisse constiterit: Quod si aliquas veras necessitatis caussas probaverit, quibus eum occurrere non potuisse manifestum sit, caussa dicendæ intra alterum mensem integram habeat facultatem: Verum tamdiu post mensem secundum non communicet, donec purgetur. Si autem ad Concilium universale anniversarium* (id consonat constitutionibus Ecclesiæ Africanæ, ex quibus singulis annis Nationale Afrorum Concilium celebrari mandabatur) *occurrere noluerit, ut vel ibi caussa ejus terminetur; ipse in se damnationis sententiam dixisse judicetur, tempore sane, quo non communicat, nec in sua Ecclesia, vel Parochia communicet* (in vulgatis Concilii exemplaribus legitur: *Nec in sua plebe communicet*; quæ sane verba non abhorrent a pristino loquendi more, juxta quem *plebium* nomine intelligebantur, quas hodie Parochias appellamus, quemadmodum deduci potest ex Can. 27. cau. 7. qu. 1.) *Accusator autem ejus, si nunquam diebus caussa dicendæ defuerit; a communione non removeatur; si vero aliquando defuerit, subtrahens se, restituto in communione Episcopo, ipse removeatur a communione accusator, ita tamen, ut nec ipsi adimatur facultas caussa peragendæ, si se ad diem occurrere non noluisse, sed non potuisse probaverit. Placuit vero illud, ut cum agere cœperit in Episcoporum judicio, si fuerit accusatoris persona culpabilis, ad arguendum non admittatur, nisi proprias caussas, non tamen Ecclesiasticas* (Gratianus hic addit; *vel criminales*, perperam tamen, quemadmodum observarunt Romani Correctores, cum in omnibus Concilii exemplaribus desiderentur) *asserere voluerit*. Cum postremis hisce verbis concordat etiam Canon 129. in Codice Ecclesiæ Africanæ, ibi: *Omnibus, quibus accusatio denegatur, in caussis propriis accusandi licentia non neganda*. Similia etiam statuta exhibentur in Concilio Constantinopolitano Canone 6. si fides sit auctoris Codicis, qui appellatur *Codex Canonum Ecclesiæ universæ*, ibi enim cap. 169. ita legitur: “ Siquis propriam querelam, id- „ est privatam adversus Episcopum mo- „ verit, utpote circumventus, defrau- „ datusve ab eo, aut injuria aliqua ab „ ipso affectus, in ejusmodi accusationi- „ bus nec persona accusatoris, nec re- „ ligio inquirenda est. Oportet enim o- „ mnibus modis Episcopi conscientiam „ liberam esse, & eum, qui se injuria „ affectum dicet, cujuscumque religio- „ nis fuerit, jus suum consequi “.

Can. 27. cau. 7. q. 1.

In eodem Carthaginensi Concilio Canone 20. legitur, quod edidit Gratianus in Can. 27. cau. 7. qu. 1. & quidem eisdem omnino verbis: Monet tamen Harduinus postrema verba ita describenda fuisse ex veteri Codice MS. *supergrediatur in Diœcesim Collega sui*; qua sane ratione melius, & clarius Patrum Africanorum sententia exprimitur. Ferrandus Diaconus eundem Canonem ita perstrinxit in suo Breviario cap. 24. *ut nullus Episcopus plebem alienam usurpet*.

In

Can. 19. cau. 11. qu. 1. & can. 107. de consf. dist. 4.

In Canone 38. ejusdem Concilii legimus duo Gratiani fragmenta, scilicet Canonem 19. cau. 11. qu. 1. & Can. 107. de consecr. dist. 4. hoc ordine dispositos. " Illud autem suggerimus mandatum nobis, quod etiam in Capuensi (*legendum potius* Capsensi) plenaria Synodo videtur statutum, non liceat fieri rebaptizationes, & reordinationes, vel translationes Episcoporum (hic est Canon 107. de cons. apud Gratianum). Nam Cresconius Villarhegiensis Episcopus plebe sua derelicta Tubuniensem invasit Ecclesiam, & usque hodie commonitus, secundum quod statutum fuerat, relinquere eandem, quam invaserat, plebem, contemsit. Adversum istum, quae pronunciata fuerant, confirmata quidem audivimus, sed petimus secundum quod nobis mandatum est, ut digneminii dare fiduciam, quo jam necessitate ipsa cogente liberum sit Rectorem Provinciæ secundum statuta gloriosissimorum Principum adversus illum adire, ut qui miti admonitioni sanctitatis vestræ acquiescere noluit, & emendare illicitum, auctoritate judiciaria protinus excludatur. Aurelius Episcopus dixit: Servata forma disciplinæ, non æstimabitur appetitus, si a vestra charitate modeste conventus recedere detrectaverit &c. " quæ habentur integra in dict. Can. 19. ex iis, quæ nuper descripta sunt in prioribus verbis emendando. Habentur etiam hæc in Codice Ecclesiæ Africanæ, & apud Dionysium cap. 48.

Can. 43. & 44. cau. 11. qu. 1.

Canon 43. & 44. cau. 11. qu. 1. pertinet ad Canonem 9. ejusdem Concilii, sive ad Canonem 15. Concilii Carthaginensis apud Dionysium Exiguum, nec non in Codice Canonum Ecclesiæ Africanæ. Jam Romani Correctores observarunt exemplarium varietatem, in describendo Canone 43. & in Canone 44. adnotarunt, eum non aliud continere, quam summam Canonis præcedentis 43. Itaque de Canone 44. ego non dubito, illum nihil aliud esse, quam summam præcedentis capitis; id enim perspicuum redditur unicuique intuenti vel Concilium Carthaginense Dionysii Exigui, vel Codicem Ecclesiæ Africanæ; utrobique enim antequam Canon 15. describatur, hæc summatim præmittuntur, uti moris est in aliis etiam capitibus. *De diversis ordinibus Ecclesiæ servientibus; ut siquis caussam criminis incurrerit, & abjecerit judicium Ecclesiasticum, debeat periclitari &c.* Quis hæc non videat eadem verba esse, quæ Gratianus retulit in dicto Can. 44.? Deinde sequitur Canon. *Deinde placuit, ut quisquis Episcoporum &c.* Erant itaque illa Collectoris verba, quibus paucis perstrinxerat Canonem, quem erat subjecturus. Ivo Carnotensis Parte 6. cap. 362. Præfationem illam cum verbis Canonis conjunxit, quasi uno eodemque contextu delineanda; Gratianus exinde quasi duos Carthaginenses Canones descripsit. In Canone autem 43. cau. 11. qu. 1. peculiaria etiam nonnulla sunt adnotanda; licet enim eadem Gratiani verba habeantur integra in Canone 9. Concilii Carthaginensis juxta vulgarem editionem, si tamen antiquiores Collectores consulamus, nonnulla sunt, quæ recentiore manu adjecta dici possunt. Ego ut plurimum a Dionysio Exiguo non recedo, præsertim cum hac in parte omnino illi consonet Codex Canonum Ecclesiæ Africanæ. Itaque apud ipsum ita legitur in Can. 15. " Item placuit, ut quisquis Episcoporum, Presbyterorum, & Diaconorum, seu Clericorum, cum in Ecclesia ei fuerit crimen institutum, vel civilis caussa fuerit commota; si relicto Ecclesiastico judicio, publicis judiciis purgari voluerit, etiamsi pro ipso fuerit prolata sententia, locum suum amittat, & hoc in criminali; in civili vero perdat, quod evicit, si locum suum obtinere maluerit ". Quæ sequuntur apud Gratianum, ibi: *Siquidem ad eligendos &c.* in hisce Codicibus penitus desiderantur. Justellus in notis ad suum Codicem Africanum ita de verbis apud Gratianum adjectis scribit: " Quæ quidem verba in omnibus latinis, græcisque codicibus editis, & MSS., quibus in hac editione usi sumus, non habentur, nec in Collectione Dionysii Exigui Moguntiæ edita anno 1525. " Duo sane voluerunt in hoc Canone Africani Patres; primum scilicet, Clericorum levitatem, & procacitatem coercere, qui post caussam in uno judicio agitari cæptam, ad alios Judices confugere adamabant. Alterum ita caussas Clericorum sine strepitu componere in Conciliis Ecclesiasticis, ut omnis contentionum, atque odii inter viros Ecclesiasticos occasio tolleretur.

Can. 1. cau. 12. q. 3.

Canon 1. cau. 12. qu. 3. habetur in Can.

Can. 49. ejusdem Concilii, & quidem eisdem omnino verbis; item in Can. 32. Codicis Ecclesiæ Africanæ, & Concilii Carthaginensis apud Dionysium Exiguum. Eadem sententia passim recepta est in jure Ecclesiastico, Concilio Agathensi Can. 48. Gregorio Magno lib. 9. Epist. 14. Capitularibus Caroli Magni lib. 1. cap. 156. Can. 40. vulgo Apostolorum, quibus addi potest Justinianus in Nov. 131. cap. 13. & Codex Theodosianus tit. de bonis Clericorum.

Can. 6. cau. 14. qu. 4.

Ad compescendam Clericorum quorumdam avaritiam editus est in eodem Concilio Carthaginensi Canon 16. qui apud Gratianum est Canon 6. cau. 14. qu. 4. ibi scilicet Clericis omnino prohibitum est, ne aliquo prætextu contractu mutui abutantur, & usuras accipiant. Refertur idem Canon in Codice Ecclesiæ Africanæ, nec non in Concilio Carthaginensi Dionysii Exigui num. 16. his verbis: *Item placuit, ut Clericus si commodaverit pecuniam, pecuniam accipiat; si speciem, quantum dederit accipiat;* vel: *Si speciem, eandem speciem, quantam dederit, accipiat.*

Can. 5. cau. 15. qu. 7.

Non omnia Carthaginensis Concilii exemplaria eisdem verbis exprimunt Gratianeum Canonem 5. cau. 15. qu. 7. Habetur is in Can. 8. Concilii, tum in Can. 20. in Codice Africano, & apud Dionysium. Vulgata Concilii exemplaria ita habent: *Si autem Presbyteri, vel Diaconi fuerint accusati, adjuncto sibi ex vicinis locis cum proprio Episcopo legitimo numero collegarum* (addit hic Dionysius: *Quos ab eodem accusati petierint*, consonatque in hac parte codex Africanæ Ecclesiæ. Alii autem ex Græco textu ita interpretati sunt: *Adjuncto legitimo numero electitiorum Episcoporum ex propinquis regionibus, quos ii, qui accusantur, petierunt*). *Idest in Presbyteri nomine quinque, in Diaconi duobus* (Dionysius Exiguus, & auctor Africani Codicis habent: *idest una secum in Presbyteri nomine sex, in Diaconi tres*, quibus consonat Græcus textus, quem ita alii Latine ediderunt: *Idest in dilatione nominis Presbyteri sex, & Diaconi tribus*). *Episcopi ipsorum caussam discutiant eadem dierum, & dilationum, & a communione remotionum* (sunt qui pro hisce postremis verbis: *Et a communione remotionum* legunt: *Et examinationum*) *& discussione personarum inter accusatores, & eos, qui accusantur forma servata. Reliquorum autem Clericorum caussas etiam solus Episcopus loci agnoscat, & finiat.*

Can. 51. cau. 16. qu. 1.

Canon 51. cau. 16. qu. 1. legitur in Can. 42. ejusdem Concilii, item in can. 53. apud Dionysium Exiguum, nec non in codice Ecclesiæ Africanæ his verbis: *Epigonius Episcopus dixit: Multis Conciliis hoc statutum a cœtu Sacerdotali est, ut plebes, quæ in Diœcesibus ab Episcopis retinentur, quæ Episcopos nunquam habuerunt, nonnisi cum voluntate ejus Episcopi, a quo tenentur, proprios accipiant Rectores, idest Episcopos.* Et post multa: *Universi Episcopi dixerunt: Placet, Placet.*

Can. 13. cau. 20. qu. 1.

Canon 13. cau. 20. qu. 1. ad nullum ex Carthaginensibus Conciliis pertinere ullo modo potest, licet a Gratiano laudetur nomine Concilii Carthaginensis 3. Cuinam vero Synodo potius tribuendum sit, jam recte indicarunt Romani Correctores, ajentes legi illum potius in can. 19. Concilii Agathensis, cujus verba hæc sunt: *Sanctimoniales, quamlibet vita earum, & mores probati sint, ante annum ætatis suæ quadragesimum non velentur.* Ceterum Concilii Carthaginensis 3. esse non posse facile probatur, si vera sunt, quæ in editionibus ejusdem Concilii leguntur in can. 4. relata apud Gratianum in can. 5. dist. 77. & in can. 14. cau. 20. qu. 1. cum enim ibidem præscribatur, ne ante annum vigesimumquintum Virgines consecrentur, falso adtribuitur eidem Concilio statutum de virginibus ante annum quadragesimum non velandis, ne forte duo decreta invicem adversantia in eodem Concilio affingamus. Ego suspicor inscriptionem Concilii Carthaginensis 3. dicto canoni 13. adjectam e margine in textum irrepsisse. Etenim in veteribus Gratiani exemplaribus can. 14. cau. 20. qu. 1. referebatur quasi ex Concilio Africano 4., cum tamen in can. 5. dist. 77. eadem verba referrentur ab ipso Gratiano ex Concilio Carthaginensi 3. Forte quidam Gratianei codicis studiosus ad marginem ejusdem can. 14. cau. 20. qu. 1. adjecit Concilii tertii Carthaginensis nomen, ut se se referret ad dictum can. 5. dist. 77. Factum deinde fuit, ut marginalis adjectio facta canoni 14. accommodaretur ab imperito quodam Amanuensi canoni 13. unde etiam hodie 13. can. laudetur nomine Concilii 2. Carthaginensis.

Can. 3. cau. 21. qu. 3.

Canon 3. cau. 21. qu. 3. legitur in can. 15. ejusdem, de quo agimus, Carthaginensis Concilii, monet tamen Harduinus ad

ad verbum illud *Procuratores* legendum esse: *Procuratores privatorum*. Et Labbeus testatur integrum hunc canonem in quibusdam vetustis libris ita conceptum esse: *Ut Episcopi, Presbyteri, & Diacones non sint Conductores, aut Procuratores privatorum, neque ullo negotio tali victum quærant, quo eos peregrinari, vel ab Ecclesiasticis Officiis avocari necesse sit*. Dionysius Exiguus in suo Concilio Carthaginensi, nec non Codex Africanæ Ecclesiæ in cap. 16. potius consonant cum Gratiano his verbis: *Item placuit, ut Episcopi, Presbyteri, & Diaconi non sint Conductores, aut Procuratores, neque ullo turpi negotio, & inhonesto victum quærant, quia respicere debent, scriptum: Nullus militans Deo implicat se negotiis sæcularibus*.

Can. 2. cau. 26. qu. 6. Can. 2. cau. 26. qu. 6. legitur quidem eisdem verbis in can. 36. ejusdem Concilii Carthaginensis. Paullo aliter tamen habetur in Codice Canonum Ecclesiæ Africanæ, nec non in Concilio Carthaginensi Dionysii Exigui his verbis can. 6. *Fortunatus Episcopus dixit: In præteritis Conciliis statutum meminimus esse, ut chrisma, vel reconciliatio pœnitentium, nec non & puellarum consecratio a Presbyteris non fiant: Siquis autem emerserit hoc faciens, quid de eo statuendum sit? Aurelius Episcopus dixit. Audivit dignatio vestra suggestionem Fratris, & Coepiscopi nostri Fortunati, quid ad hæc dicitis? Ab universis Episcopis dictum est: Chrisma confectio, & puellarum consecratio a Presbyteris non fiat, vel reconciliare quemquam in publica Missa Presbytero non licere, hoc omnibus placet*. Forte tamen, ut diximus ad can. 1. cau. 26. q. 6. hæc Dionysii, atque Africani codicis verba pertinent ad Concilium Carthaginense, quod vulgo secundum appellatur.

Can. 14. cau. 26. q. 6. & Can. 5. cau. 26. qu. 6. In codice Ecclesiæ Africanæ, item in Concilio Carthaginensi Dionysii Exigui can. 43. ita legimus: *Ut pœnitentibus secundum differentiam peccatorum Episcopi arbitrio pœnitentia tempora decernantur, ut & Presbyter inconsulto Episcopo non reconciliet pœnitentem, nisi absentia Episcopi necessitate cogente. Cujuscumque autem pœnitentis publicum, & vulgatissimum crimen est, quod universam Ecclesiam commoverit, ante absidem manus ei imponatur*. Hic canon in vulgatis Concilii tertii Carthaginensis exemplaribus divisus est in duos, positos numero 31. & 32., quemadmodum etiam apud Gratianum in can. 14. cau. 26. qu. 6., & in can. 5. cau. 26. qu. 7. Verba illa *ante absidem* ita interpretatur Zonaras: *Illud namque ante absidem, idem, ac ante porticum significat*; illum videlicet locum, in quo erat Flentium statio ante Ecclesiam in foribus, sive in atrio, ne statim admitterentur in pœnitentes ad ulteriores pœnitentium gradus simul cum aliis, qui non adeo graviter in Ecclesiæ conspectu deliquerant.

Can. 49. de con. dist. 1. Etiam post Romanam correctionem *ex Concilio Africano* cap. 8. laudatur canon 49. de cons. dist. 1. Legitur ille in cap. 29. Concilii, de quo agimus, Carthaginensis, & quidem fere eisdem verbis, etenim apud Gratianum ubi legitur, *sive Episcoporum, sive ceterorum* in vulgatis Concilii exemplaribus legitur: *Sive Episcoporum, sive Clericorum, sive ceterorum &c.* In reliquis omnino consonant. Monet tamen Harduinus in MSS. quibusdam codicibus desiderari illa verba; *quo cœna Domini celebratur*. Ego arbitror a Gratianea editione non esse in hoc loco recedendum, cum prorsus concordet cum Concilio Carthaginensi Dionysii Exigui, & cum codice canonum Africanæ Ecclesiæ cap. 41. Sane jam viguit in Ecclesia antiquissima consuetudo, ut Sacramentum Altaris nonnisi abs jejunis susciperetur, quemadmodum perspicue deduci potest ex Epistola S. Johannis Chrysostomi ad Cyriacum Episcopum. Sed peculiaris fuisse deducitur Africanæ Ecclesiæ consuetudo, ut aliud in Cœna Domini servaretur. Adfero huc verba Concilii Trullani in can. 29. ibi: " Carthaginensis Synodi canon dicit, ut sancta Altaris nonnisi a jejunis hominibus peragantur, excepto uno die in anno, in quo Cœna Domini peragitur; tum fortasse propter aliquas in iis locis occasiones Ecclesiæ utiles Patribus hac dispensatione usis. Cum nihil ergo nos inducat, ut accuratam diligentiam relinquamus, apostolicas, ac paternas traditiones sequentes, statuimus, non oportere in quadragesima postrema septimana quinta feria jejunium solvere, & totam quadragesimam injuria afficere. Quod autem subditur in Carthaginensis canone de commendationibus defunctorum, ad sepulturas pertinet, quæ cum vespere fieri solerent, quidam putabant ea occasione religionis, religiosæque pietatis favore posse tum sacra celebrari etiam a

non

non jejunis, quod tamen Carthaginenses Patres reprobarunt, sancientes tum defunctos solis orationibus Deo a fidelibus commendari.

Can. 5. de cons. dist. 2.

Canon 5. de cons. dist. 2. in canonibus ejusdem Concilii Charthaginensis legitur num. 24. eisdem omnino verbis, quæ habentur apud Gratianum. Monet tamen Labbeus in vetustis codicibus ita haberi: *Ut in Sacramentis Corporis, & Sanguinis Domini nihil amplius offeratur, quam ipse Dominus tradidit, hoc est panis, & vinum aqua mixtum. Primitia vero, seu mel, & lac, quod uno die solemnissimo pro infantis mysterio solet offerri, quamvis in Altari offeratur, suam tamen habet propriam benedictionem, ut a Sacramento Dominici Corporis, aut Sanguinis distinguantur, nec amplius de primitiis offeratur, quam de uvis, & frumentis*. Eadem fere verba habentur tum apud Dionysium Exiguum in Concilio Carthaginensi, tum in codice Ecclesiæ Africanæ can. 37. exceptis tantummodo illis verbis; *uno die solemnissimo pro infantis mysterio*, alii autem ex Græco textu ita explicarunt; *illud vero ad infantium mysterium, quidam sic intelligunt, ut ea parvulis sacrorum mysteriorum loco præbeantur, quod ego quidem haud probaverim. Alii vero quasi lac primitiarum nomine propter infantes, quippe qui solo lacte alantur, offerri solitum fuerit*. Ego sane existimaverim huic canoni maximam lucem attulisse Labbeum in sua adjectione ex vetustis codicibus depromta, ubi asseruit legi hæc verba; *uno die solemnissimo pro infantis mysterio*: Designatur enim hoc in loco, consuevisse olim lac & mel unico die solemnissimo in Ecclesia offerri, videlicet die nativitatis Dominicæ, cujus festivitas jure appellari poterat *infantis mysterium*; atque hæc oblationum species apta maxime erat ad significanda Pastorum munera, quæ Domino servatori recens nato oblata fuerunt. Quidquid sit de hujusmodi, ceteroquin plana, & accommoda interpretatione, exhibetur hoc in fragmento vetus illa disciplina, qua receptum erat, ne aliud in altari sacrorum tempore offerretur, quam uva, & frumentum, utpote quæ sola cum Sacrificio convenire quodammodo possunt; & quidem de hac oblatione juxta veteres ritus plura adnotant viri eruditi ad interpretationem canonis 3. & 4. inter eos, qui Apostolici nuncupantur.

Can. 96. de cons. dist. 2.

De canone 96. de cons. dist. 2. vix est, quod peculiariter dicamus. Habetur eisdem omnino verbis in canone 35. ejusdem Concilii Carthaginensis. Videtur autem depromtus ex Fulgentio Ferrando, in cujus breviario num. 170. ex Concilio Carthaginensi tit. 42. referuntur hæc verba: *Ut Scenicis, atque histrionibus reconciliatio non negetur*. Ceterum in canone 63. Concilii Carthaginensis apud Dionysium Exiguum, & in Codice canonum Africanæ Ecclesiæ nonnulla leguntur, quæ plurimum ad hanc eandem rem faciunt his verbis, *Et de his etiam petendum, ut siquis ex qualibet ludrica arte ad Christianitatis gratiam venire voluerit, ac liber ab illa macula permanere: non eum licet a quoquam iterum ad eadem exercenda reduci, vel cogi*. Clarius etiam id habetur in can. 45. rursus apud Dionysium Exiguum, & in Codice Africano, his tamen verbis, ex quibus his conjungendus est can. 75. de cons. dist. 4. *Ut ægrotantes, qui pro se respondere non possunt, cum voluntatis eorum testimonium sui periculo proprio dixerint, baptizentur. Ut scenicis, atque histrionibus, ceterisque hujusmodi personis, vel apostaticis conversis, vel reversis ad Deum gratia, vel reconciliatio non negetur*. Dictus autem canon 75. habetur in can. 34. ejusdem Concilii Carthaginensis, cujus varietatem jam Romani Correctores adnotarunt. Labbeana editio ita exhibet: *Ut ægrotantes, si per se respondere non possunt, cum voluntatis eorum testimonium hi, qui sui sunt, periculo proprio dixerint, baptizentur*. Alii ex Græco textu ita sententiam Concilii explicaverunt. *Ut qui sunt infirmi, & pro se respondere non possunt, tunc baptizentur, quando voluntate sua de se proprio periculo dixerint*. Posteriora illa canonis Gratianei verba: *Similiter & de pœnitentibus agendum est*, cum in nullo alio Codice reperiantur, facile est suspicari, a Gratiano edita fuisse, qui ea, quæ de baptismo constituta sunt, ad pœnitentiæ Sacramentum produxerit.

Can. 75. de cons. dist. 4.

De Canonibus Concilii Carthaginensis, quod quartum dicitur apud Gratianum.

Quod apud Gratianum appellatur Concilium Carthaginense quartum, fuit illud universale totius Africæ, ad quod convenisse perhibentur sub Aurelio Carthaginensi Episcopi numero 214. inter quos & S. Augustinus Hipponensis Episco-

scopus subscripsit. Incidit autem in consulatum Honorii, & Euthichiani, qui concurrit cum anno 398. regente Romanam Ecclesiam Anastasio. In vulgatis Conciliorum editionibus centum & quatuor huic Concilio canones tribuuntur, atque exhibentur; eorundem tamen nemo ex antiquis Scriptoribus meminit: Non Fulgentius Ferrandus in sua breviatione canonum, non Dionysius Exiguus; imo nec in ipso Africanæ Ecclesiæ Codice aliquid reperitur, quod ex hoc Concilio depromtum videri possit. In tanto veterum silentio gravis mihi suspicio suboritur, acta hujus Concilii apocrypha esse, nomine saltem, item præfatione, & subscriptionibus Episcoporum, in quibus Aurelii Carthaginensis, aliorumque Africanorum Antistitum nomina reperiuntur. Primus, qui canones ibi descriptos nomine Concilii Carthaginensis laudavit fuit Egbertus Eboracensis Episcopus, qui vivebat circa annum 740. deinde Regino, Burchardus, Anselmus Lucensis, Ivo, & Gratianus laudaverunt. Quis porro verosimile esse posse arbitretur Concilium istud, ceteroquin, ut ajunt, universale totius Africæ, vetustissimos latuisse Collectores, ipsum etiam Ferrandum, nec fuisse in Codice Africanæ Ecclesiæ insertum? Augent suspicionem meam quædam observationes, quæ ex veteribus MSS. in quibus hujus Concilii acta reperiuntur, depromi facile possunt. Etenim antiqui diversis nominibus inscripserunt eos canones, & acta, qui huic Carthaginensi Concilio hodie tribuuntur. Alicubi appellantur: *Statuta Ecclesiæ antiqua*. Ita in MS. Codice Corbejensi, & in alio Bibliothecæ Parisiensis Collegii Societatis Jesu; in quibus MSS. etiam desideratur præfatio, in qua Aurelii Carthaginensis nomen habetur. Alibi, ut in MS. Barberiniano, quemadmodum notatur in editione Labbeana, hæc est inscriptio: *Statuta Orientis antiqua*; cui inscriptioni etiam consonat Atto Vercellensis Episcopus (vivebat is circa annum 945. ejusque opuscula habentur in Spicilegio Dacheriano), quippe apud ipsum appellantur: *Statuta Orientalium* in epist. 8. Qui autem fieri potest, ut Orientali Ecclesiæ tribuerentur, quæ in Africana Ecclesia erant constituta? Addo his reperiri quædam in hisce actis ac canonibus, quæ posteriori potius ætati conveniunt; etenim in can. 1. leguntur quædam fidei formulæ, quæ ad damnandam Euthychetis hæresim postea exortam plurimum faciunt; ac proinde perspicue innuunt, illud fragmentum Concilio Carthaginensi anni 398. tribui nullatenus posse. Præterea in eodem can. 1. hoc ab Episcopo inquirendum decernitur: *Si in baptismo omnia peccata, idest tam illud originale contractum, quam illa, quæ voluntarie admissa sunt, dimittantur?* Quæ sane præsupponere videntur jam exortam hæresim Pelagianam; at vero Pelagius nonnisi anno 412. legitur damnatus, aut in Africam venisse, nisi post annum 411. Quibus omnibus addi potest formulas in hoc Concilio expressas non convenire ullo modo cum illis, quæ in aliis ejus temporis Africanis Conciliis conspiciuntur: Nec enim Episcoporum identidem interrogantium, consulentium, ac demum definientium verba inter canonum statuta occurrunt, quemadmodum in ceteris. Demum si canones hujus Concilii omnes considerentur, libellus potius videtur ad ceremonias quasdam Sacramentales confectus; quam Synodales definitiones, quæ olim ut plurimum ardua disciplinæ capita, prout res incidebat, constituta continebant. Hæc omnia simul juncta, atque ad rectam rationem exacta, si non prorsus apocrypha docebunt hujus Concilii acta, saltem vero maxime suspecta faciunt, ut de eorundem auctoritate, aut origine facile dubitare quispiam possit. Ceterum adeo ego non audeo, ut canones, quales in ea Synodo describuntur, penitus respuam, ac illos veneratione aliqua dignos minime censeam. Sunt enim illi veteri canonum disciplinæ maxime accommodati, ac plurimum veteri juri Ecclesiastico observando studiosis inserviunt. Si ergo Africanis Patribus, aut quarto sæculo tribui neutiquam possunt, forte alterius erunt Concilii, alterius cujuspiam Ecclesiæ, atque etiam sexti, septimive sæculi monumenta.

Est hoc meum generatim de canonibus hisce judicium, unde liquet, quænam penes me sit de Gratianeis exinde perceptis fragmentis generalis opinio. Nunc ad singula venio; atque in primis agnosco Gratianeum canonem 9. dist. 18. haberi in canone 21. hujus Concilii his verbis: *Ut Episcopus ad Synodum ire, non sine satis gravi necessitate inhibeatur* (duas illas voculas *non sine* monet Harduinus in veteribus MSS. desiderari), *sic tamen, ut in sua persona legatum mittat, suscepturus, salva fidei veritate, quidquid Synodus statuerit*. Integra hæc

Can. 9. dist. 18.

ver-

verba descripsi, ut agnoscatur varietas Codicum, & præsertim Gratianeæ editionis, a qua tamen hac in parte recedendum non esse censerem.

Can. 2. dist. 23. Can. 2. dist. 23. legitur in can. 1. hujus Concilii Carthaginensis, legitur præterea in libro Romani Ordinis cum hac inscriptione: *Ex Ecclesiasticis statutis*; quod magis, magisque probat apud veteres hosce canones non consuevisse nomine alicujus Concilii Carthaginensis laudari. Ubi de Romano Ordine peculiari capite agam, nonnulla præcipue de hoc canone attingam. Hoc in loco adnotasse sufficiat, postrema hujus canonis verba cum vulgatis Concilii editionibus consonare; verum apud Reginonem lib. 1. de Eccles. disciplinis cap. ult. Burchardum lib. 1. cap. 8. & Ivonem part. 5. cap. 62. compendio quodam fuisse perstricta, ibi: *Cum in his omnibus examinatus planiter instructus repertus fuerit, tunc ordinetur.*

Can. 7. dist. 23. Post canonem nuper memoratum sequitur num. 2. can. 7. dist. 23. ubi eadem etiam verba leguntur, excepta voce illa *fundendo*, in cujus vicem habetur in vulgatis exemplaribus Concilii: *fundentes*.

Can. 8. dist. 23. In canone 3. ipsius Concilii sequitur can. 8. dist. 23. cujus verba omnino congruunt cum verbis Concilii usque ad §. *Sicut autem*, qui sane §. meo judicio a Gratiano, aut ab alio quovis Collectore videtur adjectus, præsertim cum etiam omissus fuerit ab Ivone, qui idem fragmentum retulerat in part. 6. decreti c. 12. Hæc autem Gratiani, aut alterius cujuscumque adjectio non est ab Ecclesiastica disciplina vetere aliena, cum olim juberentur Sacerdotes cum orario, quoad fieri posset, incedere. Sic apud Reginonem lib. 1. de Eccles. discipl. in principio inquirendum a Presbyteris proponitur: *Si sine stola, vel orario in itinere incedant.* Et in lib. 1. cap. 333. ex Concilio Triburiensi hæc leguntur: *ut Presbyteri non vadant, nisi stolas vel orario induti.* De orario jam alibi superius sermonem habui.

Can. 11. 15. 16. 17. 18. 19. & 30. dist. 23. Sequuntur in eodem Concilio canone 4. 5. 6. 7. 8. 9. & 10. canones 11. 15. 16. 17. 18. 19. & 20. dist. 23. & quidem omnes cum vulgatis Concilii exemplaribus omnino congruunt. Duo tantummodo observatione in ipsis digna sunt. Primum est in dicto can. 15. dist. 23. in illis verbis: *cum aqua, manile, & manutergium*; etenim vulgata Concilii editio ita habet: *urceolum cum aqua, & manile, & manutergium.* Alii autem legere malunt: *urceolum cum aquimanile, & manutergium*; quæ postrema lectio conformior videtur veteri phrasi loquutionis Romanæ; siquidem in usu olim erant aquimanilia, quorum mentio habetur in l. 3. princ. & §. 3. ff. de suppellect. leg. item in l. 19. §. 12. & l. 21. §. 2. de auro, & arg. leg. Erant aquimanilia ita dicta, quod aqua in eis maneret, & ex illis effunderetur in pelves, vel quod apud antiquos ante cibum in usu essent, dum manus aqua perfunderent. Hinc in memoratis jureconsultorum fragmentis aquimanilia inter species argenti escarii relata sunt, nulla alia sane de caussa, nisi quod cœnaturis porrigerentur. Itaque exinde colligitur aquimanile apud Ecclesiasticos viros olim appellatum fuisse vas illud, in quo aqua continebatur parata ad abluendas Sacerdotum manus, cum illi ad sacram Mensam accederent. Alterum quod dignum observatione videtur, pertinet ad dictum can. 17. dist. 23. ubi traditur formula, qua Episcopus exorcistatus ordinem confert. Etenim postrema illa verba *super energumenum, sive baptizatum, sive catechumenum*, non in omnibus codicibus eadem leguntur. In Labbeana editione Concilii adnotatur, in aliquibus ita legi: *super energumenum sive baptizandum*, verba autem illa, *sive catechumenum*, desiderari. Si hæc lectio prævalere deberet, contra quam receptum sit post Gratiani Codicem, facile recipi posset, potissimam exorcistarum potestatem in eo olim fuisse sitam, ut energumenis, idest baptizandis, sive (quod idem & unum est) Catechumenis adessent, variisque orationibus, & exorcismis eosdem præpararent, quemadmodum etiam hodie fieri solet inter ipsos ritus & ceremonias baptismales juxta Rituale Romanum.

Can. 29. dist. 23. Can. 29. dist. 23. habetur in cap. 98. & 99. ejusdem Concilii, ubi tamen pro illis verbis, *nisi ipsis rogantibus*, ita legitur: *nisi ipsis jubentibus*. Regino in Appendice 1. can. 19. refert primam hujus canonis partem ex Concilio Aurelianensi 5. ubi tamen nihil tale reperitur, si fides esse debet vulgatis ejusdem Concilii editionibus.

Can 33. dist. 23. Verba canonis 33. dist. 23. jam Regino Prumiensis sub nomine Concilii Carthaginensis descripserat in cap. 153. libro 2. de Eccles. discipl. Burchardus, & Ivo eadem retulerunt, sed sub nomine

Concilii apud Valentias cap. 101. Gratianus contentus fuit verba eadem recitare, nullum tamen auctorem ipse laudavit, forte quod nollet Ivoni potius, & Burchardo, quam Reginoni, vel e converso morem gerere. Demochares & Contius in editionibus Gratiani ad marginem adnotarunt hunc canonem haberi in can. 13. Concilii IV. Carthaginensis. Hanc notam Romani Correctores e margine in textum transtulerunt. Revera eadem ipsa verba habentur in cap. 13. ejusdem Concilii Carthaginensis.

Can. 6. dist. 24. Cum vulgatis ejusdem Concilii exemplaribus can. 22. consonat canon 6. dist. 24. Animadvertit Harduinus in MSS. veteribus ita legi: *Episcopus consilio Clericorum suorum Clericos ordinet, ita ut civium conniventiam, & testimonium quærat.* Hæc sane disciplina generatim apud Episcopos omnes servata fuit; sed quoniam de Conciliis Carthaginensibus agimus, Sanctissimum Africanum Episcopum laudabo, Cyprianum videlicet, qui in Epist. 5. ad Presbyteros, & Diaconos suos ita scribit: *Ad id vero, quod scripserunt mihi Compresbyteri nostri Donatus, & Fortunatus, Novatus, & Gordius, solus rescribere nihil potui, quando a primordio Episcopatus mei statuerim nihil sine consilio vestro, & sine consensu plebis mea privatim sententia gerere.* Et rursus ibidem: *Quamquam caussa compelleret, ut ipse ad vos properare, & venire deberem, primo cupiditate, & desiderio vestri, qua res in votis meis summa est, tum deinde ut ea, qua circa Ecclesia gubernaculum utilitas communis exposcit tractare simul, & plurimorum consilio limare possemus &c.*

Can. 1. dist. 37. Can. 1. dist. 37. legitur quidem in cap. 16. hujus Concilii; verum utrum apud veteres Patres, præsertim Africanos usu receptus fuerit, maxime dubitaverim. Prohibentur ibidem Episcopi legere Gentilium libros, hæreticorum autem Codices legere jubentur *pro necessitate, & tempore*, vel, uti alii legunt, *pro necessitate temporis*. Verum vel nomine gentilium librorum ii intelliguntur, in quibus de superstitionibus, atque Idolorum cultu ex proposito tractatur, vel ii, qui nihil tale continent, sed vel quid factum fuerit per historiam docent, vel bonarum artium cultoribus prosunt: Si de libris primi generis agatur, non video, cur ab ipsis Episcopo abstinendum foret, cum tamen præcipuum munus Episcopi esset ita studere, ut prædicatione sua gentes potissimum ad Christi fidem adduceret? Quomodo autem adduceret, nisi gentium superstitiones oratione, ac disputatione refutaret? Quomodo tandem refutaret, nisi plenam earundem notitiam habuisset, quam nonnisi ex Ethnicorum eorundem libris haurire potuisset? Saltem vero cur non jubentur Episcopi æque Gentilium, atque hæreticorum libros legere *pro necessitate, aut tempore*, cum eadem tum fuerit Ethnicorum, atque Gentilium oppugnandorum ratio? Si vero alterius generis libros intelligimus, opponitur statim Cypriani, & Augustini exemplum, qui fuere potissima Africanæ Ecclesiæ lumina. Cyprianum memoro in primis, quem latinæ linguæ peritissimum fuisse scimus, ejusque studiosissimum, cujus tamen linguæ elegantiam, integritatemque in solis Gentilium libris adservatam vel illi agnoverunt, qui prima ipsius elementa addiscere potuerunt. Augustinum deinde, cujus opera si legerimus, aureos præsertim libros *de Civitate Dei*, innumera in illis agnoscemus ex Gentilium libris depromta. Neque vero suspicandum, Augustinum aut contra suæ Ecclesiæ canones voluisse delinquere, aut, quod pejus esset, de delicto suo gloriolam quærere, referendo in suos Codices librorum illorum fragmenta, a quorum lectione jussus fuerat penitus abstinere. Qui plura ad hanc rem desiderat, videat Cotelerium in Tom. 2. Patrum I. sæculi pag. 127.

Can. 7. dist. 41. Can. 7. dist. 41. legitur eisdem verbis in canone 14. & 15. ejusdem Concilii, dummodo pro voce illa Gratianea *hospitium* legatur *hospitiolum*. Ex quibus constat, qua mediocritate Episcopi veteres in re præsertim familiari usi fuerint; atque ad hoc ipsum pertinet can. 8. dist. 41., cujus verba leguntur in eadem Synodo cap. 45. Can. 8. dist. 41.

Can. 3. dist. 46. Can. 3. dist. 46. omnino consonat cum canone 56. ejusdem Concilii.

Can. 4. dist. 46. Quæ in can. 4. dist. 46. leguntur, licet consonent cum can. 56. ipsius Concilii, plurimum tamen videntur cum Ecclesiastica vetere disciplina pugnare, si generatim sumantur, non prout jacent apud Gratianum, sed prout ab aliis Conciliorum Collectoribus, & in ipsius integris Concilii exemplaribus referuntur, ibi: *Ut Episcopus accusatores fratrum excommunicet, Etsi emendaverint vitium, recipiat eos ad communionem, non ad Clerum.* Agitur itaque hoc in loco de

de Clericis, qui Clericos accusaturi sunt: At quis dixerit accusationes Clericorum Clericis eisdem apud veteres fuisse interdictas? cum cæteroqui nemo ignoret in Conciliis, præsertim Provincialibus passim receptas esse, atque admissas Clericorum adversus Clericos accusationes. Anne forte apud veteres danda erat Clericis delinquendi impune licentia? Non ita insedit Africanis Patribus in canone 8. Codicis Africanæ Ecclesiæ, ut cetera omittam, ibi enim ita legimus: *Aurelius Episcopus dixit: Placet igitur charitati vestræ, ut is, qui aliquibus sceleribus irretitus est, vocem adversus majorem natu non habeat accusandi. Ab universis Episcopis dictum est. Si criminosus est, non admittatur, placet.* Ab accusando itaque tum demum removendus erat quispiam, quoties & ipse, qui accusaturus esset, crimini fuisset obnoxius; ac propterea generalis esse non poterat disciplina, ut quilibet Clericus alterum Clericum accusare non posset, nisi dicamus apud Africanos, Clericos omnes fuisse sceleribus irretitos. Agnovit hanc difficultatem Gratianus, aut quisquis alius, qui propterea hunc canonem non descripsit, qualis in aliis Exemplaribus Concilii legitur, sed e re esse putavit, si illa verba adjiceret: *qui non probanda fratribus objiciunt*. Sed hic rursus ego maxime dubitaverim, utrum recepta apud veteres generalis hæc regula fuerit, ut excommunicarentur accusatores illi ex Clericis, nunquam etiam in Clerum recipiendi, qui crimina manifestis argumentis probare non potuissent, de quibus Clericos accusavissent.

Can. 5. 6. 7. & 8. dist. 46. Cum canonibus ejusdem Concilii 54., 57., 60., & 67., consonant canones 5., 6., 7., & 8. dist. 46.; observandum tamen est in dicto can. 6. dist. 46. verbum illud *censemus* a Gratiano, vel ab alio quovis Collectore adjectum fuisse, cum non legatur in vulgatis Concilii exemplaribus. Notandum præterea memoratum canonem 5. dist. 46. laudatum fuisse nomine Carthaginensis Concilii in pœnitentiali Romano edito ab Antonio Augustino tit. 4. cap. 14., de quo suo loco sermonem instituam, ubi de pœnitentialibus agendum erit. In eodem autem pœnitentiali pro illis verbis, quæ sunt apud Gratianum: *maxime in Sacerdotibus*, leguntur hæc alia: *maxime a Sacerdotibus*.

Can. 55. dist. 50. De canone 55. dist. 50. nihil est, quod specialiter hoc loco subjiciam. Habetur ille in canone 68., & 69. ejusdem Concilii. Romani autem Correctores jam observarunt, quæ in aliis Codicibus est, verborum differentiam.

Can. 33. & 34. dist. 81. Omnino consonant cum can. 102. & 103. ejusdem Concilii canones 23. & 34. dist. 81.

Can. 5. 6. & 7. dist. 88. Quam alienus debeat esse Episcopus a negotiis sæcularibus, ne forte illorum occasione a curis Ecclesiasticis abstrahatur, apertissime docent canones 5., 6., & 7. dist. 88., quorum verba in omnibus exhibent canones 17. 18., & 20. memoratæ Synodi Carthaginensis.

Can. 1. dist. 90. In eodem Concilio can. 59. statuitur, ad Episcopos pertinere dissidentes Clericos ad concordiam trahere, quam sententiam Gratianus retulit in can. 1. dist. 90., aliquæ tamen Concilii editiones pro illis verbis *per audientiam*, habent: *per audaciam*, existimaverim ego legendum potius, *propter audaciam*.

Can. 2. & 8. dist. 90. Ex canone 93., & 94. hujus Concilii Carthaginensis descriptus est can. 2. dist. 90., quo etiam pertinet can. 8. eadem dist. 90., ubi Gratianus eadem repetiit, forte immemor eorum, quæ tum pridem adduxerat. Hæc eadem ex Concilio Carthaginensi laudaverat Regino in lib. 2. cap. 375., habenturque etiam apud Halitgarium in lib. 4. cap. 31. Similia præterea idem Regino adtulit in lib. 1. cap. 61. ex Concilio Nannetensi, ubi postquam statutum est, dissidentes fideles, qui nolunt reconciliari, ab Ecclesia ejiciendos esse, ita statim subjicitur: *Non enim possumus munus, vel oblationem ad Altare offerre, donec prius Fratri reconciliemur*. Petet forte quispiam, quid significent voces illæ sacrarii, & gazophilacii, & quænam sint inter utramque discrimina. Quod ut dignoscatur, observandum est, olim a fidelibus consuevisse in Ecclesiam oblationes adferri, præsertim vero panem, & vinum caussa consecrationis, aut etiam alias res per Sacerdotem dein benedicendas, ut populo distribuerentur in signum Ecclesiasticæ communionis. Unaquæque res oblata primum in gazophilacio reponebatur ab ipsismet offerentibus, sive in corbona, quemadmodum appellant alii. Deinde a gazophilacio, sive corbona extractæ res a Sacerdotibus in duas partes dividebantur, quarum una Clericis cedebat ad alimoniam, altera vero consecrationi, vel benedictioni destinata, quæ videlicet nitidior esset, & aptior

in

in sacrarium deferebatur, a quo deinde extracta opportuno tempore in Altari benedicenda, aut consecranda collocaretur.

Can. 6. & 7. dist. 90.

Canon 6. dist. 90. consonat omnino cum canone 25. ejusdem Concilii in vulgatis editionibus. Non ita autem consonat cum can. 26. canon 7. ejusdem dist. 90., nitidius enim, & melius exhibent vulgatae editiones: *Statuendum* (legunt alii: *studendum*) *est Episcopis, ut dissidentes Fratres, sive Clericos, sive Laicos ad pacem magis, quam ad judicium cohortentur.*

Can. 3. dist. 91.

Quod Gratianus retulit in can. 3. dist. 91. habetur in can. 49., & 50. Concilii ejusdem. Regino partem ejusdem canonis jam nomine Concilii Carthaginensis retulerat in cap. 181. lib. 1. Qualis sit in diversis Codicibus verborum varietas, jam observarunt Romani Correctores. Ego sane hujusmodi sententias nuspiam auderem Africanis Episcopis attribuere, sed potius tyroni cuipiam Latinae locutionis, Latinam linguam ad sui profectum exercenti. Quis enim credat Africanos Patres, qui maxime pollebant elegantia sermonis, ita loqui: *Clericus, qui absque corpusculi sui inaequalitate vigiliis deest, stipendio privetur?* Num apud Afros Clericorum corpora tenuiora erant, aut delicatiora? Deinde maxime improprium est, infirmitatem corporis appellare *corporis inaequalitatem*. Minus etiam aptum mihi videtur, quod in eodem canone dicitur Clericos ad agriculturam adigendos esse victus, vestimentique parandi caussa, cum nullibi apud veteres, aut in monumentis certis Ecclesiasticae disciplinae quidpiam tale legatur. Quod vero etiam probat, memoratum hunc canonem Concilio huic tribui non posse, illud est, quod in aliis ejusdem Concilii Canonibus idipsum repetatur. Sic in can. 51. legitur: *Clericus quantumlibet verbo Dei eruditus, artificio victum quaerat*; & in can. 53. *Omnes Clerici, qui ad operandum validiores sunt, & artificiolas, & literas discant*. Nulla sane hic mentio occurrit de agricultura, sed potius de artificio, quod sane tale esse debuerat, ut Clericum a rebus divinis non distraheret. Retulit hos canones Gratianus in can. 4. dist. 91., quibus etiam addidit can. 48. & 50. ejusdem Concilii, ut ajunt, Carthaginensis. In can. 48. ita legitur: *Clericus, qui non pro emendo aliquid in nundinis, vel in foro deambulat, ab officio suo degradetur*. Et in can. 50. *Clericum inter tentationes ab officio suo declinantem, vel negligentius agentem, ab officio suo removendum*. Haec verba videtur omnino depravasse Gratianus, aut quisquis alius Gratiano auctor exstitit; quod & Romani Correctores observaverunt, referentes interea canonem 42. ejusdem Concilii ita conceptum: *Clericum inter tentationes officio suo incubantem gradibus sublimandum*; quae verba collata cum canone 50. memorato manifeste demonstrant canonem, prout jacet apud Gratianum, perperam fuisse descriptum, atque propterea ex aliis Concilii exemplaribus emendandum.

Can. 4. dist. 95.

Can. 4. dist. 95. habetur in cap. 36. ejusdem Concilii, ubi tamen desiderantur verba illa *omni anno*. Putat autem Vir Eruditus, pro illis verbis apud Gratianum legendum esse *omnino*. Quando vero in hoc canone decernitur, Presbyteros rurales, sive Parochos a suis Episcopis debere chrisma petere vel per se, vel *per illum, qui sacrarium tenet*, intelligimus facile peti posse per eum, cui cura sacrarii est commissa, sive ille Diaconus sit, sive Subdiaconus, quemadmodum statutum legimus in lib. 7. capitular. cap. 310. ibi: *Non aliis tradendum* (chrisma), *nisi solummodo Presbyteris, vel Diaconis, aut Subdiaconis bene fidelibus. Indignum est enim, ut alii illud suscipiant, nisi illi, qui hoc in tradendo usuri sunt*. Posteriore tempore exolevit haec disciplina, non solum enim aliquando ad petendum chrisma Clerici minores mitti solent, verum etiam Laici, quam tamen consuetudinem quidam recentioris aetatis Episcopi improbarunt; quemadmodum videri potest apud Concilium Dioecesanum Raymundi Episcopi Helonensis anni 1380.

Can. 9. & 10. dist. 95.

Quanto apud veteres Episcopis in honore fuerint, atque esse debuerint Presbyteri, manifeste probant can. 9., & 10., dist. 95., ex ejusdem Concilii canonibus 34., & 35. decerpti. Quod autem ibi dicitur, etiam S. Hieronymi auctoritate confirmatur, qui in Epist. 58. ad Evagrium ita scribit: *Ceterum etiam in Ecclesia Romae Presbyteri sedent, & stant Diaconi, licet paullatim increbescentibus vitiis inter Presbyteros absente Episcopo sedere Diaconum viderim*.

Can. 32. cau. 2. qu. 6.

Nomine Carthaginensis IV. Concilii cap. 7. laudatur a Gratiano can. 32. cau. 2. qu. 6., sed frustra in Africanis Co-

Codicibus, aut Conciliis quæritur. Arbitror Gratianum, qui unus, quoad noverim, hoc fragmentum retulit, aut quemvis alium, qui Gratiano auctor exstiterit, inflexisse ad propositum suum nonnullos canones Africani Codicis; præsertim vero canonem 104., in quo hæc habentur: *Placuit, ut quicumque ab Imperatore cognitionem judiciorum publicorum petierit, honore proprio privetur: Si autem Episcopale judicium ab Imperatore postularit, nihil obsit.* Et in can. 15. statuitur Clericum a proprio loco cadere, quoties ad publica judicia venire voluerit, non potius suam caussam arbitrio Episcopi sine contentione, & fori strepitu definiri. Forte itaque Gratianus putavit sententiam Concilii Africani de Clericis conceptam, qua secularibus judiciis contentionis caussa abstinere jubentur, protrahi posse ad Catholicos omnes, quasi & ipsi prohibeantur caussas suas definiendas subjicere alterius fidei, & religionis judicibus. Ad hanc sane rem nullus huc usque proditus est canon, nec adeo facile Collectores aliqui debent certam jurisprudentiam nonnullis in casibus definitam ad diversos casus similitudinis cujuscumque prætextu extendere, ne forte hac ratione novas leges, novaque privilegia effingendi occasio singulis præbeatur.

Can. 1. cau. 6. qu. 2. In eadem Carthaginensi Synodo, quæ quarta dicitur in cap. 29. legitur can. 1. cau. 6. qu. 2. qui sane, si Carthaginensibus priorum temporum Patribus tribuendus est, referendus est ad illam probatissimam disciplinam, qua in Conciliis Provincialibus accusationes excutiebantur, atque adversus reos Ecclesiasticæ censuræ infligebantur, assignatis unicuique pro rei merito pœnitentiæ gradibus.

Can. 37. cau. 7. qu. 1. Can. 37. cau. 7. qu. 1. consonat quidem omnino cum can. 27. ejusdem Concilii; verum occurrunt utrobique minus propriæ vocabulorum significationes, & minus castigata latinitas ita, ut exinde præconcepta suspicio augeatur, hæc scilicet fragmenta tamquam supposititia redargui posse. Quippe verba illa *fundum poposcerit* vix nono, aut decimo Ecclesiæ sæculo conveniunt. Praeterea nec recte dicitur, Episcoporum translationes fieri posse *Decreto Clericorum, & Laicorum*; Etsi enim Episcopi Clericorum Consilio, populique consensu transferri solerent, nullibi tamen sive Consilium, sive consensus hujusmodi *Decreti* nomine appellatur.

Can. 38. cau. 7. qu. 1. Varia paullisper sunt exemplaria in can. 38. cau. 7. qu. 1., qui depromtus est ex eodem Concilio can. 33., etenim in vulgatis Codicibus, pro illis Gratiani verbis: *Si caussa visitandi ad Ecclesiam alterius Episcopi venerint*, legitur: *Si caussa visitandæ Ecclesiæ ad Ecclesiam alterius venerint*. Utrobique tamen eadem sententia promitur, ut scilicet honor exhibeatur Episcopo, quoties ad alium Episcopum vel amicitiæ, vel Christianæ unitatis significandæ caussa accesserit.

Can. 19. cau. 11. qu. 3. Can. 19. cau. 11. qu. 3. depromtus est ex can. 73. ejusdem Concilii, ubi tamen paullo aliter verba referuntur, quæ jam descripserunt ad eundem canonem Correctores Romani.

Can. 30. cau. 11. qu. 3. Conformis est veteri disciplinæ can. 30. cau. 11. qu. 3. qui omnino consonat cum can. 66. ejusdem Concilii Carthaginensis, quæcumque tandem sit illius auctoritas. Siquidem sæpissime veteres constituisse scimus, ut caussæ Clericorum post Episcopale judicium ad Synodum Provinciæ deferrentur, quemadmodum habetur in can. 28. Codicis canonum Ecclesiæ Africanæ, qui idem est cum can. 28. Concilii Carthaginensis Dionysii Exigui.

Can. 35. cau. 11. qu. 3. In eodem Concilio can. 28. legitur can. 35. cau. 11. qu. 3.; inutiliter tamen videtur prodiisse hujusmodi sententia, nec digna prorsus, quæ tamquam generalis agendi regula in Concilio generali totius Africæ proponeretur. Quænam enim controversia esse poterat, num injusta damnatio tamquam irrita habenda foret, & idcirco in Synodo retractanda? Mihi sane in celebratissimis hujusmodi Episcoporum conventibus non videtur teri potuisse tempus in explicandis rebus clarissimis, & fere synonimis.

Can. 9. cau. 13. qu. 2. Maxime attendenda est sententia canonis 9. cau. 13. qu. 2., quæ eisdem verbis expressa legitur in Carthaginensi can. 95. Mos erat apud Christianos veteres, ut morientes quidpiam Ecclesiis ultima voluntate relinquerent; hæredes tamen avaritia ducti aliquando voluntati defunctorum morem gerere detrectabant, aut in longius tempus differebant. Monentur hic omnes, ne hac de caussa damnentur, *tamquam egentium necatores*. Hæc sane verba quid aliud denotant, nisi bona Ecclesiis ultima voluntate

lantate donata in egentium usus convertenda prorsus esse, & quidem ex eorundem relinquentium mente? Id porro si verum est, maxima apud Clericos habenda est beneficiariorum fructuum, præsertim antiquorum ratio, ne in dispensatione illorum quidpiam adversus piam fundatorum, ut ajunt, voluntatem delinquant.

Can. 1. cau. 14. qu. 1.

Can. 1. cau. 14. qu. 1. his verbis legitur in can. 19. Concilii Carthaginensis: *ut Episcopus pro rebus transitoriis non litiget provocatus*; quæ verba Gratianus pluribus distinctionibus explicare conatur, sed meo judicio parum appositis. Ait in primis Episcopum litigare non debere, ut lucrum captet, posse tamen, si de damno vitando contendat. At hæc distinctio ex eisdemmet canonis verbis enervatur, etenim statuitur, ut ne provocatus quidem litiget. Sane qui provocatur, agit semper de damno vitando, non de lucro faciendo: Siquidem qui provocatur, regulariter possidet, qui autem jam possidet, rei jam sibi partæ periculum subit in controversiis. Videtur agnovisse difficultatem Gratianus, qui statim ad aliam distinctionem confugit, ajendo Episcopum non posse quidem de suis, posse tamen de rebus Ecclesiæ litigare. Sed pejor altera hæc distinctio esse videtur; per quam nomine Ecclesiæ Episcopo conceditur, quod suo nomine denegatur. Etenim ideo Sacri canones litigia, & controversias omnes ab Episcoporum animis amovere voluerunt, quod per lites sæpissime nascantur jurgia, & discordiarum semina excitentur, per quæ Christiana charitas, non refrigescit tantummodo, sed prorsus extinguitur. In hac specie, concedendumne videbitur Episcopo in caussa Ecclesiæ Ecclesiasticam ipsam pacem, tranquillitatemque Christianam, & quidem nomine Ecclesiæ ejusdem disrumpere, quod non conceditur in caussa ipsius propria? Mihi ad interpretationem hujus canonis, qualemcumque demum auctoritatem apud eruditos obtineat, potius placet dicere, ibi moneri Episcopos omnes, ut quotiescumque ad judicium pro re temporali provocati fuerint, non prius ad forenses strepitus accedant, quam cum adversario rem ipsam componere quasi per arbitrium conati fuerint, ut ea ratione omnis controversia dirimatur.

Can. 6. cau. 15. qu. 7.

Jam superius tradebam ad can. 6. dist. 24. eam fuisse Ecclesiæ Africanæ disciplinam, ut Episcopi nihil sine Clericorum suorum Consilio peragerent, quod præsertim ex S. Cypriano demonstrabam. Idipsum exhibet etiam can. 6. cau. 15. qu. 7. qui refertur in can. 23. ejusdem Concilii Carthaginensis; atque cum hoc temperamento arbitror intelligendum esse illud quod dicitur in can. 20. Codicis canonum Ecclesiæ Africanæ ibi: *Reliquorum autem Clericorum* (illorum videlicet, qui infra Diaconos constituti sunt) *caussas etiam solus Episcopus loci agnoscat, & finiat*. Solus, inquam, Episcopus loci, ut non necesse sit advocari alios ex finitimis Diœcesibus, quemadmodum statutum paullo antea fuerat in caussis Presbyterorum, & Diaconorum, non tamen excludatur consilium Clericorum, qui cum eodem Episcopo in eadem civitate unum quodammodo Ecclesiasticum corpus constituere dicebantur.

Can. 11. cau. 18. qu. 2.

Can. 11. cau. 18. q. 2. legitur eisdem omnino verbis in can. 97. hujus ejusdem Concilii.

Can. 35. cau. 24. qu. 3.

In can. 35. cau. 24. qu. 3. exhibentur tres canones Concilii Carthaginensis ejusdem, videlicet 70. 71. & 72. In canone 70. ita habetur: *Clericus hæreticorum, & schismaticorum tam convivia, quam sodalitates evitet æqualiter*. In can. 71. *Conventicula hæreticorum non Ecclesiæ, sed conciliabula appellantur*. Et in can. 72. *Cum hæreticis non orandum, nec psallendum*. Hæc quidem omnia si ad Carthaginense aliquod Concilium revera pertinerent, de Donatistis præsertim intelligenda fore facile unusquisque perciperet, qui eorum schismata tunc temporis Africanam Ecclesiam discidisse apprime noverit.

Can. 11. cau. 26. qu. 5.

In canone 89. ejusdem Concilii ita legitur: *Auguriis, vel incantationibus servientem a Conventu Ecclesiæ separandum. Similiter & superstitionibus Judaicis, vel feriis inhærentem*. Hæc verba paullo aliter retulit Gratianus in can. 11. cau. 26. qu. 5.

Can. 8. cau. 26. qu. 6.

Ex canone 76. & 78. Concilii editus est can. 8. cau. 26. qu. 6. ex quo aperte dignoscitur, qualis habita fuerit pœnitentiæ satisfactoriæ, ut ajunt, apud veteres ratio; etsi enim instante necessitatis articulo quis absolveretur a culpa, non abibat tamen a pœna satisfactionis immunis, quoties supervixisset.

Can. 6. cau. 26. qu. 7.

In can. 6. cau. 26. qu. 7. plures Concilii ejusdem canones congeruntur. Dabo ego distinctos canones. In can. 74. hæc leguntur: *Ut Sacerdos pœnitentiam imploranti absque personæ acceptione pœni-*

tem-

ventiæ leges injungat. In can. 75. *Ut negligentiores pœnitentes tardius recipiantur*. In can. 80. *Omni tempore jejunii manus pœnitentibus a Sacerdotibus imponatur*. In can. 81. *Mortuos pœnitentes Ecclesiæ adferant* (legunt alii: *efferant*), *& sepeliant*. In can. 82. *Pœnitentes etiam diebus remissionis genua flectant*. In can. 79. *Pœnitentes, qui attente leges pœnitentiæ exequuntur, si casu in itinere, vel in mari mortui fuerint, ubi eis subveniri non possit, memoria eorum & oblationibus, & orationibus commendetur*. Consonant hæc cum Gratianeo fragmento exceptis illis verbis, *die autem Dominico*, usque ad vocem *Catholicus*, quæ tamen referenda esse ad can. 64. ejusdem Concilii jamdiu Romanorum Correctorum notæ ipso etiam descripto can. designantur.

Can. 1. cau. 27. qu. 1. De can. 1. cau. 27. qu. 1. nihil dicendum superest post notas Romanorum Correctorum, qui satis eundem exegerunt ad fidem optimorum Codicum juxta can. 104. ejusdem Concilii.

Can. 5. cau. 30. qu. 5. De can. 5. cau. 30. qu. 5. nihil est omnino, quod peculiariter hoc in loco subjiciam. Idem ipse est cum can. 33. dist. 23. de quo superius actum est.

Can. 63. de conf. dist. 1. Aspera sane videtur sententia can. 65. de conf. dist. 1. cujus tamen verba eadem leguntur in canon. 24. hujus Concilii. Exhibet sane Africanæ Ecclesiæ disciplinam ad summum jus aliquando efformatam, quod ipsum dicere possumus ad can. 66. de conf. dist. 1. qui omnino consonat cum can. 88. ipsius Concilii.

Can. 66. de conf. dist. 1.

Can. 67. de conf. dist. 1. Inter Ecclesiasticas ceremonias, præsertim vero Missarum solemnitates, quæ in Ecclesia apud veteres frequentabantur, alia pertinebant ad singulorum, etiam catechumenorum instructionem, utpote in quibus rudimenta fidei tradebantur; alia vero eos tantum spectabant, qui jam baptizati Ecclesiasticæ communionis participes omnino facti fuerant. Hinc est, quod Catechumeni inter medias celebritates extra Ecclesiam dimitterentur, quod dicebatur *Missa Catechumenorum*. Facile ex his intelligitur can. 67. de conf. dist. 1. ubi statuitur omnes, etiam Gentiles, Hæreticos, necnon Judæos in Ecclesiam admittendos esse usque ad Missam Catechumenorum; ut scilicet illi orantium Sacerdotum solertia, ac studio quoquomodo allicerentur ad Catholicam fidem amplectendam. Iste can. 67. consonat omnino cum can. 84. juxta vulgata exemplaria ejusdem Concilii Carthaginensis.

Can. 23. de conf. dist. 3. & Can. 20. de consecr. dist. 4. De can. 23. de conf. dist. 3. & de can. 20. de conf. dist. 4. nihil est, quod singulari indigeat observatione. Consonat ille omnino cum can. 65. iste vero cum canonibus 99. & 100. Concilii ipsius Carthaginensis, quem Gratianus intelligendum vult, quoties nulla necessitas aliter suadeat, quod cum perpetua Ecclesiæ praxi consentaneum est.

Can. 60. de conf. dist. 4. Canon 60. de conf. dist. 4. legitur in cap. 65. ex Carthaginensibus hujus Concilii, verbis tamen paullo diversis ibi: *Baptizandi nomen suum dent, & diu abstinentia vini, & carnium, ac manus impositione crebra examinati baptismum percipiant*. Plane abstinentiæ legem ante baptismum Catechumenis olim impositam fuisse nemo est qui ignorat, cum præsertim ex ipsamet Christi Domini institutione descendat, juxta illud Evangelii: *Agite pœnitentiam, & baptizetur unusquisque vestrum &c.* Quod spectat ad manuum impositionem, erat hæc olim cæremonialis quidam actus, qui baptizandis adhibebatur, de quo S. Augustinus in lib. 2. de peccatorum meritis, & remiss. cap. 26. ita scribit: *Catechumenos secundum modum suum per signum Christi, & orationem manus impositione sanctificari*. Similia quædam leguntur in can. 3. Concilii Matisconensis 2. anni 585. ibi: *Omnes omnino a die Quadragesima cum infantibus suis ad Ecclesiam observare præcipimus, ut impositionem manuum certis diebus adepti, & sacri olei liquore peruncti, legitimi diei festivitate fruantur, & sacro baptismate regenerentur: quo possint & honoribus, si vita comes fuerit, Sacerdotalibus fungi, & singularis celebrationis solemnitate frui*.

Can. 11. de conf. dist. 5. Can. 11. de conf. dist. 5. confectus est ex canonibus 90. 91. & 92. ejusdem Concilii. Sunt singula a singulis secernenda. Dicitur in can. 90. *Omni die Exorcistæ Energumenis manum imponant*: in can. 91. *Pavimenta domorum Dei Energumeni verrant*: & in can. 92. *Energumenis in domo Dei assidentibus victus quotidianus per Exorcistas opportuno tempore ministretur*. Nomine Energumenorum hoc in loco facile intelligi Catechumenos posse mihi persuadeo, præsertim ratione habita illorum, quæ diximus superius ad can. 17. dist. 23. ac tum statim unusquisque intelliget, qualisnam fuerit manus impositio super hujusmodi Energumenos facta juxta ea, quæ nuper dicta sunt ad can. 60. de conf. dist. 4. statim etiam intelliget, quomodo nonnulli ex

Catechumenis prope Ecclesiam sumtibus Ecclesiasticis in communi viverent, ii sorte, qui a patria, aut a parentibus recesserant Christianæ fidei caussa; & quomodo isti humilitatis actibus exercerentur, atque ad Christi baptismum præpararentur, inter cetera vero verrendis Ecclesiis incumbere juberentur.

Can. 12. de conf. dist. 5.

Demum in can. 86. ejusdem Concilii legitur eisdem verbis can. 12. de cons. dist. 5. monet tamen Harduinus in aliquibus Codicibus pro illa voce *conjugibus* legi *conjugalibus*, quod tamen non videtur sententiam Concilii immutare. Sane cum superius agnoverimus ex can. 60. de cons. dist. 4. Catechumenos pœnitentiis ad Sacramentum baptismatis præparatos fuisse, eandem nunc docemur servatam disciplinam in Neophitis, iis videlicet, qui recens baptismum susceperant; qui adhuc pœnitentiis salutaribus exercebantur, non quod post sacrum regenerationis lavacrum amplius expiari, expurgarive indigerent, sed ut Christianæ Religioni, Ecclesiasticæque disciplinæ magis, ac magis in dies assuescerent.

De Canonibus Concilii Carthaginensis, quod quintum dicitur apud Gratianum.

Non omnium eruditorum una, & communis opinio est de tempore, quo celebratum fuerit Carthaginense Concilium, quod vulgo quintum appellatur. Alii referunt ad Consulatum Cæsarii, & Attici, sive ad annum 398. ac proinde asserunt habitum fuisse ante Concilium Carthaginense, quod quartum dicitur, ex ea ratione, quod Concilium hoc numero quintum, ut vocant, habitum feratur 6. Kalendas Junii, at Concilium vulgo quartum dicatur celebratum eodem anno mense Novembri. Alii vulgatum Conciliorum Carthaginensium ordinem omnino sequentes volunt, hoc Concilium vulgo quintum nonnisi anno 400. vel posterius celebratum. His opinionibus variis occasionem dare potuit, quod Codices, in quibus Concilii ipsius acta descripta sunt, non designent perspicue tempora consularia, cum ita ibidem legatur: *Post Consulatum placuit &c.* aut, ut aliis lubet legere: *Post Consulatum Cæsarii, & Attici placuit &c.* aut cum aliis: *Post Consulatum Flavii Stiliconis.* Non est tamen, cur adeo de tempore sollicititi simus, cum in hac re brevis alicujus temporis ratio nullum negotium facessat. Gravissima est, & maxime venerabilis hujus Concilii auctoritas, sive Episcoporum, qui eo convenerant, numerum spectemus, (subscripserunt autem duo supra septuaginta una cum Aurelio Carthaginensi); sive honorem apud veteres huic eidem Synodo adtributum, cujus sane canones in Codicem, quem vocant Africanæ Ecclesiæ, relatos aliæ etiam Ecclesiæ receperunt, ipsi etiam Græci, qui Græcam interpretationem eorundem elucubrarunt disciplinæ Ecclesiasticæ stabiliendæ, confirmandæve caussa.

Can. 10. dist. 18.

Ex canonibus Gratiani, qui ex hoc Concilio depromti sunt est in primis canon 10. dist. 18. quem Gratianus aliis verbis expressit. Juvabit ex melioris notæ Codicibus canonem integrum restituere. Habemus autem sive vulgaria Concilii exemplaria apud recentiores canonum Collectores, sive Concilium Carthaginense Dionysii Exigui, sive Codicem canonum Ecclesiæ Africanæ. In vulgatis Concilii exemplaribus est numero 10. in Codice Ecclesiæ Africanæ, & apud Dionysium est numero 76. Dionysii verba hæc sunt: *Item placuit, ut quotiescumque Concilium congregandum est, Episcopi, qui neque ætate, neque ægritudine* (verba illa *neque ætate* monet Harduinus in MSS. Codicibus desiderari), *neque alia graviori necessitate impediuntur, competenter occurrant, & Primatibus suarum quarumque Provinciarum intimetur, ut de universis Episcopis vel dua, vel tres turmæ fiant, ac de singulis turmis vicissim quotquot electi fuerint ad diem Concilii instantissime occurrant. Quod si non potuerint occurrere, excusationes suas in tractoria* (legunt alii *tractatoria*, perperam Gratianus *literatorie*) *conscribant; vel si post adventum tractoria* (legunt alii *tractatoria*) *aliquæ necessitates repente forsitan orta fuerint, nisi rationem impedimenti sui apud suum Primatem reddiderint, Ecclesia sua communione debere esse contentos*, (legunt alii ex quibusdam Græcis Codicibus: *ab Ecclesia communione debere esse contemtos*). Ex his emendare juvabit editionem Gratiani. De nomine *tractoria*, sive *tractatoria* satis erudite nonnulla jam adnotarunt Romani Correctores. Paucis ego dicam, epistolas hujusmodi tractorias, sive tractatorias fuisse speciem quandam epistolæ, ut hodie vocant, circularis, ita dictam a tractu, sive circuitu loco-

rum,

rum, in quem mittebantur, atque ut plurimum a Metropolitano, dum Episcopos suffraganeos ad Concilium convocaret. Quod ex Augustino probatur, qui epist. 217. ita scribit. *Tractatoria ad me 5. idus Decembris venit jam finito die, & me valde indispositum invenit, ut occurrere omnino non possem.* Hinc facile percipimus sententiam Carthaginensium Patrum in eo canone expressam. Volebant illi, ut siqui Episcopi justas haberent caussas, quibus excusarentur, ne ad Concilium accederent, ipsas ad calcem tractatoriæ epistolæ, quam a Metropolitano receperant, exprimerent, & sic expressas cum eadem tractatoria epistola ad Concilium mitterent.

Can. 13. dist. 32. & Can. 4. dist. 84.

Ejusdem Concilii canonem tertium duplicem in locum Gratianus retulit, scilicet in can. 13. dist. 32. & in can. 4. dist. 84. sed non utrobique eisdem verbis usus est; immo nullibi integrum, prout in optimis codicibus legitur canonem descripsit. Vulgatæ Concilii editiones exhibent canonem, prout hodie habetur post Romanam Correctionem in can. 4. dist. 84. licet in aliquibus editionibus pro illis verbis: *Secundum priora statuta*, legatur: *Secundum propria statuta*, quæ verba referenda videntur ad canones in præcedentibus Conciliis Carthaginensibus constitutos, qualis adferri potest inter ceteros canon 3. dist. 84. Dionysius Exiguus in suo Concilio Carthaginensi ita canonem edidit numero 25. *Aurelius Episcopus dixit: Addimus fratres charissimi praterea, cum de quorundam Clericorum, quamvis Lectorum* (sunt qui ex Græcis codicibus ita scripserunt: *praterquam lectorum*) *erga uxores proprias continentia referretur; placuit quod & in diversis Conciliis firmatum est, ut Subdiaconi, qui sacra mysteria contrectant, & Diaconi, & Presbyteri, sed & Episcopi secundum propria statuta, etiam ab uxoribus se contineant, ut tanquam non habentes videantur esse, quod nisi fecerint, ab Ecclesiastico removeantur officio. Ceteros autem Clericos ad hoc non cogi, nisi maturiori atate. Ab universo Concilio dictum est: Qua vestra sanctitas est juste moderata, & sancta, & Deo placita sunt, confirmamus.* Qui Græcis codicibus student, notarunt longe aliter referri apud Græcos verba illa canonis: *etiam ab uxoribus se contineant;* ita quippe interpretantur: *in propriis terminis a conjugibus abstineant;* sive ut ait Balsamon ad eundem canonem: *Tempore vicis sua, sive quando tractant sacra.* Nemo autem exinde non videt, Græcos hujusmodi Interpretes voluisse Africanum canonem moribus suarum Provinciarum accommodare, quemadmodum & aliquando Latini Interpretes græcos canones inflexisse ad mores Latinos, jam observavi superius.

Can. 65. dist. 50.

Can. 65. dist. 50. habetur eisdem omnino verbis in canone 11. hujus Concilii, cui etiam consonat can. 27. tum apud Dionysium Exiguum, tum in Codice Ecclesiæ Africanæ apud Justellum, ex quo duo deduci posse videntur. Primum, ne Presbyteri, vel Diaconi in gravia crimina lapsi pœnitentiæ publicæ subjiciantur, quod significatur per ea verba: *non manus tanquam pœnitentibus, vel tanquam fidelibus Laicis imponatur*, quod ea ratione factum est, quia hujusmodi lapsi a Clero penitus removentur, nec duplex omnino pœna pro uno crimine erat imponenda. Alterum, ne rebaptizati ad Clerum admitterentur. Sed non ita canonem descripserunt, qui eundem interpretati sunt, qualis apud Græcos editus est. In Pandectis canonum editis Oxonii ann. 1672. ita habetur: *Similiter confirmatum est, ut si quando Presbyter, vel Diaconus alicujus gravioris criminis convicti fuerint, quod eos sacro ministerio necessario movet, non esse eis manus imponendas, ut pœnitentiam agentibus, vel ut fidelibus Laicis, neque permitti eis tanquam rebaptizatis ad Cleri gradum promoveri.* Quamquam vero in hoc can. ita concepto expresse cautum non videatur, rebaptizatos ad Clericorum gradus non esse admittendos, hæc tamen disciplina quasi firma apud Africanos tum fuisse præsupponitur. Ceterum sub quarti sæculi finem certum est in Africa nonnullos fuisse etiam ex rebaptizatis, qui non Diaconi, & Presbyteri tantum, sed & Episcopi constituti fuerunt, quem veluti gravem abusum luget Felix III. Romanus Pontifex in Synodo Romana anni 487. ibi: *Communis dolor, & generalis est gemitus, quod intra Africam rebaptizatos etiam Episcopos, Presbyteros, Diaconosque cognovimus.* Et in Epistola Synodica ad universos Episcopos: *Ne ex his unquam, qui in qualibet atate alibi, quam in Ecclesia Catholica aut baptizati, aut rebaptizati sunt, ad Ecclesiasticam militiam prorsus permittantur accedere.* Itaque dubium non est in primis apud Africanos fuisse constitutum, ne rebaptizatis honoribus Ecclesiasticis ini-

tiarentur, atque hoc adversus Donatistas, qui quoscumque ad hæresim accedentes etiam in Ecclesia baptizatos rebaptizabant. Quum vero spes fuit, ut facile nonnulli ex Donatistis reverterentur ad fidem, si illis permitteretur ad Ecclesiasticas etiam dignitates pervenire, aliquando benigna dispensatione factum est, ut etiam rebaptizati ad fidem reversi vel ipsas Episcopales Sedes ascendere possent. Porro humanissime apud Afros circa annum 420. actum fuisse cum Donatistis, etiam soluta paullisper Ecclesiasticæ disciplinæ austeritate universa propemodum illius temporis Africanæ Ecclesiæ acta testantur, necnon pluribus in locis S. Augustinus, quemadmodum constare potest specialiter ex can. 25. in fine dist. 50.

Can. 66. dist. 50. Concilio eidem Carthaginensi 5. tribuitur apud Gratianum can. 66. dist. 50. in qui tamen in eo desideratur, quemadmodum etiam desideratur tum in Codice Ecclesiæ Africanæ, tum in Concilio Carthaginensi Dionysii Exigui. Auctorem cujus canonis exhibeo ego Siricium Romanum Pontificem, qui in Epistola ad Himerium Episcopum Tarraconensem cap. 14. apud Dionysium Exiguum eadem omnino habet. Forte vero non Siricii Papæ, sed Carthaginensis Concilii nomen apud Gratianum præfertur, quod ad marginem ejusdem capitis adjectum in quodam Codice fuerit nomen Concilii Carthaginensis V. ut indicaretur similia quædam constituta fuisse in eodem Carthaginensi Concilio; Gratianus autem can. ipsum Concilio Carthaginensi adscripserit. Porro similia quædam constituta fuisse in eodem Concilio patet ex iis, quæ diximus ad can. 65. dist. 50. cui addi posset Africanæ disciplinæ testis Augustinus in can. 25. dist. 50.

Can. 2. dist. 58. Potius ad hoc idem Concilium Carthaginense V. pertinet can. 2. dist. 58. qui idem habetur tum in Concilio Carthaginensi Dionysii Exigui, tum in Codice canonum Africanæ Ecclesiæ cap. 80. cujus verba hæc sunt: *item placuit, ut siquis de alterius monasterio repertum* (vulgati Concilii Codices habent: *receptum*) *vel ad Clericatum promovere voluerit, vel in suo Monasterio Majorem Monasterii constituerit: Episcopus, qui hoc fecerit, a cæterorum communione sejunctus sua tantum plebis communione contentus sit, & ille neque Clericus, neque Præpositus perseveret.* Hinc patet jure optimo expuncta fuisse ex hoc can. a Romanis Correctoribus nonnulla, quæ Gratianus, aut quivis alius, qui Gratiano auctor extitit, adjecerat.

Can. 38. cau. 2. qu. 6. Laudanda est Episcoporum Africanorum prudentia in can. 1. ejusdem Concilii, quem retulit Gratianus in can. 38. cau. 2. qu. 6. & Dionysius Exiguus in Concilio Carthaginensi cap. 59. descripsit, quemadmodum descriptus etiam est in cap. 59. Codicis can. Ecclesiæ Africanæ juxta editionem Justelli. Invaluerat ea ætate, ut controversiæ Christianorum ex antiquo, & fere Apostolico more sine strepitu & figura judicii procul ab jurgiis Sacerdotum arbitrio componerentur, præsertim vero in Conciliis, quorum venerabilis apud omnes debebat esse sententia. Verum cum aliquando contingeret, ut quidam huic sententiæ non acquiescerent, immo ad judicia publica provocarent, illud opportunissimum fuit Carthaginensibus Patribus, ne Clerici, qui aut testes, aut Cognitores in Synodali arbitrio fuerant, ad testimonium ferendum in eadem caussa in publico judicio vocarentur, ne forte quæ in Concilio jam definita fuerant proderentur, atque ita aut uni parti præjudicium fieret, aut Synodale judicium minus decore a publicis judicibus revocatum publice videretur. Ut id definiretur, iidem Carthaginenses Patres a religiosis Imperatoribus postularunt, quorum sane auctoritate publicorum judicum potestas restringenda fuerat. En verba can. prout descripta sunt in Codice Dionysii Exigui necnon in Codice Ecclesiæ Africanæ apud Justellum. Postquam in cap. 58. dictum fuerat: *Instant etiam alia necessitates a religiosis Imperatoribus postulanda &c.* ita subjicitur in cap. 59. *Petendum etiam, ut statuere dignentur, ut si qui forte in Ecclesia quamlibet caussam jure Apostolico Ecclesiis imposito, agere voluerint, & fortasse decisio Clericorum uni parti displicuerit, non liceat Clericum in judicium ad testimonium devocari eum, qui a cognitor, vel præsens fuerit: ut nulla ad testimonium dicendum Ecclesiastici cujuslibet persona pulsetur.* His & paullo obscuram can. sententiam explicasse mihi videor, & Gratianeum can. a Gratiano ipso depravatum ad suam integritatem restituisse.

Can. 21. cau. 7. qu. 1. Can. 21. cau. 7. q. 1. omnino consonat cum vulgatis Concilii exemplaribus can. 5. item cum can. 71. Codicis Ecclesiæ Africanæ, & Concilii Carthaginensis apud Dionysium Exiguum. Cujus ta-

tamen can. sententia conferenda semper erit meo judicio cum can. 12. Concilii Chalcedonensis ibi: *Si autem etiam Civitas aliqua ab Imperatoria auctoritate innovata fuerit, civiles & publicas formas Ecclesiasticarum quoque Parrochiarum ordo consequatur.*

Can. 22. cau. 7. Ecclesia Episcopali vacante, ne Clerus & populus de Episcopi novi electione dissentientes schismate Ecclesiam discinderent, præstituebantur apud Africanos Viri Gravissimi in Civitatibus, quorum opera pacate successoris electio fieret. Appellabantur illi *intercessores*, & *interventores*, qui interea res ipsas Ecclesiasticas administrabant. Ne vero hujusmodi intercessores potestate sibi concessa abuterentur, & diutius vices Episcopi gerere affectarent, cautum præterea, ut, quantocius fieri posset, electionem faciendam curarent, ita ut qui intra annum minime curasset, intercessoris officio caderet, novusque ejus loco intercessor constitueretur. Sunt hæc constituta in can. 8. hujus Synodi Carthaginensis, quem Gratianus eisdem verbis descripsit in can. 22. cau. 7. q. 1. Habentur eadem in can. 74. tum Concilii Carthaginensis apud Dionysium Exiguum, tum Codicis Africanæ Ecclesiæ apud Justellum, quibus tamen in locis pro illis vocibus *anno expleto*, legitur *anno exempto*.

Can. 36. cau. 11. qu. 3. Can. 36. cau. 11. q. 3. legitur in cap. 12. ejusdem Concilii, & in can. 79. Codicis Africani apud Justellum, & Concilii Carthaginensis apud Dionysium Exiguum; ubi tamen pro vocula *vel* legitur hæc alia: *&*; quemadmodum jam Romani Correctores observaverunt. Utile erit & aliam huc loci afferre can. editionem, quam alii exhibent ex Codicibus Græcis his verbis in can. 82. *Rursum decretum est, ut quoties Clericis accusatis, & aliquorum criminum in eos dicto testimonio sive propter probrum Ecclesiæ, sive propter reverentiam (quibus nominibus eis parcitur) sive propter insolentiam hæreticorum, & gentilium exultationem, si, ut par est, caussam suam defendere, & sua probanda innocentia curam gerere voluerint, hoc intra annum excommunicationis faciant. Sin autem intra annum caussam suam purgare neglexerint, nulla eorum deinceps vox omnino admittatur.*

Can. 39. cau. 17. qu. 4. Quod Gratianus in can. 39. cau. 17. qu. 4. refert ex Concilio Carthaginensi cap. 26. habetur in hoc ipso, de quo agimus, Concilio cap. 4. juxta vulgatas editiones, item in can. 26. Codicis Africanæ Ecclesiæ apud Justellum, & can. 26. Concilii Carthaginensis apud Dionysium Exiguum. Quoniam vero hujusmodi exemplaria non omnino invicem consonant, adferam huc, quæ Dionysius habet, cujus verba cum Carthaginensi Codice sunt conformia. *Item placuit, ut rem Ecclesiæ nemo vendat: Quod si reditus non habet, & aliqua nimia necessitas cogit, hoc insinuandum esse Primati Provinciæ ipsius*, (vulgata Concilii Exemplaria ita habent: *Quod si aliqua necessitas cogit, hanc insinuandam esse Primati Provinciæ ipsius*), *ut cum statuto numero Episcoporum, utrum faciendum sit, arbitretur. Quod si tanta urget necessitas Ecclesiæ, ut non possit ante consulere, saltem vicinos testes convocet Episcopos, curans ad Concilium omnes referre suæ Ecclesiæ necessitates. Quod si non fecerit, reus Deo, & Concilio venditor, honore amisso, teneatur.* In vulgatis Concilii Exemplaribus hæc potius habentur: *Quod si tanta urgeat necessitas Ecclesiæ, ut non possit ante Primatem consulere, saltem post factum curiositatem habeat & vicinis Episcopis hoc ante indicare, & ad Concilium referre eas suæ Ecclesiæ necessitates. Quod si non fecerit, reus Concilii venditor teneatur.* Melius alii, & clarius ex Græco textu postrema hæc Concilii verba expresserunt. *Et Deo & Synodo rationi reddendæ obnoxius videbitur venditor, & a proprio honore alienus.*

Can. 3. cau. 21. qu. 5. Can. 3. cau. 21. q. 5. in vulgatis Conciliorum collectionibus legitur eisdem verbis in hoc eodem Concilio Carthaginensi can. 2. Sed observanda necessario sunt, quæ leguntur tum apud Dionysium Exiguum in Concilio Carthaginensi jam sæpius memorato, cum in Codice canonum Ecclesiæ Africanæ apud Justellum can. 62. ubi idem fragmentum habetur. In can. 58. ita exorsi fuerant Carthaginenses Patres: *Instant etiam aliæ necessitates a religiosis Imperatoribus postulandæ: Ut reliquias idolorum &c.* Prosequuntur in can. 59. *Petendum etiam, ut statuere dignentur, si qui forte &c.* Subdunt in can. 60. *Illud etiam petendum, ut quæ contra præcepta divina &c.* Deinde in can. 61. *Nec non & illud petendum, ut spectacula theatrorum &c.* Rursus in can. 62. qui idem est cum hoc can. 3. cau. 21. q. 5. ita legitur: *Et illud petendum, ut statuere dignentur, ut si quis cujuslibet honoris Clericum judicio Episcoporum quo-*

cumque crimine fuerit damnatus, non liceat eum, sive ab Ecclesiis, quibus præfuit, sive a quolibet homine defensari, interposita pœna damni, pecuniæ, atque honoris, quo nec ætatem, nec sexum excusandum esse præcipiant. Ex quibus adparet longe diversam esse canonis editionem apud Gratianum, qui ab ipsis Africanis Patribus constitutum asseruit, quod Africani Patres, ut ab Imperatoribus religiosissimis constitueretur, tantummodo desiderarunt, vel etiam petierunt. Ad hanc rem optime Balsamon Græcus Interpres: *Placuit ergo Patribus Imperatores admoneri, ut statuant pœna pecuniaria, & privationi honoris eos subjici, qui eos defendunt, ac liberant, sive sint Ecclesiastici, sive etiam alii, cujuscumque sint ætatis, vel naturæ*. Huic autem Episcoporum Carthaginensium voto indulsit Honorius Imperator lege lata, quæ habetur in Cod. Theodos. num. 35. tit. de Episcopis, Ecclesiis, & Clericis, translata deinde in l. 14. Cod. Justin. de Episc. & Clericis, quæ lex directa fuit ad Hadrianum Præfectum Prætorio Africæ, & Illyrici.

Can. 10. cau. 23. qu. 3.

Eadem agendi ratio fuit Africanorum Patrum; quum de Pauperum defensoribus adversus divitum nonnullorum potentiam, atque tyrannidem constituendis ageretur. Id liquet ex can. 9. hujus Concilii, qui legitur in can. 75. Codicis Ecclesiæ Africanæ, & Carthaginensis Concilii apud Dionysium Exiguum. Depravaverat illum Gratianus in prioribus verbis in can. 10. cau. 23. q. 3. Sed Correctores Romani juxta optimos Codices emendarunt. Porro Africanorum Patrum postulationi huic morem gesserunt Imperatores, quorum auctoritate constituti fuerunt pauperum defensores, quemadmodum probari posset ex Possidio in vita S. Augustini cap. 12. & ex Gregorio Magno passim in Epistolis, juncta l. 1. & seq. Cod. Theodos. de defensoribus Civitatum.

Can. 26. de consf. dist. 1.

Canon 26. de conf. dist. 1. habetur in can. 14. ejusdem Concilii, item in Codice Ecclesiæ Africanæ, necnon in Concilio Carthaginensi Dionysii Exigui can. 83. ubi tamen pro voce illa: *per villas*, legitur, *per vias*; & pro illis verbis, *aut reliquiæ certæ sunt* legitur, *aut aliquæ reliquiæ sunt*. Jam tum cœperant quidam per somnia, fictasque revelationes, & oracula commentitia superstitiosos cultus inducere, quibus necessario occurrendum erat, ne forte rursus ea occasione induceretur cultus in delubra gentilium, quæ adhuc ædificata manebant in viis sine ornamentis. Id facile ostendi potest ex can. 58. ejusdem Codicis Ecclesiæ Africanæ, ubi leguntur hæc verba: *Instant etiam alia necessitates a Religiosis Imperatoribus postulandæ, ut reliquias Idolorum per omnem Africam jubeant penitus amputari: nam plerisque in locis maritimis, atque possessionibus diversis, adhuc erroris istius iniquitas viget: ut præcipiantur & ipsa deleri, & templa eorum, quæ in agris, vel in locis abditis constituta, nullo ornamento sunt, jubeantur omni modo destrui*.

Can. 24. de consf. dist. 3.

Can. 24. de conf. dist. 3. referendus est ad can. 7. ejusdem Concilii, sive ad can. 73. Concilii Carthaginensis apud Dionysium Exiguum, & in Codice Ecclesiæ Africanæ; ex quibus ita describendus esset: *Item placuit, ut dies venerabilis Paschæ formatarum subscriptione omnibus intimetur. Dies vero Concilii idem servetur, qui in Hipponensi Concilio constitutus est, idest x. Kal. Septembris*. (legunt alii xi. alii *ante x. Kal. Septembris*. Balsamon ad hunc can. scribit, diem 21. mensis Augusti fuisse diem pro celebrando Concilio adsignatam) *& scribendi ad singularum quarumque Provinciarum Primates, ut quando apud se Concilium congregant, istum diem non impediant*.

Can. 111. de consf. dist. 4.

Can. 111. de Conf. dist. 4. in vulgatis Concilii hujus Carthaginensis Canonibus can. 6. habetur, & quidem omnino consonans cum Gratiani exemplaribus a prioribus verbis usque in finem. Ibidem tamen Harduinus monet desiderari in suo antiquo Codice MS. posteriora verba, quæ habentur in vers. *Similiter*. Desiderantur præterea in Codice Canonum Ecclesiæ Africanæ sive Latino, sive Græco, desiderantur etiam in Concilio Carthaginensi Dionysii Exigui, licet ibidem priora verba habeantur cap. 72. Verosimile itaque est versiculum *Similiter* recentiore manu additum esse, postquam præsertim baptismati comparata fuit consecratio Ecclesiarum; Visum enim interpretibus fuit, posse id, quod de baptismate constitutum fuerat, ad sacras Ecclesiarum dedicationes extendi.

De Canonibus Concilii Carthaginensis, quod septimum dicitur apud Gratianum.

Anno circiter 418. orta est controversia in Africana Ecclesia de appellationibus ad Romanum Pontificem, cujus caussa convenerunt Africani Episcopi sub Aurelio Carthaginensi, præsentibus etiam Romani Pontificis Legatis in urbe Carthaginensi. Diu disputata res fuit, atque discussa; statim dirimi non potuit; quod Legati Romanæ Sedis in suæ sententiæ præsidium adduxissent Nicænorum canonum auctoritatem; Africani vero Episcopi respondissent in illis Ecclesiis Nicænos canones non haberi. Hinc oportuit conventum ipsum dissolvere, missis tamen interea legatis ad Græcos, a quibus germanos Nicœni Concilii canones acciperent. Post legatorum reditum, qui Nicænos viginti tantummodo numero canones adtulerant, rursum convenerunt Africani Patres in Concilium, atque anno circiter 419. nonnullos can. ediderunt ad judicia Ecclesiastica pertinentes, quorum hodie quinque habemus in Conciliorum collectionibus. Duabus itaque, ita dixerim, actionibus hoc Concilium constat, altera, quæ præcessit missionem legatorum ad græcos, altera quæ successit. Primam vulgo appellant Concilium Carthaginense VI. secundam Concilium Carthaginense VII. ad quam ut ajebam, quinque canones pertinent. Et quidem gravis etiam est hujus secundæ actionis, sive, ut ajunt, septimæ Synodi Carthaginensis auctoritas; sive quod legati Romanæ Ecclesiæ interfuerint, sive quod regulæ ibidem constitutæ ex sententiis Nicæni Concilii videntur expressæ, sive ex Episcoporum numero, qui multo ultra ducentos convenerant, inter quos fuit etiam Augustinus Hipponensis, sive demum quod nonnulla capita ex iis in Codicem Ecclesiæ Africanæ relata sint, & in Concilium Carthaginense Dionysii Exigui, necnon a Græcis ad utilitatem Orientalis Ecclesiæ traducta fuerint.

Can. 1. cau. 3. qu. 2. In can. 3. hujus Concilii legitur can. 1. cau. 3. qu. 2., & quidem eisdem omnino verbis, cui etiam omnino consonat can. 130. in Concilio Carthaginensi Dionysii Exigui, & in codice canonum Ecclesiæ Africanæ sive Græco, sive Latino cap. 130., vel 131. juxta alias editiones.

C. 1. c. 4. q. 1. & C. 2. cau. 4. qu. 6. Ex can. 1., & 2. ejusdem Concilii depromti sunt Gratianei can. 1. cau. 4. qu. 1., & 2. cau. 4. qu. 6., quæ fragmenta simul conjungi debent, ut unaquæque suis locis accommodentur. Sic habet can. 1., quem retulit Dionysius in Concilium suum Carthaginense cam 128., quique etiam legitur in codice Ecclesiæ Africanæ can. 128. *Placuitque omnibus*, (huc referendus est can. 1. cau. 4. qu. 1.), *quoniam superioribus Conciliorum decretis de personis, quæ admittendæ sunt ad accusationem Clericorum, jam constitutum est, & quæ personæ non admittantur* (habet Dionysius *non admitterentur*) *jam expressum non est, idcirco definimus eum rite ad accusationem non admitti, qui posteaquam excommunicatus fuerit, in ipsa adhuc excommunicatione constitutus, sive sit Clericus, sive Laicus accusare voluerit*. Post hæc sequitur can. 2. in Concilio, cum quo consonat can. 129. apud Dionysium; & in codice Africano, ex quibus supplere debemus eundem can. 1. cau. 4. qu. 1. *Item placuit, ut omnes servi, vel proprii liberti ad accusationem non admittantur, vel omnes, quos ad accusanda publica crimina leges publicæ non admittunt; Omnes etiam infamiæ maculis aspersi, idest histriones, ac turpitudinibus subjectæ personæ, haretici etiam, sive Pagani, sive Judæi; Sed tamen omnibus*, (huic referendus est can. 2. cau. 4. qu. 6.), *quibus accusatio denegatur, in caussis propriis accusandi licentia non neganda*.

Can. 1. cau. 4. qu. 2. Can. 1. cau. 4. qu. 2. legitur eisdem verbis in can. 4. eisdem Concilii Carthaginensis, item in can. 131. Concilii Carthaginensis apud Justellum, & in codice canonum Ecclesiæ Africanæ, ubi tamen pro illis verbis *infra annos 14.* legitur: *intra annos quatuordecim*. Videntur etiam cum hoc can. in ea parte, qua definitur, domestica testimonia recipienda non esse, congruere probatissimæ Juris Civilis Romani regulæ, quemadmodum adparet ex l. 3. cod. de testibus, l. 24. ff. eodem, & apud Paullum lib. 5. sententiarum.

Can. 3. cau. 6. qu. 2. Cum can. 5. ejusdem Concilii Carthaginensis consonat can. 3. cau. 6. qu. 2., item cum can. 132. & 133. Concilii Carthaginensis apud Dionysium Exiguum, & codicis canonum Ecclesiæ Africanæ; etenim ibi can. 132. incipit a prioribus verbis *placuit &c.* usque ad vers. *Quamdiu excommunicato*, a quo inci-

incipit can. 133. Romani correctores observaverunt in Africano Concilio legi adjecta ea verba: *secrete tamen interdicat ei communionem donec obtemperet*; verum arbitror hæc recentiore manu addita esse, cum desiderentur in Concilio Carthaginensi Dionysii Exigui, quod sane antiquissimum est, ut omittam codicem Ecclesiæ Africanæ abs Justello editum, ubi nec etiam habentur.

De canone 11. cau. 11. qu. 1., quem Concilio Carthaginensi 8. tribuit Gratianus.

Can. 11. cau. 11. qu. 1. Romani correctores nomine Concilii Carthaginensis octavi a Gratiano laudati in can. 11. cau. 11. qu. 1. intellexerunt Concilium Milevitanum, quod anno 416. celebratum in Africa dicitur, ea de caussa, quia in Concilio Milevitano cap. 10. eadem verba legantur. Hinc nonnulli ex eruditis vulgo putarunt, Concilium Milevitanum pro Carthaginensi VIII. accipi consuevisse. Ego arbitror non esse recedendum a Gratiani editione, ut scilicet nomen Concilii Carthaginensis retineatur, sive illud octavum sit, sive alio sub numero collocetur; etenim jam initio capitis hujus attigimus modum numerandi Concilia Carthaginensia non eundem apud omnes recipi potuisse. Sane video hunc ipsum can. 11. Gratiani legi apud Fulgentium Ferrandum, & quidem Africanum, subjecto nomine Concilii Carthaginensis num. 43. in breviario his verbis: *ut quicumque Episcopus ab Imperatore publicum judicium postulaverit, honore proprio privetur. Concilium Carthaginense tit. 9.* Præterea apud Dionysium Exiguum in Concilio Carthaginensi, nec non in codice Ecclesiæ Africanæ idem fragmentum tribuitur Concilio Carthaginensi sub Aurelio celebrato Honorio 7., & Theodosio 2. Consulibus, quorum consulatus incidisse fertur in annum 407., quemadmodum constat ex can. 104. dicti codicis, & dicti Concilii apud Dionysium, ubi hæc leguntur: *Placuit, ut quicumque ab Imperatore cognitionem judiciorum publicorum petierit, honore proprio privetur. Si autem Episcopale judicium ab Imperatore postulaverit, nibil ei obsit.* Verba hæc sunt sane eadem cum verbis dicti can. 11. apud Gratianum. Porro vox illa *quicumque* de solis Clericis intelligenda est, quemadmodum verba illa sequentia demonstrant: *honore proprio privetur*; nomen enim *honoris* in Africanis Conciliis Clericalem significat dignitatem. Quod si canonem sequentem etiam inspiciamus apud Dionysium Exiguum, & in codice Africanæ Ecclesiæ, ubi ita legitur: *Quicumque autem non communicans in Africa, si in transmarinis ad communicandum obrepserit, jacturam Clericatus excipiat*; facile intelligemus, ibidem sermonem fuisse de solis Clericis institutum. Omitto Ferrandum Diaconum, qui strictius Carthaginensem canonem intellexit, videlicet de solis Episcopis, uti constat ex ejus can. 43. superius descripto. His addi potest sententia Patrum Carthaginensium in can. 43. cau. 11. qu. 1., cum interpretationibus Græcorum Zonaræ, & Aristeni ad eundem canonem 104. codicis Ecclesiæ Africanæ. Nam, ut aliorum verba omittam, Aristenus ait: *Episcopus, vel Clericus criminibus accusatus, & Ecclesiasticum recusans judicium, & ab Imperatore sæculares judices petens honore suo privabitur.* Porro maxima in hac parte fuit cura, ac sollicitudo Episcoporum Africæ, ne Episcopi, vel Clerici mutuis contentionibus, ac litium jurgiis odia foverent, atque ad publica judicia pergerent, propterea sæpius admoniti sunt, ut si quæ discrimina suborirentur, ea omnia in Concilio proponerentur, atque Episcopali arbitrio finirentur, quasi paterno judicio in caussis filiorum, quemadmodum luculentissime constat ex pluribus canonibus Africanis, iis præsertim, quos editos habemus in codice canonum Africanæ Ecclesiæ.

De Canonibus, quos retulit Gratianus nomine Concilii Carthaginensis unici.

Can. 50. & 51. cau. 12. qu. 2. Nomine Concilii Carthaginensis unici retulit Gratianus can. 51. cau. 12. qu. 2., Addo ego can. 50. ibidem, cum meo judicio uterque can. eundem habeat auctorem. Inquirere sane juvabit, utrum, & ad quodnam Concilium Africanum hæc fragmenta sint referenda, item quomodo contigerit, Concilium illud *unicum* a Gratiano appellari, quando tamen ipsemet Gratianus octo Concilia Carthaginensia numeraverit? Dicerem ego in primis inscriptionem Gratiani fuisse in recentioribus exemplaribus depravatam, ut loco istarum vocum: *Ex Concilio Carthaginensi unico* legendum sit:

sit : *Ex Concilio Carthaginensi V.*, idest *quinto* ; cui immutationi vocum forte occasionem dedisse potuit litera *V.*, quæ & numerum quinarium, & vocem *unicum* designare legentibus poterat; ut exinde quispiam Amanuensis unicum potius, quam quintum Concilium legerit, & exinde unici Concilii nomen in exemplaribus Gratiani editum fuerit. Novum cuipiam non videatur detegere istiusmodi errata in inscriptionibus fragmentorum; nam hujus rei exempium fere simile ego exhibeo in Pandectis, scilicet il 3. ff. de jurisdictione. Vulgatæ editionis inscriptio ita habet: *Ulpianus lib. v. de officio Quæstoris*. Attamen Ulpianum nonnisi unicum, & singularem librum de officio Quæstoris scripsisse constat ex inscriptione legis unicæ ff. de officio quæstoris, quæ ita habet: *Ulpianus lib. singulari de officio Quæstoris*; quamobrem nunquam me pœnituit opinionis meæ in hac parte, cum dixerim erratum ortum fuisse ex litera initiali *S*, quæ & *secundum*, & *singularem* librum designare poterat, proindeque Amanuensem uno in loco scripsisse singularem, alio in loco secundum librum de officio Quæstoris. Eadem itaque ratione contingere potuit, Gratianum, aut quemvis alium recensuisse Concilium quintum Carthaginense, cujus tamen vice alii posteriore tempore legerint unicum. Revera si consulamus codicem Ivonis Carnotensis, facilius hæc mea probabitur opinio, cum ibi hæc ejusdem canonis habeatur inscriptio in parte 3. cap. 239. *Ex Carthag. Concilio V. cap.* IIII. Si itaque hoc modo inscriptionem Gratianeam restituerimus, non erit difficile similem sententiam reperire in Concilio Carthaginensi, quod vulgo quintum dicitur. Eadem enim, quæ habentur in can. 50., & 51. cau. 12. qu. 2. legimus in can. 4. Concilii vulgo quinti Carthaginensis, sive in can. 39. cau. 17. qu. 4., quæ hoc loco non adfero, cum jam superius ex ordine descripserim.

Hæc verosimilia sunt. Dabo etiam certiora, si cui forte huc usque adducta non satis placeant. Gratianus unicum appellavit Carthaginense Concilium illud, quod unicum descripsit Dionysius Exiguus, qui idem est cum codice canonum Ecclesiæ Africanæ; Et quidem improprie Concilium dici potest, cum sit potius plurium Carthaginensium Conciliorum Collectio. Nihilominus tamen, cum placuerit Dionysio Carthaginense Concilium illud appellare, potuerunt posteriores Collectores Dionysium sequuti ad hoc Concilium se referre, atque Concilium Carthaginense unicum nominare. Porro in can. 33. Dionysiani hujus Concilii, necnon codicis Ecclesiæ Africanæ leguntur hæc verba: *Item placuit, ut Presbyteri non vendant rem Ecclesiæ, ubi sunt constituti, nescientibus Episcopis suis, quomodo & Episcopis non licet vendere prædia Ecclesiæ ignorante Concilio, vel Presbyteris suis. Non habente ergo necessitatem, nec Episcopo liceat matricis Ecclesiæ, nec Presbytero rem tituli sui usurpare*. Quicumque hæc contulerit cum dictis canonibus 50., & 51. cau. 12. qu. 2., agnoscet non tantum eandem omnino sententiam, sed etiam eadem verba ibi referri, ut prorsus dubium esse non possit, quin ex eo loco Gratianus eosdem canones descripserit. Quod ut etiam luculentius demonstrem, attendere juvabit inscriptionem integram, qualis apud Gratianum habetur in dicto can. 51. *Ex Concilio Carthaginensi unico cap. ult.* Concilium Carthaginense descriptum a Dionysio Exiguo duas habet partes. In priore describuntur acta, & canones Concilii Carthaginensis sub Aurelio post Consulatum Honorii XII. & Theodosii VIII., VIII. Kal. Junias; fertur autem hoc Concilium celebratum fuisse anno 419., continetque can. 33., post quos ita legitur: *Recitata sunt etiam in iste Synodo diversa Concilia universæ Provinciæ Africæ transactis temporibus Aurelii Carthaginensis Episcopi celebrata &c.* Hinc sequuntur alii canones præcedentium Conciliorum quamplurium. Itaque can. 33. est postremus Concilii Carthaginensis anni 419., in quo explicit prima pars Collectionis Carthaginensis Dionysianæ. Gratianus verba ejusdem can. 33. refert in dictis canonibus 50., & 51. nomine canonis ultimi Concilii Carthaginensis. Quid clarius ergo, quam Gratianum eumdem can. 33. voluisse describere? Addam hoc loco, Fulgentium Ferrandum ejusdem canonis meminisse in sua breviatione cap. 45., ibi: *Ut Episcopi rem Ecclesiæ sine Primatis consilio non vendant. Concil. Carthagin. tit. 5. Concil. Hippon. tit. 9.* Item cap. 95. *ut Presbyteri rem Ecclesiæ sine conscientia Episcopi non vendant. Concilio Anquiritano tit. 15. Concilio Hipponiregiensi tit. 9.* Crisconius Africanus in suo Breviario

Canonico eadem ferme descripsit num. 251., ibi: *Ut Presbyteri rem Ecclesiæ, in qua sunt constituti, non vendant, & nulli Episcopo liceat, rem tituli matris Ecclesiæ usurpare. Concilio Carthaginensi can.* 33.

De aliis Canonibus, quos nomine Carthaginensium Gratianus retulit.

Can. 3. & 4. dist. 74. Nonnulla adhuc supersunt Gratiani fragmenta, quæ generatim aut sub Carthaginensis, aut sub Africani Concilii nomine recensentur. Carthaginensi Concilio can. 31. tribuuntur can. 3. & 4. dist. 74. Hoc sane in loco Gratianus non aliud Concilium intellexit, quam illud quod Carthaginensis nomine recensuit Dionysius Exiguus, quique primam partem constituit in codice Ecclesiæ Africanæ. Hoc Concilium jam diximus celebratum fuisse sub Aurelio anno 419. Ac revera in can. 31. ejusdem Synodi hæc leguntur: *Item placuit, ut quicumque Clerici, vel Diaconi pro necessitatibus Ecclesiarum non obtemperaverint Episcopis suis, volentibus eos ad honorem ampliorem in sua Ecclesia promovere, nec illic ministrent in gradu suo, unde recedere noluerunt.* Hæc sane verba consonant cum dicto can. 3. dist. 74. Dionysius autem Exiguus, sive auctor codicis Ecclesiæ Africanæ, aut quisquis alius ejusdem canonis epitomen ita præposuerat juxta morem Collectorum: *Si qui Clerici ab Episcopis suis promoti contemserint, nec illic maneant, unde recedere noluerunt.* Hæc etiam verba descripsit Gratianus ante canonem Concilii Carthaginensis. Contius vero, qui Gratianeis capitibus numericas notas adposuit, hæc verba a canone Concilii omnino separavit, quasi duo prorsus canones essent, propterea que perperam hodie verba posita sub can. 3. videntur pertinere ad Concilium Carthaginense, & verba posita sub can. 4. videntur reticito ipsorum auctore relata. Facile est ex his unaquæque restituere.

Can. 6. cau. 10. qu. 2. Falso inscribitur nomine Concilii Carthaginensis can. 6. cau. 10. qu. 2., unde etiam simili nomine inscriptum fuit idem fragmentum in cap. 2. de precariis apud Gregorium IX., non solum enim a Carthaginensi Concilio abjudicandum esse, deducitur ex silentio veterum omnium collectorum, qui de hoc fragmento in colligendis Ecclesiæ Africanæ capitibus penitus non meminerant; verum potissimum ex eo, quod precariæ illæ rerum Ecclesiasticarum concessiones, de quibus illic agitur, pristinis illis temporibus, quibus plura Africana Concilia celebrata feruntur, nondum erant in usu, nec constat in Africa unquam in usu fuisse. Non agitur sane ibidem de precario illo, quo Romanæ leges, sive Prætoris edicta tuebantur, contractu videlicet ad nutum revocabili juxta *l.* 1. 2., & 12. ff. de precario, sed de alia contractus specie, quæ labente demum quinto sæculo in Gallia primum, dein in Hispania celebrari cœpit, uti constare potest ex Concilio Agathensi can. 58., Epaonensi can. 18., & Aurelianensi 4. can. 36. Hujus contractus formulam exhibet Marculfus lib. 2. cap. 39. Eveniebat quandoque nonnullos ex nobilibus ob injuriam temporum non solum privata peculia, & familiaria, verum etiam publica Civitatum, quibus præerant, æraria exhausisse, ut Ecclesiasticarum rerum subsidiis, sive ad Clericos, sive ad Monachos pertinentium ad utilitatem aliquando publicam indigerent. Hinc ipsi precario quodam, sive precibus intervenientibus ab Episcopis petebant, ut possent ad certum tempus possessionibus Ecclesiarum, aut Monasteriorum uti, ea primum lege, ut quotannis annuam præstationem in agnitionem dominii Ecclesiæ, vel Monasterio penderent; data deinde fide, ut elapso tempore, quod ut plurimum quinquennium erat, possessiones ipsas restituerent, nisi nova, & urgens necessitas renovari precarium postularet. Et quidem, quousque nulla fraus admissa est, optima habita fuit hujusmodi disciplina. Sed quoniam aliquando aut sine caussa petebantur, aut sine caussa concedebantur etiam ad diuturna tempora hujusmodi precaria, operæ pretium fuit, gliscenti malo, & incommodo Ecclesiarum consulere. Potissimum vero rerum Ecclesiasticarum patrocinium susceperunt Religiosi Imperatores, inter quos fuit Lotharius, qui constituit, ne sine caussa res Ecclesiasticæ precario concederentur, utque sine caussa concessæ auctoritate Episcoporum libere revocarentur. Lotharii constitutio habetur in legibus Longobardorum lib. 3. tit. 10. l. 2., quam eandem constitutionem Gratianus nomine Carthaginensis Concilii in dicto can. 6. recensuit eisdem verbis.

Can. 1. cau. 23. qu. 2. Can. 1. cau. 23. qu. 2. apud Gratianum laudatur: *ex Concilio Carthaginensi, cui*

cui interfuit Augustinus. Falso tamen, quemadmodum jam animadverterunt Romani Correctores, observantes illum potius haberi in can. 25. Concilii Agathensis, & in Capitularibus Regum Francorum, quorum etiam verba retulerunt in ea parte, in qua paullo varia dignoscuntur. Video ego, unde nam Gratianus erraverit in hac inscriptione. Parum ipse sollicitus fuit in editione Ivonis, ex qua canonem istum describebat. Etenim Ivo Carnotensis in parte 8. decreti can. 323. canonem quendam laudavit hac adjecta inscriptione: *Ex Concilio Carthaginensi, cui interfuit Augustinus*; deinde progrediens ad sequentes canones usque ad 328. capitum omnium inscriptiones omisit, ita ut videantur singula ex eodem Concilio Carthaginensi depromta. In canone itaque 328. descripserat verba Concilii Agathensis nulla inscriptione auctoris adposita, forte quod eadem verba jam nomine Concilii Agathensis descripserat superius in eadem parte 8. cap. 231., in quae prospiciens Gratianus, eadem verba in suum codicem relaturus, Concilio Carthaginensi adtribuit, cui Augustinus interfuerat.

De aliis Canonibus, quos generatim Africanorum nomine retulit Gratianus.

Can. 39. can. 2. qu. 6.

Africano Concilio generatim Gratianus praeter ea, quae jam suis singula locis intexui, tribuit can. 39. can. 2. qu. 6. Habetur autem in Concilio Carthaginensi Dionysii Exigui, & in codice canonum Ecclesiae Africanae apud Justellum num. 96., cujus sententia ut commode percipiatur, referendus etiam erit can. praecedens 85. Describuntur illic acta Concilii Carthaginensis celebrati Honorio 7. & Theodosio 2. Augusto Consulibus sub Aurelio Episcopo, quod tempus incidit in annum 407., atque ab initio cautum fuerat, ut, ubi caussa communis totius Africae exigeret, Concilium plenarium fieret Africae totius, conveniretur que in Carthaginensem Civitatem; si quando vero communes non essent caussae, unaquaeque ex illis in sua Provincia discuteretur, ac definiretur. En verba can. 95. *Placuit, ut non sit ultra fatigandis Fratribus anniversaria necessitas: Sed quoties exegerit caussa communis, idest totius Africae, undecumque ad hanc sedem de hac re data litera fuerint, congregandam esse Synodum in ea Provincia, ubi opportunitas persuaserit; caussae autem, quae communes non sunt, in suis Provinciis judicentur*. Deinde statim sequitur can. 96. *Si autem fuerit provocatum, eligat, qui provocaverit, judices: & cum eo & ille, contra quem provocaverit: ut ab ipsis deinceps nulli liceat provocare*. Haec sunt, quae Gratianus retulit in can. 39. cau. 2. qu. 6., cujus exinde clara apparet sententia. Etenim cum statutum esset, non amplius celebrari debere Concilia, ad quae totius Africae Episcopi jamdiu defatigati convenirent, sed uniuscujusque negotia debere in unaquaque Provincia terminari, difficultas suborta statim fuerat de appellationis judicio, ex eo quod antea a Conciliis Provincialibus ad annuum Nationale provocaretur. Ne itaque obessent quieti Episcoporum harum appellationum caussae, definiri oportuit quosdam eligi a litigantibus judices, qui vices Nationalis Concilii gererent, & a quorum sententia omnis appellatio denegaretur.

Can. 9. cau. 11. q. 3.

Ex Africano quoque Concilio refertur can. 9. cau. 11. qu. 3., qui sane pertinet ad Concilium sub Aurelio Carthagine celebratum anno 419. post Consulatum Honorii XII. & Theodosii VIII. Augustorum, octavo Kalendas junias. Istud Concilium est, quod superius diximus constituere primam partem codicis Ecclesiae Africanae, nec non Concilii Carthaginensis Dionysii Exigui. Porro in hoc Concilio cap. 29. ita legitur: *Item placuit universo Concilio, ut qui excommunicatus fuerit pro suo neglectu, sive Episcopus, sive quilibet Clericus, & tempore excommunicationis suae ante audientiam communionem praesumserit, ipse in se damnationis judicetur protulisse sententiam*. Ferrandus Diaconus ad hunc canonem respexisse videtur in sua breviatione canonum cap. 54. his verbis: *Ut si quis Episcopus a Synodo fuerit excommunicatus, communicare non audeat: Et si fecerit, spem restitutionis non habeat*. Attamen subdidit se hoc fragmentum referre ex Concilio Hipponiregiensi. Non pugnant tamen haec, cum familiare fuerit apud Afros eadem in diversis Conciliis statuta renovare. Cum Ferrandi inscriptione videtur consonare codex canonum a Petro Pitteo editus, ubi idem can. insertus est in quodam Concilio hujus notae Consularis: *Pierio, & Ardabore Consulibus in Basilica Lautina*,

tina, quæ nota indicat Concilium celebratum anno 427., & in Hipponensi Civitate, in qua Leontina Basilica erat constituta. Hic ipse can. relatus etiam posteriore ætate fuit inter Capitularia Regum Francorum lib. 5. cap. 30. editionis Parisiensis anni 1677.

Can. 15. *cau.* 16. *qu.* 3. Can. 15. cau. 16. qu. 3. pertinet ad Concilium Carthaginense anni 418. sub Aurelio celebratum Honorio XII., & Theodosio VIII. Consulibus adversus hæresim Pelagii, & Cœlestii; postquam enim ibidem plura constituta fuerint capita adversus eosdem hæreticos de divina gratia, & prædestinatione perperam sentientes, nonnulla subjecta sunt de Donatistis ad unitatem convertendis, quæ exhibentur tum in Concilio Africano Dionysii Exigui, tum in codice canonum Ecclesiæ Africæ a numero 108. usque ad 127. In capite autem 121. hæc leguntur: „ Item placuit, ut quicumque „ negligunt loca ad suam Cathedram „ pertinentia in Catholicam unitatem „ lucrari, conveniantur a diligentibus „ vicinis Episcopis, ut id agere non „ morentur. Quod si intra sex menses „ a die conventionis non effecerint, „ qui potuerit ea lucrari, ad ipsum „ pertineant. Ita sane, ut si ille, ad „ quem pertinuisse videbantur, probare „ potuerit, magis illius electam negligentiam ab hæreticis, ut impune ibi „ sint, & suam diligentiam fuisse præventam, ut eo modo ejus cura sollicitior vitaretur: Cum hoc Judices „ Episcopi cognoverint, suæ Cathedræ „ loca restituant. " Romani Correctores græcum etiam textum adduxerunt cum interpretatione latina. Si forte quispiam peteret, qua de caussa adeo solliciti modo fuerint Carthaginenses Patres, ut Donatistas ad unitatem reducerent, ut pœnam gravissimam Episcopis imponerent, qui conversionem illorum quoquomodo neglexissent: Responderem, ut arbitror, plurimum interfuisse tunc temporis Donatistas, quo citius fieri posset, ad unitatem adducere. Etenim cum Pelagius, & Cælestius novæ hæreseos auctores, sceleris sui consortes undecumque quærerent, facile erat Donatistas adhuc extra communionem existentes Pelagianis accrescere, Catholicos autem in varia schismata dissensionesque divisos difficilius erat adversus hæreses nuper gliscentes remedium opportunum Ecclesiæ Africanæ afferre.

Can. 7. & 8. *cau.* 27. *qu.* 2. Auctor palearum in caussa 27. qu. 2. duo fragmenta inseruit num. 7. & 8., quæ tamen Contius in sua editione debuisset sub uno tantummodo numero juncta comprehendere; Quod enim in cap. 7. legitur nihil aliud est, quam sententia illius, qui conditionem matrimonio adpositam non valere demonstraturus erat ex Africano Concilio; cum tamen nihil hujusmodi in ullo ex Africanis Conciliis reperiatur, aut reperiri unquam possit. Hujusmodi sane fragmenta apud neminem ex veteribus reperiuntur, non tantum in Africano codice, aut Dionysio Exiguo, aut Ferrando, aut Crisconio, qui ceteroquin omnes in describendis Africanis Canonibus fuerunt accuratissimi, sed nec apud ipsos recentiores Collectores Reginonem, Burchardum, & Ivonem; & primum in Gratiani codicibus, & quidem jam per Gratianum absolutis adparuerunt ignoti auctoris manu. Revera ipsorum fragmentorum hujusmodi phrasis nonnisi duodecimo sæculo circa finem, aut initio sæculi 13. convenire potest, quemadmodum nec ipsa disputandi ratio novæ Philosophiæ tunc temporis exortæ accommodata. Ceterum, quæ in dicto can. 7., & 8. traduntur ab auctore Paleæ non satis consonant cum recta præsertim veterum philosophandi ratione. Ait ille, conditionem desponsationi adjectam pro nulla habendam esse, ac si omnino adjecta non fuerit. Nulla de hac re esse potuit apud veteres disputatio, imo nec levissima dubitatio, ut Africanos Patres in Conciliis ob caussas gravissimas congregatos frustra detineret. Imo miror Interpretes nostros in hac re alacriter disputare, atque concludere tandem id receptum esse favore matrimonii, exemplo ultimarum voluntatum, in quibus non omnes quidem, sed impossibiles facto, vel jure conditiones pro non adjectis habentur juxta l. 4. ff. de condit. & demonstr. Itaque quoties dicimus conditiones matrimoniis adjectas nullius esse momenti, non prospicimus legum favorem quendam, quo illæ matrimonia prosequutæ fuerint; sed profectum agnoscimus ex ipsa matrimonii natura, atque substantia. Revera effictus hic legum favor a legibus profectus esset, & quidem post concertationem diutinam; quemadmodum & ultimarum voluntatum favor, unde conditiones impossibiles ab illis detrahuntur post diutinam

Juris-

Jurisconsultorum concertationem obtinuit, arg. d. l. 4. de cond., & demonstr. At de conditionibus matrimonio adjectis nullibi unquam disputatum fuisse liquet, præsertim apud veteres Jureconsultos nullum hujus, aut similis disputationis vestigium adparet, cum tamen iidem in enodandis juris difficultatibus æque subtilissimi essent, atque elegantissimi. Alias vero matrimonii natura, atque substantia exigit conditiones nullas matrimonio adjici posse. Etenim ea indita fuit apud omnes cultiores gentes matrimonio indoles, atque natura, ut, præter quam in ceteris obligationibus regulariter obtineat, duo distincti contractus in eo soleant intervenire, scilicet alter præcedens, qui sponsalium contractus appellatur, alter consequens, qui matrimonium, vel nuptiarum contractus proprie dicitur; uterque autem diversis regulis circumscribitur; præcipue vero hæc sunt utriusque discrimina, ut sponsalia esse nequeant, nisi ubi adhuc matrimonium pendeat; & viceversa non possit matrimonium esse, quousque negotium in futurum adhuc tempus protrahatur. Hac præsupposita matrimonii natura, ecquis non videat frustra disputari de conditione matrimonio adjecta? omnis quippe conditio, utpote quæ obligationem in futurum tempus suspendit, & differt, ipsimet matrimonii substantiæ adversatur, nec sanus quispiam esse potest, qui velit uno eodemque actu matrimonium, idest obligationem de præsenti contrahere, & simul obligationem in futurum tempus differre. Propterea statim ac quis de præsenti consentit, & matrimonium revera contrahit, jam certum est eum nolle actum suspendere, ac propterea nolle matrimonio conditionem adjicere. Itaque res hæc disputationem nullam, aut controversiam pati poterat; & vix digna erat, quæ inter Philosophos, Theologosve duodecimi, aut decimi tertii sæculi Scholarum pulverem agitaret. Concludemus propterea disputationis hujus auctorem paullo recentiorem esse Gratiano, qui ut suæ sententiæ Patronos, ac cultores quæreret, auctoritatem Concilii Africani ostentavit, atque ostentavit eo tempore, quo omnia sine discrimine facile facile recipiebantur. Imo cum sciret Gratianei Decreti maximam esse auctoritatem, in hoc sententiam suam inseruit, nec quidem frustra; etenim suarum sententiarum Interpretes invenit Glossographos, aliosque studiosos, imo etiam canonum Collectores, vel omni exceptione majores, qui in Collectionibus sacrorum canonum optimis easdem insererent, quemadmodum liquet ex cap. 1. extra de conditionibus adpositis.

APPENDIX.

De Concilio apud Valentias.

Subjicio hoc in loco Concilii Valentini fragmentum, quod scilicet hoc nomine a Gratiano refertur in can. 123. de cons. dist. 4., quia non in Valentino Concilio legitur, sed potius pertinet ad Concilium Carthaginense, quod vulgo quartum appellant; immo & istud ipsum agnovit Gratianus, qui eundem canonem retulit ex Concilio Carthaginensi 4. in can. 4. dist. 95., de quo jam superius egimus. Non est tamen, cur in hac parte de Gratiano potissimum conqueramur, cum ante Gratianum Collectores alii, Burchardus, & Ivo Concilium Valentinum pro Carthaginensi potius inscripserint. Forte suspicari licet Collectores hujusmodi errore facti lapsos esse, quod ad marginem inscriptum viderint nomen Concilii Vasensis 2., in cujus can. 3. hæc leguntur fere similia: „ Per singula territoria Presbyteri, vel „ Ministri ab Episcopis, non prout libitum fuerit a vicinioribus, sed a „ suis propriis per annos singulos Chrisma petant appropinquante solemnitate Paschali; nec per quemcumque Ecclesiasticum, sed si qua necessitas, aut „ Ministrorum occupatio est, per Subdiaconem, quia inhonorum est inferioribus summa committi. Optimum „ autem est, ut ipse suscipiat, qui in „ tradendo usurus est. Si quid obstat, „ saltem is, cujus officii est sacrarium „ disponere, & Sacramenta suscipere. " Ad marginem itaque Carthaginensis canonis adjectum fuerat nomen Vasensis Concilii, ut indicaretur similia in Vasensi Concilio legi. At Collectores Concilium apud Valentias pro Vasensi scribere per oscitantiam potuerunt, deinde quod Carthaginensis Concilii erat, Concilio apud Valentias adtribuere.

Can. 123. de cons. dist. 4.

CAPUT XVI.

De Concilio Milevitano.

Postquam de Carthaginensibus Conciliis actum est, juvabit statim de Concilio Milevitano disserere, utpote quod Ecclesiæ Africanæ Concilium est, imo etiam hujusmodi Constitutiones edidit, quæ in Carthaginensibus ipsis Conciliis fuere probatæ. Pertinent autem ad Milevitanum Concilium sequentes Canones.

Can. 3. *dist.* 72. *consonat cum aliis Ecclesiæ Africanæ Constitutionibus.*
Can. 19. *cau.* 2. *q.* 6.) *simul jungendi una cum can.* 15. *cau.* 16. *q.* 3. *& con-*
Can. 33. *cau.* 2. *q.* 6.) *firmati in Concilio Carthag. totius Africæ an.* 418.
Can. 35. *cau.* 2. *q.* 6. *consonat cum aliis Canonibus Ecclesiæ Africanæ.*
Can. 42. *cau.* 11. *q.* 1. *est potius Concilii Toletani* 3.
Can. unica cau. 11. *q.* 2. *referendus ad can.* 42. *cau.* 11. *q.* 1.
Can. 34. *cau.* 11. *q.* 3. *idem est cum can.* 35. *cau.* 2. *q.* 6.
Can. 2. *cau.* 16. *q.* 6. *confirmatus etiam in Concilio Carthaginensi an.* 418.
Can 5. *cau.* 32. *q.* 7. *jam pridem etiam editus in Concilio Carthagin. an.* 407.
Can. 152. *de conf. dist.* 4.
Can. 153. *de conf. dist.* 4.
Can. 154. *de conf. dist.* 4.
Can. 155. *de conf. dist.* 4.
Can. 156. *de conf. dist.* 4.
} *Confirmati omnes in Concilio Generali totius Africæ anni* 418. *adversus Pelagianos, & Cælestianos.*

Concilium Milevitanum Milevi in Numidia apud Afros celebratum est an. 416. atque ad ipsum convenerunt Viri, & morum integritate, & doctrina spectatissimi numero sexaginta, inter quos fuit eximius Ecclesiæ Antistes Augustinus Hipponensis. Potissima Concilii caussa fuit, ut Africanæ Ecclesiæ per hæreses Cælestii, & Pelagii læsæ consuleretur, statuereturque, quemadmodum & de vi divinæ gratiæ, & de liberi arbitrii facultate sentiendum foret. Et quidem id decretum est prioribus Canonibus octo, quibus alii can. usque ad 27. subjecti fuerunt ad disciplinam Ecclesiasticam stabiliendam, quorum omnium auctoritas maximi semper habita fuit apud omnes, præ primis autem apud Africanos ipsos, qui illos fere omnes renovarunt in Concilio totius Africæ 217. Episcoporum anno 418. celebrato, quod vulgo dicitur Concilium Carthaginense 6. apud alias vero Provincias fuerunt maxime venerabiles, illas præsertim, quæ Africanæ Ecclesiæ codices, uti suo loco diximus, receperunt.

Can. 3. dist. 72. In canone 15. hujus concilii habentur verba canonis 3. dist. 72. etsi autem nonnullæ Concilii editiones eadem omnino habeant, quæ apud Gratianum leguntur, tamen in vulgatis exemplaribus ita legimus: *Item placuit, ut quicumque in Ecclesia primum, vel semel legerit, ab alia Ecclesia ad clericatum non teneatur.* Et quidem eisdem fere verbis refertur in Concilio Carthaginensi, quod Dionysius Exiguus suæ Collectioni canonum inseruit, can. 90. ibi: *Item placuit, ut quicumque in Ecclesia vel semel legerit, ab alia Ecclesia ad clericatum non teneatur. Et subscripserunt: Aurelius Episcopus Ecclesiæ Carthaginensis huic decreto consensi, & prælecto subscripsi: similiter & ceteri Episcopi subscripserunt.* Eadem omnino habentur in cap. 90. codicis Ecclesiæ Africanæ Græci, & Latini apud Justellum; ubi ille canon tribuitur Concilio Carthaginensi Arcadio, & Honorio v. Consulibus celebrati, sive anno 402. Huic constitutioni occasionem dedisse arbitror Julianum quendam Episcopum Africanum, qui Clericum Lectorem ordinatum in Mappaliensi Diæcesi, quique jam duobus annis in ea legerat, Epigonio Episcopo subditum ordinavit Ecclesiæ suæ Diaconum. De hac re conquestus fuerat Epigonius in Concilio Carthaginensi consulibus Cæsario, & Attico, sive anni 397. allegans in multis jam Africanis Conciliis illud constitutum fuisse, *ut clericum alienum nullus sibi præripiat Episcopus, præter ejus arbitrium, cujus.*

cujus fuerit clericus, quo proposito Carthaginenses Patres illud Juliani Episcopi factum tanquam iniquum, atque indignum damnarunt. Videsis can. 54. Concilii Carthaginensis apud Dionysium Exiguum, & in codice Africano Justelli.

Can. 19. & 33. cau. 2. qu. 6.

Jungendi simul sunt can. 19. & 33. cau. 2. q. 6. imo etiam huc referri posset can. 15. cau. 16. q. 3. qui nomine Africani Concilii a Gratiano laudatur, atque in hoc eodem Milevitano Concilio etiam legitur in can. 24. simul cum can. 19. & 33. cau. 2. q. 6. postquam enim in Milevitano Concilio can. 24. ea statuta fuerint, quæ legimus in dicto can. 15. cau. 16. q. 3. usque ad illa verba: *Sua cathedra loca restituant*, hæc statim sequuntur: *Sane si Episcopi, inter quos caussa versatur, diversarum sunt Provinciarum, ille Primas det Judices, in cujus Provincia est locus, de quo contenditur. Si autem ex communi placito viciniores elegerint, aut duo eligantur, aut tres. Quod si tres elegerint, aut omnium sententiam sequantur, aut duorum. A judicibus autem, quos communis consensus elegerit, non liceat provocare*; (hæc sunt verba dicti can. 33. cau. 2. q. 6.) *Et quisquis probatus fuerit per contumaciam nolle obtemperare judicibus, cum hoc primæ sedis Episcopo fuerit probatum, det literas, ut nullus ei communicet Episcoporum, donec obtemperet*. (Hæc retulit Gratianus in dictum can. 19. cau. 2. q. 6.) Hæc omnia probata, ac confirmata fuerunt in Concilio generali totius Africæ Carthaginensi anno 418. habenturque in can. 121. & 122. Codicis Africani apud Justellum, & Concilii Carthaginensis apud Dionysium Exiguum, ubi tamen hæc verba leguntur: *A judicibus autem, quos communis consensus elegerit, non liceat provocare. Et quisquis provocatus repertus fuerit per contumaciam nolle obtemperare judicibus, cum hoc primæ Sedis Episcopo fuerit probatum, det literas, ut nullus ei communicet Episcopo, donec obtemperet*. Porro hæc omnia, quæ Gratianus separata retulit, simul jungenda sunt, ut integra omnino habeatur Concilii sententia, forte enim evenire posset, ut in alienam omnino sententiam detorqueantur, si singula seorsim apud Interpretes explicentur. Itaque hæc inerat Milevitanis, necnon Carthaginensibus Patribus sententia. Cœlestiani, ac Pelagiani hæretici Africanas Provincias omnino turbabant, quæ tamen jam diutino schismate Donatistarum discissæ fuerant. Hinc gravissimum imminebat periculum, futurum forte, ut Donatistæ Pelagianis, Cœlestianisque jungerentur adversus veram, & Catholicam Ecclesiam pugnaturi. Quod quemadmodum facile evenire poterat ob consuetam hæreticorum omnium indolem, qui dummodo veræ adversentur Ecclesiæ, etiam cum aliis, a quibus ceteroqui dissentiunt, hæreticis fœdus inire solent, ita maximum Africanæ Ecclesiæ incommodum minitabatur. Quamobrem visum fuit Ecclesiæ utile, ut Donatistæ, quoad fieri posset, etiam remissa paullisper pristina disciplinæ severitate, allicerentur ad unitatem; atque hæc cura, ac sollicitudo potissimum movere debebat Episcopos illos, in quorum diœcesibus Donatistæ morabantur. Commendata propterea res eisdem Episcopis in Concilio fuit, adjecta etiam pœna, ut si iidem negligentes fuerint, alius autem Episcopus ad unitatem Donatistas adduxerit, diligentiori Episcopo conversus populus cederet; nisi tamen forte fraus intervenisset, quæ semper abesse debet præsertim in hujusmodi negotiis Ecclesiarum, ac propterea Episcoporum quorundam judicio reservatum erat, ut de fraude cognoscerent dicto can. 15. cau. 16. q. 3. intererat autem plurimum controversiam omnem brevi tempore finiri, ne forte ea occasione rursus schismata suborirentur, & graviora Ecclesiæ undequaque concussæ pericula imminerent; atque ideo non Synodorum erat expectanda sententia, quemadmodum expectabatur in ceteris caussis, sed vel Primas Provinciæ, seu Metropolitanus (idem enim erat apud Africanos) judices ipse constituebat, vel ipsimet Episcopi contendentes judices ex voluntate eligebant, a quibus omnis provocatio denegabatur dicto can. 19. & 33. cau. 2. q. 6.

Can. 35. cau. 2. qu. 6. & can. 34 cau. 11 qu. 3.

Can. 35. cau. 2. q. 6. habetur in can. 22. Concilii ejusdem Milevitani, quem idem Gratianus rursus descripsit in can. 54. cau. 11. q. 3. Eadem omnino constituta sunt in Concilio Carthaginensi anni 419. sub Aurelio can. 28. his verbis, quæ habentur tum in Concilio Carthaginensi Dionysii Exigui, tum in Codice can. Ecclesiæ Africanæ apud Justellum can. 28. *Item placuit, ut Presbyteri, Diaconi, vel ceteri inferiores Clerici, in caussis, quas habuerint, si de judiciis Episcoporum suorum questi fuerint, vicini Episcopi eos cum consensu sui Episcopi audiant, & inter eos definiant adhibiti ab*

iis

eis Episcopi: quod si & ab eis provocandum putaverint, non provocent ad transmarina judicia, sed ad Primates suarum Provinciarum, aut ad universale Concilium, (intellige de universali solius Africæ juxta vulgatam loquendi formulam apud Africanos Episcopos) *sicut & de Episcopis constitutum est. Ad transmarina autem qui putaverit appellandum, a nullo intra Africam ad communionem suscipiatur*. Eadem ipsa repetuntur in cap. 125. Non est omittendum hoc in loco, quomodo in hac appellationum materie sese gesserit Africana Ecclesia, ut qualis capienda sit hujus can. interpretatio, percipiatur. Cum frequentissimi Ecclesiastici conventus tunc temporis fierent in Africa, non tantum in quibuscumque Provinciis, verum etiam ex universa illa natione, facile videbantur Africanis Episcopis posse, quæcumque emergerent causæ Ecclesiasticæ in Africa ipsa absolvi, etiam denegata quacumque appellatione ad Provincias transmarinas. Hinc in suis Conciliis frequentissime statuerunt caussas omnes in Africa terminandas esse: sic in memorato Concilio Milevitano can. 22. seu can. 35. cau. 2. q. 6. item in Concilio Carthaginensi anni 418. qui relatus est in Codicem can. Ecclesiæ Africanæ can. 125. in editione Justelli, cujus verba omnino consonant cum verbis Gratiani in dicto can. 35. Cum vero anno 419. novum celebraretur in Africa Concilium, cui præsentes aderant legati Romanæ Ecclesiæ, propositum est a legatis, ut decerneretur, liberam esse debere appellationem ad Romanam Ecclesiam ab Africanis Provinciis, asserentes id omnino jam constitutum fuisse in Nicæno Concilio. Africani Antistites responderunt quidem se omnia Nicænæ Synodi constituta servare, attamen dubitare se, utrum hæc, quæ de appellationibus proferebantur, fuissent in Nicæno Concilio definita. *Nos servaturos profitemur* (ita ajebat Alypius Episcopus Tagastensis) *quod in Nicæno Concilio constitutum est, adhuc tamen me movet, quomodo cum inspiceremus Græca exemplaria hujus Synodi Nicænæ, ista ibi, nescio qua ratione, non invenimus*. Hinc postulatum est, ut legati mitterentur Constantinopolim, Alexandriam, & Antiochiam, unde acta Nicænæ Synodi integra cum canonibus haberi possent, etiam exorantes Pontificem Maximum Romanum, ut & ipse omnem sollicitudinem in obtinendis Nicænis optimis exemplaribus conferret; interea vero liceret unicuique Provinciæ morem suum servare; in eadem etiam fuit sententia Augustinus Hipponensis, qui Concilio subscripsit adposita clausula: *salva diligentiore inquisitione Concilii Nicæni*: in hoc itaque Concilio, dum penderet controversia de Nicænorum canonum integritate, constituta ea sunt, quæ nuper referebam de appellationibus ad transmarinas Provincias non interponendis; imo Africani eo validius constitutis suæ Provinciæ legibus postmodum adhæserunt, quo clarius ex authenticis exemplaribus agnoverunt nihil tale in Nicænis canonibus contineri. In errore facti versabantur, qui Nicænos can. proposuerant; etenim Sardicensis Concilii statuta pro Nicænis habuerunt, quod facile contingere potuit, vel quod Sardicense Concilium tamquam Nicæni appendix vulgo haberetur, vel quod Sardicensis Concilii can. in Codicibus can. & Conciliorum subjecti Nicænis haberentur. Revera Romani legati publice in Concilio Carthaginensi legerunt ad eam rem can. 7. Concilii Sardicensis, quem Nicæni Concilii can. esse dixerunt. Itaque si Africana Ecclesia Concilii Sardicensis decreta æque, ac Nicæni Concilii can. recepit, non est dubitandum, quin disciplinam suarum Provinciarum Sardicensibus can. accommodaverit, quoties statuta Sardicensia addiderit; quandoquidem non aliter appellationes interdixit ad transmarinas Provincias, quam salva diligentiore inquisitione Concilii Nicæni. Num deinde aliud Africanis Episcopis placuerit, num hunc facti errorem agnoverint; num etiam a sua disciplina, quam in memoratis can. constituerant, omnino recesserint, prorsus ignoro. Tantum dixero Collectores can. Africanos Concilii Sardicensis constitutiones etiam in hac appellationum parte in suos Codices retulisse, quare verosimile admodum crediderim etiam hosce Sardicenses canones fuisse in Africana Ecclesia receptos. Id constat ex Fulgentio Ferrando in can. 99. Breviarii ibi: *ut adjudicatus Episcopus ad Apostolicam sedem, si voluerit, appellet. Concil. Sardic. tit.* 5. Et Crisconius in Breviario cap. 149. *ut inter discordes Episcopos Comprovinciales Antistites audiant: quod si damnatus appellaverit Romanum Pontificem, id observandum, quod ipse censuerit. Concil. Sardic. tit.* 3. Itaque apparet ex his notos tandem

dem aliquando fuisse Africanæ Ecclesiæ Sardicenses can. qui antea Nicænorum nomine laudabantur; ita vero receptos, ut Episcoporum quidem appellationes liqueat omnino admissas fuisse, de aliorum vero inferiorum Clericorum appellationibus liquido non constet, quando tamen de Clericis inferioribus contra cautum fuerat in dicto can. 35. cau. 2. q. 6. demum ita receptas Episcoporum adpellationes, ut tota res arbitrio prudentiæque Pontificis Maximi reservaretur, juxta illa Grisconii verba: *id observandum, quod ipse censuerit.*

Can. 42. cau. 11. qu. 1. juncta qu. 2. can. 11.

Jam observaverunt Romani Correctores can. 42. cau. 11. q. 1. non haberi in Concilio Milevitano, sed potius in Concilio Toletano, quod tertium dicunt anni 589. in quo hæc leguntur can. 13. *Diuturna indisciplinatio, & licentia inolita præsumptio eo usque illicitis ausibus aditum patefecit, ut Clerici Conclericos suo neglecto Pontifice ad judicia publica pertrahant; proindeque statuimus, hoc de cetero non præsumi; sed siquis hoc facere præsumserit, & causam perdat, & a communione efficiatur extraneus.* Ex his Gratiani fragmentum emendandum erit. De Toletano illo Concilio nihil hoc loco dixero, cum inferius de eodem sermo sit instituendus. Tantum observabo, Concilium illud maximæ auctoritatis in Hispania fuisse, quod non solum ejus can. fuerint a pluribus Episcopis editi, sed etiam fuerint speciali Recaredi Regis edicto, & subscriptione confirmati. Facile est autem conjicere, qua de caussa hoc Toletani Concilii fragmentum fuerit nomine Milevitani Concilii a Gratiano laudatum. Etenim in Milevitano Concilio nonnulla similia leguntur in can. 19. ubi Clericis interdicitur, ne relicto Episcoporum suorum arbitrio, forenses strepitus litium caussa exquirant. Quamobrem facile fuit studiosum quendam ad marginem dicti can. Toletani apposuisse nomen Concilii Milevitani, ut indicaret in Concilio Milevitano nonnulla similia haberi, Gratianum deinde, aut quemvis alium marginalem adjectionem can. inscripsisse, quasi can. revera ad Concilium Milevitanum referendus esset. Idem Gratianus hoc ipso can. dirimit quæstionem 2. ejusdem caussæ 11. in qua tamen semper habenda erunt in conspectu verba ipsius can. ne forte Concilio Toletano affingantur, quod a Toletanis Patribus statutum minime fuerat. Ad hunc can. respexit Innocentius III. in cap. 12. de foro competenti, quod etiam nomine Milevitani Concilii commemoravit.

Can. 2. cau. 16. qu. 6.

Can. 2. cau. 16. q. 6. habetur eisdem omnino verbis in can. 21. Concilii Milevitani, ubi tamen quandam codicum varietatem adnotarunt Romani Correctores. Eadem omnino confirmata sunt in Concilio Carthaginensi anni 418. uti patet ex Codice Ecclesiæ Africanæ apud Justellum, ubi can. 120. eadem leguntur, & in posterioribus verbis: *Si autem ille aliquam quæstionem retulerit per Episcopos judices causa finiatur, sive quos eis Primates dederint, sive quos ipsi vicinos ex consensu delegerint*; quæ etiam verba habentur in can. 120. Concilii Carthaginensis Dionysii Exigui. Atque hæc omnia de judicibus eligendis, aut a Primate petendis in caussa Episcoporum, & Diœceseos occupandæ intelligenda sunt juxta ea, quæ nuper diximus ad can. 19. & 33. cau. 2. q. 6.

Can. 5. cau. 32. q. 7.

Can. 5. cau. 32. qu. 7. habetur in can. 17. Milevitani Concilii; cum quo licet Gratianus omnino consonet, attamen ejus postrema verba omisit; etenim in Concilio post illa: *ad pœnitentiam redigatur*, ita sequitur: *In qua causa legem Imperialem petendam promulgari*. Quæ sane clausula maxime opportuna tunc temporis videbatur, quum Romanæ veterum Imperatorum leges existerent, quibus divortia nonnullis in casibus fieri ita permitteretur ut liceret dimittentibus, & dimissis, nova conjugia contrahere. Idem can. jampridem constitutus fuerat in Concilio Carthaginensi sub Aurelio Honorio 7. & Theodosio 2. Augustis consulibus, sive anno 407. quemadmodum constat ex can. 102. Codicis Ecclesiæ Africanæ apud Justellum, & in can. 102. Concilii Carthaginensis apud Dionysium Exiguum ibi: *Placuit, ut secundum Evangelicam, & Apostolicam disciplinam neque dimissus ab uxore, neque dimissa a marito alteri conjungatur, sed ita maneant, aut sibimet reconcilientur, quod si contemserint, ad pœnitentiam redigantur, in qua causa legem Imperialem petendam promulgari.*

Ca. 152. 153. 154. 155. 156. de consf. dist. 4.

Ab initio ajebam in Concilio Milevitano non tam plura ad disciplinam Ecclesiasticam pertinentia capita definita fuisse, quam etiam adversus Pelagii, & Cœlestii dogmata de vi divinæ gratiæ, & liberi arbitrii. Quæ huc usque retuli capita disciplinam Ecclesiasticam spectant; verum alia sunt apud Gratianum,

num, quæ doctrinam fidei adversus Pelagium continent, uti sunt can. 152. 153. 154. 155. & 156. de conf. dist. 4. qui omnes habentur in can. 1. 2. 3. 4. & 5. ejusdem Concilii Milevitani. In inscriptione tamen can. 152. apud Gratianum legendum est: *cui interfuit Augustinus, & Asellus Romanæ Ecclesiæ legatus*, non, uti scripsit Gratianus, *& Anselmus Romanæ Ecclesiæ legatus*. Hi omnes can. recepti primum fuerunt in universa Africana Ecclesia, confirmatique in Concilio Crthaginensi sub Aurelio an. 418. can. 1. & sequentibus, quemadmodum constat ex can. 108. & sequentibus Codicis can. Africanæ Ecclesiæ apud Justellum, & Concilii Carthaginensis apud Dionysium Exiguum; ubi eadem omnino leguntur. Atque exinde colligitur errare illos, qui putarunt hosce can. non in Milevitano, sed potius in Carthaginensi Concilio fuisse conditos, etenim in Carthaginensi Concilio potius confirmati sunt ex generali Africanorum omnium Episcoporum consensione, quemadmodum & alii can. quamplures Conciliorum peculiaris alicujus Provinciæ in generalibus Africæ Conciliis confirmari solebant. Doctrina autem in eisdem can. constituta generali dein totius Ecclesiæ judicio probata est, cum Pelagiani, & Cœlestiani communi catholicorum omnium suffragio damnati fuerint, receptaque ea omnia, quæ adversus illos præsertim S. Augustino Duce decreta fuerant saluberrime juxta Sacræ Scripturæ dogmata, & veterum Patrum traditiones.

CAPUT XVII.

De Conciliis pluribus Toletanis.

Sub uno capite opus est omnia Toletanæ Ecclesiæ Concilia a Gratiano commemorata congerere, vel quia rei ordo commodior hac in parte videtur, vel quia apud Gratianum non omnia Conciliorum Toletanorum capita suis singula Conciliis, & servata temporum serie tribuuntur. Subjicio Canones Gratianeos.

Ex Concilio Toletano I.

- *Can.* 4. *dist.* 34. *ad meliorum Codicum fidem exigendus.*
- *Can.* 68. *dist.* 50. *paullo varius in diversis exemplaribus.*
- *Can.* 4. *dist.* 51. *ad meliorum Codicum fidem exigendus.*
- *Can.* 7. *dist.* 54. *aliter descriptus apud Martinum Bracarensem, quam in Concilio Toletano legatur.*
- *Can.* 26. *cau.* 11. *qu.* 3. *fere consonat cum vulgatis Concilii exemplaribus.*
- *Can.* 21. *cau.* 24. *q.* 3. *ad meliorum Codicum fidem exigendus.*
- *Can.* 27. *cau.* 27. *q.* 1. *paullo varius in diversis exemplaribus.*
- *Can.* 10. *cau.* 33. *q.* 2. *consonat cum vulgatis Concilii exemplaribus.*
- *Can.* 20. *de cons. dist.* 2. *paullo aliter descriptus in vulgatis exemplaribus.*

Ex Concilio Toletano II.

- *Can.* 5. *dist.* 28. *paullo aliter in integris Concilii exemplaribus legitur.*

Ex Concilio Toletano III.

- *Can.* 11. *dist.* 44. *consonat cum vulgatis Concilii exemplaribus.*
- *Can.* 14. *dist.* 54. *ad integra Canonum exemplaria exigendus.*
- *Can.* 2. *cau.* 10. *q.* 1. *paullo aliter exhibetur in exemplaribus Concilii.*
- *Can.* 6. *cau.* 10. *q.* 3. *paullo aliter in diversis exemplaribus.*
- *Can.* 63. *cau.* 12. *q.* 2. *ad meliorum Codicum fidem exigendus.*
- *Can.* 69. *cau.* 12. *q.* 2. *jam a Romanis Correctoribus restitutus.*
- *Can.* 73. *cau.* 12. *q.* 2. *consonat cum vulgatis Concilii exemplaribus.*
- *Can.* 28. *cau.* 13. *q.* 2. *ex Concilii ipsius exemplaribus supplendus.*
- *Can.* 16. *cau.* 32. *q.* 2. *ex Concilii ipsius exemplaribus supplendus.*
- *Can.* 2. *de cons. dist.* 3. *ex Concilii ipsius exemplaribus supplendus.*

Can. 3.

Ex Concilio Tolenauo IV.

Can. 3. *dist.* 25. *ex vulgato Concilii canone supplendus.*
Can 3. *dist.* 28. *paullo varius in diversis exemplaribus.*
Can. 1. *dist.* 38. *paullo varius in diversis exemplaribus.*
Can. 2. *dist.* 38. *paullo aliter legitur in vulgatis Concilii exemplaribus.*
Can. 5. *dist.* 45. *consonat omnino cum vulgatis Concilii exemplaribus.*
Can. 5. *dist.* 51. *paullo varius in diversis exemplaribus.*
Can. 5. *dist.* 54. *consonat omnino cum vulgatis Concilii exemplaribus.*
Can. 7. *dist.* 77. *ex vulgato Concilii canone supplendus.*
Can. 30. *dist.* 81. *paullo aliter legitur in vulgatis Concilii exemplaribus.*
Can. 8. *dist.* 87. *in nonnullis editis Codicibus emendandus.*
Can. 20. *dist.* 93. *consonat cum vulgatis Concilii exemplaribus.*
Can. 7. *cau.* 1. *q.* 4. *consonat cum vulgatis Concilii exemplaribus.*
Can. 24. *cau.* 2. *qu.* 7. *consonat cum vulgatis Concilii exemplaribus.*
Can. 6. *cau.* 10. *qu.* 1. *jungendus cum canone* 60. *cau.* 16. *q.* 1.
Can. 11. *cau.* 10. *qu.* 1. *paullo varius in diversis exemplaribus.*
Can. 1. *cau.* 12. *qu.* 1. *paullisper dissonat a vulgatis Concilii exemplaribus.*
Can. 39. *cau.* 12. *qu.* 2. *consonat cum vulgatis Concilii exemplaribus.*
Can. 58. *cau.* 12. *qu.* 2. *fere consonat cum vulgatis Concilii exemplaribus.*
Can. 61. *cau.* 12. *qu.* 2. *consonat cum vulgatis Concilii exemplaribus.*
Can. 65. *cau.* 12. *qu.* 2. *consonat cum vulgatis Concilii exemplaribus.*
Can. 66. *cau.* 12. *qu.* 2. *consonat cum vulgatis Concilii exemplaribus.*
Can. 60. *cau.* 16. *qu.* 1. *jungendus cum can.* 6. *cau.* 16. *q.* 1.
Can. 3. *cau.* 16. *q.* 3. *jungendus cum can.* 2. *cau.* 16. *q.* 5.
Can. 4. *cau.* 16. *q.* 3. *consonat cum vulgatis Concilii exemplaribus, si adjiciantur notæ Correctorum Romanorum.*
Can. 2. *cau.* 16. *q.* 5. *jungendus cum can.* 3. *cau.* 16. *q.* 3.
Can. 30. *cau.* 16. *qu.* 7. *ex vulgatis Concilii exemplaribus supplendus.*
Can. 31. *cau.* 17. *qu.* 4. *ad meliorum exemplarium integritatem exigendus.*
Can. 1. *cau.* 18. *qu.* 2. *ad meliorum exemplarium integritatem exigendus.*
Can. 1. *cau.* 19. *qu.* 1. *consonat cum vulgatis Concilii exemplaribus.*
Can. 5. *cau.* 23. *qu.* 8. *paullo varius in diversis exemplaribus.*
Can. 29. *cau.* 23. *qu.* 8. *consonat cum vulgatis Concilii exemplaribus.*
Can. 5. *cau.* 26. *qu.* 5. *paullo varius in diversis exemplaribus.*
Can. 7. *cau.* 27. *q.* 1. *pertinet potius ad Concilium Parisiense* 5. *anni* 615.
Can. 10. *cau.* 28. *q.* 1. *consonat cum vulgatis Concilii exemplaribus.*
Can. 11. *cau.* 28. *q.* 1. *ex aliis Codicibus explicandus.*
Can. 12. *cau.* 28. *q.* 1. *consonat cum vulgatis Concilii exemplaribus.*
Can. 54. *de cons. dist.* 1. *paullo varius in diversis exemplaribus.*
Can. 85. *de cons. dist.* 4. *ex integris Concilii exemplaribus supplendus.*
Can. 94. *de cons. dist.* 4. *consonat cum vulgatis Concilii exemplaribus.*

Ex Concilio Toletano VI.
- Can. 9. cau. 3. qu. 9. *supplendus ex vulgatis Concilii exemplaribus.*
- Can. 64. cau. 12. q. 2. *jungendus cum can. 65. cau. 12. q. 2.*
- Can. 72. cau. 12. qu. 2. *paullo aliter legitur in exemplaribus Concilii.*
- Can. 2. cau. 20. qu. 3. *hodie consonat cum vulgatis Concilii exemplaribus.*
- Can. 19. cau. 33. qu. 3. *paullo aliter legitur in vulgatis Concilii exemplaribus.*

Ex Concilio Toletano VII.
- Can. 16. cau. 7. q. 1. *paullo varius in diversis exemplaribus.*
- Can. 8. cau. 10. q. 3. *paullo varius in diversis exemplaribus.*

Ex Concilio Toler. VIII.
- Can. 1. dist. 13.
- Can. 1. cau. 32. qu. 1.
- Can. 1. cau. 22. qu. 4.
- Can. 9. cau. 22. qu. 4.
- Can. 14. cau. 22. qu. 4.
- Can. 15. cau. 22. qu. 4.

(*simul jungendi omnes, & commoda interpretatione ex actis ipsiusmet Concilii illustrandi.*)
- Can. 7. cau. 1. qu. 1. *paullo aliter legitur in vulgatis exemplaribus Concilii.*

Ex Concilio, Tolerano IX.
- Can. 4. dist. 54. *consonat omnino cum vulgatis Concilii exemplaribus.*
- Can. 74. cau. 12. q. 2. *paullo varius in diversis exemplaribus.*
- Can. 2. cau. 12. q. 3. *jungendus est cum can. 1. cau. 12. q. 4.*
- Can. 4. cau. 12. q. 3. *supplendus ex Concilii exemplaribus.*
- Can. 1. cau. 12. q. 4. *jungendus est cum can. 2. cau. 12. q. 3.*
- Can. 3. cau. 15. qu. 8. *paullo aliter legitur in exemplaribus Concilii.*
- Can. 10. cau. 16. q. 3. *consonat cum vulgatis Concilii exemplaribus.*
- Can. 31. cau. 16. qu. 7. *supplendus ex integris Concilii exemplaribus.*
- Can. 32. cau. 16. qu. 7. *supplendus ex integris Concilii exemplaribus.*

Ex Concilio Toler. X.
- Can. 6. dist. 89. *supplendus ex integris Concilii exemplaribus.*
- Can. 16. cau. 20 qu. 1. *supplendus ex integris Concilii exemplaribus.*
- Can. 1. cau. 20. qu. 2. *supplendus ex integris Concilii exemplaribus.*
- Can. 36. cau. 27. qu. 1. *a Romanis Correctoribus restitutus.*

Ex Concilio Tolet. XI.
- Can. 13. dist. 12. *consonat cum vulgatis Concilii exemplaribus.*
- Can. 6. dist. 23. *paullo varius in diversis exemplaribus.*
- Can. 101. cau. 1. qu. 1. *paullo varius in diversis exemplaribus.*
- Can. 3. cau. 5. qu. 4. *varius in diversis Concilii exemplaribus.*
- Can. 15. cau. 7. qu. 1. *fere consonat cum vulgatis omnibus Concilii exemplaribus.*
- Can. 30. cau. 23. qu. 8. *jungendus cum can. 29. cau. 23. q. 8.*

Ex Concilio Tolet. XII.
- Can. 17. dist. 54. *consonat omnino cum vulgatis Concilii exemplaribus.*
- Can. 25. dist. 63. *supplendus ex vulgatis Concilii exemplaribus.*
- Can. 35. cau. 17. qu. 4. *supplendus ex vulgatis Concilii exemplaribus.*

Can. 21.

Ex eodem Tolet. XII.	*Can.* 21. *cau.* 32. *qu.* 5. *consonat cum vulgatis Concilii exemplaribus.* *Can.* 11. *de cons. dist.* 2. *paullo aliter habetur in vulgatis Concilii exemplaribus.*
Ex Concilio Tolet. XIII.	*Can.* 13. *cau.* 26. *qu.* 5. *partim referendus ad* 17. *Concilium Toletanum.*
Ex Concilio Tolet. XVI.	*Can.* 17. *dist.* 18. *supplendus ex integris Concilii exemplaribus.* *Can.* 3. *cau.* 10. *qu.* 3. *supplendus ex integris Concilii exemplaribus.*
Sequuntur canones Toletani Concilii nomine laudati.	*Can.* 14. *dist.* 23. *pertinet potius ad Concilium Hispalense II.* *Can.* 6. *dist.* 54. *potius ex Capitularibus Francorum.* *Can.* 8. *dist.* 54. *jungendus cum can.* 6. *dist.* 54. *Can.* 9. *cau.* 10. *qu.* 1. *potius ex Concilio Triburiensi sub Rege Arnulpho.* *Can.* 24. *cau.* 11. *qu.* 1. *Ex Burchardo Wormaciensi, vel ex Concilio Aquisgranensi.* *Can.* 31. *cau.* 12. *qu.* 2. *apocriphus, sive a quodam canonum studioso compositus.* *Can.* 54. *cau.* 16. *qu.* 1. *exhibet potius disciplinam Ecclesiæ Gallicanæ.* *Can.* 43. *cau.* 16. *qu.* 7. *consonat cum disciplina octavi, aut noni sæculi.* *Can.* 34. *cau.* 27. *qu.* 2. *pertinet potius ad Concilium Troslejanum.*

IN Toletana Urbe, quæ totius Hispaniæ præcipua Metropolis est, multis nominibus præclarissima, quamplures venerabiles Synodos celebratas fuisse, & quidem recentioribus Collectoribus sacrorum canonum valde familiares eruditi omnes passim agnoverunt, proindeque in illis germana ut plurimum veterum doctrina continetur. Quamquam tamen apud viros eximios, etiam Hispanos, & Hispanicarum rerum exploratores solertissimos, qualis inter ceteros fuit Garsias Loaisa supervacanea fuerit sollicitudo, & inanis labor in omnibus Toletanis Conciliis exquirendis, ad quæ vulgatos Collectorum omnium canones, commode referrent, nihil minus dabo operam, ut, quoad fieri poterit, Gratiani fragmenta, suis unaquæque Conciliis tribuantur.

De Canonibus Concilii Toletani I.

Concilium Toletanum I. apud omnes Collectores dicitur, quod celebratum est anno 400; idemque, uti conjiciunt viri eruditi, non Provinciale fuit solius Toletanæ Diœceseos, sed Nationale totius Hispaniæ, ad quod convenerunt Episcopi numero novemdecim, Præsidente Patruino, seu, ut alii vocant, Patrono Emeritensis Ecclesiæ Episcopo, & quidem Catholici omnes, qui adversus Priscillianistarum hæreses, quemadmodum in eodem Concilio dicitur, acerrime, strenueque pugnaverant. Generali huic totius Hispaniæ Concilio occasionem dederat lapsus gravissimus Ecclesiasticæ disciplinæ fere ad interitum deductæ, quam propterea necesse fuerat reparari, aut etiam, si fieri posset, omnino restitui. *Quoniam singuli cœpimus* (ajunt Toletani Patres) *in Ecclesiis nostris facere diversa, & inde tanta scandala sunt, quæ usque ad schisma perveniunt, si placet, communi Concilio decernamus, quid ab omnibus Episcopis in ordinandis Clericis sit sequendum.* Hanc ad rem viginti capitula constituta sunt, quæ a Collectoribus Conciliorum referuntur.

Can. 4. *dist.* 34.

Ex his numero decimumseptimum est, quod refertur apud Gratianum in can. 4. dist. 34., cujus tamen verba ita potius describenda fuerant, quemadmodum in Codicibus optimis habentur: *Siquis habens uxorem fidelem,*) legunt alii: *Siquis habens uxorem fidelis*), *si concubinam habeat non communicet. Ceterum qui non habet uxorem, & pro uxore concubinam habet, a communione non repellatur; tantum ut unius mulieris, aut uxoris, aut concubinæ (ut ei placuerit) sit conjunctione contentus, alias vero vivens abjiciatur, donec desinat, & per pœnitentiam revertatur.* Nonnulli recentiores in canonis hujus, & similium interpretatione laborant, quod veteris concubinatus naturam perspectam satis non ha-

habeant. Porro triplex apud veteres fuit genialis thalamus, alius cum uxore, alius cum concubina, alius demum cum uxore simul ac concubina. Prior dicebatur justus, seu jure probatus, ex quo qui progeniti erant justi liberi, ac legitimi appellabantur. Alter erat a lege permissus, quasi nuptiæ minus solemnes, & juxta meras naturæ leges nulla juris celebritate contractæ, ex quibus propterea qui nascebantur, naturales liberi vocabantur. Postremus erat omnino lege interdictus, quasi adulterium; unde injustos, illegitimos, & spurios liberos a naturalibus lege Romana discretos fuisse facile animadvertunt quicumque vel solas Romanæ Jurisprudentiæ institutiones apprehenderint. Etenim Romani veteres triplex justum conjugium dixerunt, vel quod per confarreationem solemnibus juris adhibitis contrahebatur, vel per legitimas stipulationes, sive coemptionem viri & uxoris fiebat, vel demum per usucapionem, quatenus leges duodecim tabularum constituerant, ut siquis sane solemnitatibus juris, aut sine stipulatione sociam vitæ sibi adsciverit, eam tamquam legitimam uxorem haberet, dummodo per annum integrum vitæ communionem servassent; siquidem elapso anno ita uterque simul congressi eo animo præsumebantur, ut justi vir & uxor esse vellent, in qua sane voluntate, atque consensu communi omnium suffragio matrimonii, & nuptiarum natura potissimum sita erat. Itaque quousque nondum præterlapsus fuerat annus, non matrimonium, non uxor, sed concubinatus, & concubina appellabatur, concubinatus, inquam, per quem ad legitimum matrimonium via parabatur; concubina, quæ tandem uxor justa, & legitima futura fuisset. In hac disciplinæ juris qualitate, quis concubinatum priorum Ecclesiæ sæculorum improbare poterit, aut etiam damnare, quousque nullæ adhuc proditæ leges fuerant, quibus constitueretur, nuptias nonnisi solemniter contrahi? Improbare potius debuerit concubinatus ipsius abusus, quando scilicet eo animo concubinam quispiam sibi sociaret, ut ab ea recessurus ante annum esset; neque enim facile hanc concubinatus speciem a stupro distinguerem, ipsi etiam Romanis legibus damnato; aliud tamen de concubinatu ipso sentiendum erit.

Can. 68. dist. 50. Ex canone 2. ejusdem Concilii restituenda sunt verba canonis 68. dist. 50. hoc modo: *Item placuit, ut de pœnitente non admittatur* (legunt alii: *ut pœnitentes non admittantur*) *ad Clerum, nisi tantum si necessitas, aut usus exegerit, inter Ostiarios deputetur* (legunt alii: *& tunc inter Ostiarios deputentur*), *vel inter Lectores, ita ut Evangelia, & Apostolum non legat. Siqui autem ante ordinati sunt Diacones, inter Subdiacones habeantur, ita ut manum non imponant, aut sacra non contingant. Pœnitente vero dicimus de eo,* (legunt alii: *Eum vero pœnitentem dicimus*), *qui post baptismum aut pro homicidio, aut pro diversis criminibus, gravissimisque peccatis publicam pœnitentiam gerens sub cilicio,*) legunt alii: *sub Concilio*) *divino fuerit reconciliatus altario.* Duo in hoc canone habemus disciplinæ Ecclesiasticæ argumenta. Primum ex eo eruimus, quod dicatur pœnitentes non posse ad Clerum promoveri, & vix, ubi necessitas postulaverit, inter Lectores posse recenseri, ita tamen, ut Evangelia, & Apostolum non legant. Quippe in Ecclesia triplex erat, & distinguebatur lectio; alia Evangelii, alia Epistolarum Sancti Paulli, alia ceterorum Codicum Ecclesiasticorum sive ad veteris testamenti historiam, sive ad mores informandos, sive ad martyrum acta pertinentium. Prior solis Diaconis reservabatur, altera Subdiaconis; postrema etiam Lectoribus in minori ordine constitutis concedebatur. Secundum ex eo deducimus, quod dicatur, Pœnitentes Diaconos in Subdiaconorum gradum dejici, ut manus minime imponant. Hæc porro manuum impositio, quæ Diaconis in Subdiaconorum gradum dejectis non conceditur, non hujusmodi esse intelligitur, quasi Diaconis manus imponendi, idest absolvendi pœnitentes facultas competeret. Referenda hæc sunt ad ceremonialem quandam impositionem manuum, qua totius Ecclesiæ consensio designabatur. Solebant enim omnes sive Presbyteri, sive Diaconi, dum Episcopus manus pœnitentibus imponebat absolutionis, reconciliationisque gratia, etiam ipsi manus imponere, quemadmodum etiam hodie consuetudo hujusmodi viget in ordinationibus Presbyterorum, in quibus cum Episcopus ordinat, & manus imponit, ceteri quoque Sacerdotes, qui adsunt, manus imponere jubentur. Illa itaque ceremonialis manuum impositio supra pœnitentes, quemadmodum insignem ac præcellentem pote-

potestatem indicabat, illis Diaconis denegata fuit, qui ob grave aliquod crimen in Subdiaconorum gradum dejecti fuerant.

Can. 4. dist. 51. In can. 4. dist. 51. habetur can. 8. ejusdem Concilii, cujus hæc verba sunt: *siquis post baptismum militaverit, & chlamydem sumserit, aut cingulum, etiamsi graviora non admiserit, si ad Clerum admissus fuit, Diaconi non accipiat dignitatem.* Chlamys genus erat vestis militaris, quam ita describit S. Isidorus Hispalensis lib. 19. Originum cap. 24. *Chlamys est, quæ ex una parte induitur, neque consuitur, sed fibula infrenatur.* Cingulum vero erat militaris illa zona, qua Chlamys eadem colligebatur. In hoc canone finis Toletanorum Patrum fuit, eos a Clericis Superioris gradus excludere, qui militiæ assueverant. Cum enim sibi proposuissent Toletani Antistites de Sacrorum præsertim ministrorum ordinationibus plura constituere, quorum mores non satis erant exacti ad Ecclesiasticarum legum regulas, illud omne a Clericorum animis arcere voluerunt, quod posset illos ad schismata, aut dissensiones Ecclesiæ maxime perniciosas inducere; quod sane non satis curassent, si eos ad Clericalem militiam facile promovissent, qui pertractandis armis diutius incubuerant; præsertim cum ea ætate apud Hispanos milites essent exercitatissimi, occasionem præbentibus Gothis, & Vandalis, quorum anceps fortuna novis in dies certaminibus caussam suppeditabat; ideoque quisquis tum armatam militiam professus fuerat, pronum ad bella, & paratum ad omnes contentiones animum vel usu ipso induerat. Quod autem militibus ad gloriam & laudem esse poterat, Clerico inconveniens erat, præsertim apud illos Episcopos, qui, ut præfatus sum, saborientia Clericorum schismata extinguere meditabantur.

Can. 7. dist. 54. Non est hoc in loco omittendus can. 7. dist. 54., licet apud Gratianum referatur sub nomine Concilii Martini Papæ; ille enim habetur in can. 10. Concilii Toletani 1. his verbis: *Clericos siqui obligati sunt, vel pro æquatione, vel genere alicujus domus non ordinandos, nisi probata vita fuerint, & Patronorum consensus accesserit.* Gratianus hoc fragmentum receperat ex Collectione Martini Bracarensis, qui ut plurimum canones Conciliorum non ad literam, ut ajunt, sed adornata paraphrasi descripserat. Porro Martinus Bracarensis in cap. 46. suæ Collectionis ita Toletanum canonem descripserat. *Siquis obligatus est tributo servili, vel aliqua conditione, vel patrotinio cujuslibet domus, non est ordinandus Clericus, nisi probata vita fuerit, & patroni consensus accesserit.*

Can. 26. cau. 11. qu. 3. Can. 26. cau. 11. qu. 3. habetur in can. 15. Concilii Toletani I., ubi Clericis, religiosisque viris interdicitur, ne cum excommunicatis ulla ratione communicent. Gratiani verba consonant cum Toletano canone, & vix in postrema parte vocula a Gratiani codice detrahenda erit, cum in Toletani Concilii exemplaribus desideretur, siquidem pro illis verbis Gratiani, *sive Laico quolibet, sive Clerico,* ita in Concilii Canonibus legitur: *sive Laico, sive Clerico.*

Can. 21. cau. 24. qu. 3. Plurimum a verbis, ac sententia can. 11. Toletani dissonat Gratianus in can. 21. cau. 24. qu. 3., ita enim legendum esset ex melioribus Concilii ejusdem exemplaribus integris: *siquis de potentibus Clericum, aut quemlibet pauperiorem, aut religiosum expoliavit, & mandaverit ad ipsum Episcopus, ut eum audiat, & si contemserit, invicem mox scripta percurrant per omnes Provincia Episcopos, & quoscunque adire potuerint, ut excommunicatus habeatur, donec audiatur, ut reddat aliena.*

Can. 27. cau. 27. qu. 1. Can. 27. cau. 27. qu. 1. hodie post Romanam Correctionem consonat omnino cum can. 16. Concilii Toletani I. juxta omnia edita exemplaria, dummodo pro illis verbis, *caste vixerit* hæc potius legantur: *caste vivere cœperit*: Gratianus etiam scripserat, *habeatur in absentia*, quæ verba Romani Correctores ex recentioribus, ut ipsi ajunt, Conciliorum editionibus emendarunt hoc modo: *habeatur abstenta.* Ceterum Martinus Bracarensis, qui canones Hispanos in Hispania describebat, scripsit potius: *habeatur in absentia*, quemadmodum liquet ex cap. 31. collectionis ejusdem Martini.

Can. 10. cau. 33. qu. 2. De can. 10. cau. 33. qu. 2. nihil est, quod specialiter hic dicam. Consonat ille omnino cum can. 7. ejusdem Concilii Toletani.

Can. 20. de consf. dist. 2. Can. 20. de cons. dist. 2. pertinet ad can. 13. Concilii Toletani I., cujus verba hæc sunt: *De iis, qui intrant in Ecclesiam, & deprehenduntur nunquam communicare, admonentur; & si non communicant, ad pœnitentiam accedant: si*

com-

communicant, non super (idest *insuper*, sive *ulterius*) *abstineant*: *si non fecerint, abstineantur*: ex quibus Gratiani fragmentum facile unusquisque emendabit.

De Canonibus Concilii Toletani II.

Sub Montano Toletano Civitatis Episcopo clarissimo celebrata est octo Episcoporum illius Provinciæ Synodus, quæ vulgo Toletana II. appellatur anno 5. Regis Amalarici, qui incidit in annum 531. Quid vero potissimum cordi fuerit Toletanis Patribus, iidem ipsi initio Concilii demonstrarunt his verbis: *Cum in voluntate Domini apud Toletanam urbem Sanctorum Episcoporum præsentia convenisset, & de institutis Patrum, Canonumque decretis commemoratio haberetur, id nobis in unum positis placuit, ut si qua in antiquis canonibus minime commemorata sunt, salubri tractatu, ac diligenti consideratione instituantur. Si qua vero in anterioribus Conciliis sunt decreta, sub abusione temporum hactenus sunt neglecta, rediviva ordinationis censuram obtineant, quatenus dum in his, quæ ad occultum fidei pertinent, studium religiosæ observationis impendimus, Dei nostri misericordiam facilius impetremus.* Quinque tantummodo canones in hoc Concilio editos habemus, quorum unum dumtaxat retulit Gratianus in can. 5. dist. 28. Is est canon primus in Concilio, ubi vulgati codices paullo aliter habent, quam legatur apud Gratianum. En verba ipsa Concilii: *De iis, quos voluntas parentum a primis infantiæ annis clericatus officio manciparit, statuimus observandum, ut mox detonsi, vel ministerio electorum* (Gratianus habet: *Lectorum*, quod probare videntur Romani Correctores ajentes idipsum fere legi in Epist. Syricii ad Himerium cap. 9. Verba Syricii habentur in can. 3. dist. 77. sed forte utrobique nomen *Lectorum* idem significat, videlicet selectos viros, quorum custodiæ, ac vigilantiæ pueruli Ecclesiasticis rebus a Parentibus addicti committebantur, quemadmodum sequentia mox verba Concilii Toletani demonstrant) *traditi, in domo Ecclesiæ sub Episcopali præsentia a Præposito sibi debeant erudiri. At ubi octavumdecimum ætatis suæ compleverint annum, coram totius Cleri, plebisque conspectu, voluntas eorum de expetendo conjugio ab Episcopo perscrutetur; quibus si gratia castitatis Deo inspirante placuit, & professionem castimoniæ suæ absque conjugali necessitate spoponderint servaturos; hi tamquam appetitores arctissimæ viæ, lenissimo Domini jugo subdantur, ac primo Subdiaconatus ministerium habitu probationis suæ a vigesimo anno suscipiant; quod si inculpabiliter, ac inoffense vigesimumquintum annum ætatis suæ peregerint, ad Diaconatus officium* (*si scienter implere posse ab Episcopo comprobantur*) *promoveri debent. Cavendum tamen est his, ne quando suæ sponsionis immemores, ad terrenas nuptias, aut ad furtivos concubitus ultra recurrant. Quod si forte fecerint, ut sacrilegii rei damnentur, & ab Ecclesia habeantur extranei. His autem, quibus voluntas propria interrogationis tempore desiderium nubendi persuaserit, concessam ab Apostolo sententiam auferre non possumus, ita ut cum perfectæ ætatis in conjugio positi, renunciaturos se pari consensu operibus carnis spoponderint, ad sacratos gradus adspirent.* Duo ex hoc canone deduci possunt. Primum, parentibus eam sexto adhuc sæculo potestatem fuisse, ut filiolos suos Ecclesiasticis officiis addicerent. Alterum, eodem tempore filiis eisdem talem potestatem fuisse, ut adolescentiores facti ab Ecclesiasticis officiis propria voluntate recederent, votumque paternum penitus frustrarentur. Est hæc jurisprudentiæ medii temporis disciplina: Etenim olim multo major erat Parentum potestas, ut scilicet filios quomodocumque reluctantes in ipsis etiam Monasteriis Deo perpetuo dicarent; quemadmodum hodie penitus ab hac agendi ratione penitus recessum est. At sexto circiter sæculo ita sacri Antistites parentum potestatem moderabantur, ut etiam nonnihil filiorum voluntati concederent; ita etiam filios sub potestate esse voluerunt, ut plurimum voluntati Parentum tribuerent. Neque ex his forte quispiam deduceret, non eodem semper Dei spiritu Ecclesiam regi etiam in hisce Conciliis particularibus, ut vocant, Provinciarum, hæc enim jurisprudentiæ varietas non ex aliis aliquando principiis profecta est, quam ex varietate civilis juris, cui aliquando necessarium erat insistere, ut omnia commode, apte, appositeque componerentur. Porro quis ignorat apud Romanos veteres, eosque omnes, qui legibus Romanorum vivebant, maximam fuisse in filios potestatem parentum, adeo ut

Can. 5. dist. 28.

ab

ab ipsis 12. tabularum legibus parentibus eisdem venumdandi, immo & occidendi impune filios concessa facultas amplissima fuerit. Tum vero quis non videat, parentum voto fuisse indulgendum, quoties illi filios suos etiam reluctantes in Monasteriis includerent, præsertim cum ea ratione melior fieri videretur liberorum conditio, quibus satius erat Deo dicatos esse, sacrisve muneribus addictos, quam tam austeræ parentum disciplinæ subjici, & forte ad perpetuum servitutis pondus aliquando venumdari. At posteriore ætate, postquam mores Romanorum a vetere servitute deflexerunt, cœperunt filii in naturalem libertatem quodammodo proclamare, etiam in hac parte gliscenti consuetudini locum fecerunt viri Ecclesiastici, æquum agnoscentes, nonnisi eos, qui vere consentiunt & volunt, Ecclesiasticis muneribus addici, ne forte Ecclesiæ detrimenta gravissima immineant. At, quemadmodum in ceteris rebus nunquam invicem inter se extrema junguntur, ita & in hac parte, non statim a severiore illa parentum potestate deventum est ad liberam filiorum voluntatem, sed partim potestati patriæ, partim liberorum voluntati concessum est, quod sane in dicto can. 5. dist. 28. facile agnoscimus.

De Canonibus Concilii Toletani III.

Celebratissimum est inter omnia Toletana Concilia, quod vulgo dicitur tertium Toletanum; in illud enim universæ Hispaniarum Provinciæ confluxerant, convenerantque Episcopi numero 78., atque inter ipsos quinque Metropolitæ, videlicet Toletanus, Hispalensis, Narbonensis, Bracarensis, & Emeritensis. Et quamquam non intervenerit Archiepiscopus Tarraconensis, tamen interfuerunt plures Episcopi Tarraconensis Provinciæ, unde nonnulli ex eruditis suspicantur, tunc temporis Tarraconensem Ecclesiam fuisse suo Archiepiscopo viduatam. Quod si præter Episcoporum numerum observemus & caussas, quibus Concilium hoc fuit celebratum, res sane dignissimæ fuerunt generali illius Regni Concilio; nempe agendum erat de Gothis ab hæresi ad unitatem Catholicam adducendis, facta generali totius fidei christianæ professione, qua præsertim Arianam hæresim detestarentur, & quatuor Priorum Generalium Conciliorum dogmata susciperent. Et quidem res bene cessit ad fidei utilitatem, & incrementum, sed ibidem amplius progressi sunt Sancti Patres; siquidem 23. Canonibus confirmata fide ad disciplinam Ecclesiasticam restaurandam animum converterunt; cujus rei gratia totidem 23. canones ediderunt. Hocce Concilium celebratum est anno 589. Summum Ecclesiæ universæ Pontificatum tenente Pelagio II., regnante autem in Hispania Reccaredo, qui optimus Princeps & Episcopos omnes, ut convenirent, alacrius, vehementiusque excitavit, & postquam convenerunt, munificentissime fovit, & editis in Concilio canonibus deinde omnino consensit, immo & propria manu subscripsit.

In hoc Concilio can. 7. habetur eisdem omnino verbis can. 11. dist. 44. quo talis tradita est Clericis regula, ut exemplo ceteris essent, atque in divinis literis vel inter ipsas epulas erudirentur.

Can. 11. dist. 44.

In can. 14. dist. 54. habetur can. 14. ejusdem Concilii Toletani. Sed Gratianus non integrum fragmentum retulit, quale in Concilio ipso expressum est. Agebatur ibi de publicis muneribus, quæ Judæis ad Christianorum injuriam non concederentur. Id potius videbatur Principis auctoritate constituendum. En integra canonis verba: *Suggerente Concilio id gloriosissimus Dominus noster canonibus inserendum præcipit, ut Judæis non liceat christianas habere uxores, vel concubinas, neque mancipia Christiana comparare in usus proprios; sed & siqui filii ex tali conjugio* (legunt alii: *consortio*) *nati sunt, assumendos esse ad baptismum. Nulla officia publica* (ab his postremis verbis exorditur Gratianus) *eos opus est agere, per quæ eis occasio tribuatur pœnam christianis inferre. Siqui vero christiani ab eis judaico ritu sunt maculati, vel etiam circumcisi, non reddito pretio ad libertatem, & religionem redeant christianam.* Ex his itaque constat, hunc non proprie canonem Concilii esse, sed legem Regiam Concilii Canonibus insertam, sedentibus autem Episcopis a Principe constitutam.

Can. 14. dist. 54.

Can. 2. caus. 10. qu. 1. referendus est ad can. 19. hujus Concilii Toletani, & ad ejus integritatem restituendus. Ita ibidem legitur: *Multi contra canonum constituta sic Ecclesias, quas ædificaverint, postulant consecrari, ut dotem,*

Can. 2. caus. 10. qu. 1.

quam ei Ecclesia contulerint, censeant ad Episcopi ordinationem non pertinere: Quod factum & in praeteritum displicet, & in futuro prohibetur; sed omnia secundum constitutionem antiquam ad Episcopi ordinationem, & potestatem pertineant.

Can. 6. cau. 10. q. 3. In can. 20. ex Toletanis habetur can. 6. cau. 10. q. 3., cujus tamen priora verba ita exprimuntur: *Multorum querela hanc constitutionem exigit. Quia cognovimus Episcopos per Parochias suas non Sacerdotaliter deservire, sed crudeliter deservire &c.* Praeterea pro illis verbis *a Parochis habere* in nonnullis Concilii exemplaribus legitur *a Parochis habere*; Demum in postremis verbis illis: *praesumptiones coercere* legunt alii: *praesumptiones avertere*; item alii; *praesumptiones diversis coercere*. Quod in hoc canone decernitur, ne Episcopi angariis dioecesanos Clericos graventur, pertinet ad quaedam vehicula, quae sibi parari jubebant Episcopi nonnulli, quoties Dioecesim suam visitarent.

Can. 63. cau. 12. qu. 2. Emendandus est, & ad meliores Codices exigendus can. 63. cau. 12. qu. 2.; etenim haec leguntur in can. 6. Toletano, ex quo ille depromtus fuerat: *De libertatis autem id Dei praecipiunt Sacerdotes, ut siqui ab Episcopis facti sunt secundum modum, quo canones antiqui dant licentiam, sint liberi; & tamen a patrocinio Ecclesiae tam ipsi, quam ab eis progeniti non recedant. Ab aliis quoque libertati traditi, & Ecclesiis commendati patrocinio Episcopali eogantur, a Principe hoc Episcopus postulet.* Gratianus alienam omnino sententiam Patribus Toletanis adfinxit; cum enim Toletani Antistites loquuti fuissent de mancipiis Ecclesiae libertate non donandis, Gratianus ita canonem interpretatus est, quasi statutum esset quidpiam de mancipiis alienis, qui ab Episcopo Presbyteri, vel Diaconi regulariter ordinari non debeant.

Can. 69. cau. 12. qu. 2. De can. 69. cau. 12. qu. 2. nihil est, quod specialiter dicam, postquam Romanorum Correctorum opera ad meliorum codicum fidem exactus est juxta can. 21. hujus Concilii Toletani, quemadmodum manifeste liquet ex eorundem notis, & observationibus can. ipsi subjectis.

Can. 73. cau. 12. qu. 2. Consonat praeterea omnino cum can. 4. Toletano can. 73. cau. 12. qu. 2. ut nihil sit in eo, quod peculiari indigeat observatione.

Can. 28. cau. 13. qu. 2. Can. 28. cau. 13. qu. 2. habetur in can. 22. ex Toletanis, ubi tamen observandum, hunc canonem potissimum ad corpora defunctorum religiosorum pertinere, non generatim Christianorum omnium; etenim priora verba can. Gratianus omisit, & sunt ex integris Concilii exemplaribus supplenda hoc modo: *Religiosorum omnium corpora, qui divina vocatione ab hac vita recedunt &c.* Non est tamen dubitandum, quin Toletani Patres exoptaverint, ut quod de religiosis constituebant, etiam de ceteris Christianis observaretur.

Can. 16. cau. 32. qu. 2. Can. 16. cau. 32. qu. 2. non integer refertur a Gratiano, qualis legitur in can. 10. Toletano. En verba Concilii: „ Pro consultu castitatis, quod maxime „ hortamento Concilii proficere debet, „ annuente Domino nostro Gloriosissimo „ Reccaredo Rege, hoc Sanctum adfirmat Concilium, ut viduae, quibus „ placuerit tenere castitatem, nulla vi „ ad nuptias iterandas venire cogantur. „ Quod si priusquam profiteantur, nubere elegerint, illis nubant, quos propria voluntate elegerint habere maritos. Similis conditio & de virginibus „ habeatur, ne citra voluntatem Parentum, vel suam cogantur maritos accipere. Siquis vero propositum castitatis viduae, vel virginis impedierit, a „ sancta communione, & a liminibus Ecclesiae habeatur extraneus “.

Can. 2. de cons. dist. 3. Juvat praeterea integrum referre can. 23. ejusdem Concilii, ut exinde supplere possimus, quod deest can. 2. de cons. dist. 3. “ Exterminanda omnino est irreligiosa consuetudo, quam vulgus per „ sanctorum solemnitates agere consuevit, ut populi, qui debent officia divina attendere, saltationibus, & turpibus invigilent canticis, non solum „ sibi nocentes, sed & religiosorum officiis perstrepentes: Hoc etenim, ut „ ab omni Hispania depellatur Sacerdotum, & Judicum a Concilio sancto „ curae committatur “.

De Canonibus Concilii Toletani IV.

Eximia quoque semper habita fuit auctoritas Concilii Toletani IV. anno 633. celebrati. Sive enim Episcoporum numerum spectemus, duos supra sexaginta non solum ex diversis Hispaniae, sed & Galliae, praesertim Narbonensis, Provinciis eo confluxisse agnoscemus; sive de Viris omni virtutum laude clarissimis quaeramus, inter ceteros cum honore ... ... ime-

memorandus erit Sanctus Isidorus Hispalensis Episcopus omni disciplinarum genere ornatissimus; sive etiam Concilii potestatem intellexerimus, statim sciemus *studio*, ac *diligentia*, quemadmodum scribitur in præfatione Concilii, Regis Sisenandi fuisse celebratum, ejusdemque Constitutiones a Principe ipso confirmatas, omnibus generatim servandas auctoritate etiam Regia fuisse propositas. Quodnam fuerit Episcoporum, ac Regis Consilium in Concilio celebrando, ipsimet in præfatione Concilii profitentur, ut scilicet Episcopi *paternorum Decretorum memores ad conservanda jura Ecclesiastica studium præberent, & illa corrigerent, quædam per negligentiam in usum venerunt, contra Ecclesiasticos mores licentiam sibi de usurpatione fecerunt*. Disciplinæ itaque stabiliendæ caussa constituti sunt can. num. 75. quorum plures apud Gratianum habemus.

Can 3. *dist.* 25.

Primum ex his est can. 3. dist. 25. & pertinet ad can. 40. in Concilio editum juxta vulgata ejusdem Concilii exemplaria. Gratianus non integram retulit canonis ipsius sententiam, quam propterea hoc loco describam. " Orariis duobus „ nec Episcopo quidem licet, nec Pres„ bytero uti; quanto magis Diacono, „ qui minister eorum est? unum igitur „ omnium oportet levitam gestare in si„ nistro humero, propter quod orat, „ idest prædicat; dexteram autem par„ tem oportet habere liberam, ut expe„ ditus ad ministerium Sacerdotale dis„ currat. Caveat igitur amodo levita „ gemino uti orario, sed uno tantum, „ & puro, nec ullis coloribus, aut au„ ro ornato ". Quid apud veteres orarium fuerit, jam superius attigi, fasciolam scilicet, quam prædicaturi sive Sacerdotes, sive Diaconi sinistra manu gerebant, ut sudore madenti vultui admoverent, vultumque ipsum, & lacrymas aliquando tempore prædicationis obortas tergerent, unde etiam *orarium* dictum fuisse quidam putant, quasi oris tergendi caussa paratum; eodem præterea utebantur Diaconi, ut quandonam inter missarum solemnia quædam essent a populo, & Clericis facienda ab altari significarent. Facile unusquisque agnoverit orarii hujus vestigium agnosci in ea sacra fasciola, quam Sacerdotes & ministri hac die sinistro brachio appendunt, & *manipulum* vocant; cujus tamen usus hodie alius est, & pertinet tantum ad mysticas significationes, unde illud etiam profectum est, quod & variis coloribus pingatur, & auro ornetur, contra quam a Toletanis Patribus definitum fuerit.

Can. 3. *dist.* 28.

Can. 3. dist. 28. habetur in can. 27. ex Toletanis, ubi tamen non omnium est codicum consonantia in postremis verbis; etenim ubi Gratianus legit: *Professio obligaverit, vita sancta disciplinam retineant*, habent alii: *professio religat, vita sancta disciplinam retineant*, & alii: *tali professione obligaverit, sanctam disciplinam retineant*.

Can. 1. *dist.* 38.

Can. 1. dist. 38. legitur in can. 25. Concilii Toletani, ubi pro illis verbis: *admonet Paulus Apostolus dicens &c.* legunt alii: *admonente Paulo Apostolo dicente &c.* & pro illis: *& canones, & omne opus eorum in prædicatione & doctrina consistat*, legunt alii: *& canones meditentur, ut omne opus eorum in prædicatione divina consistat*.

Can. 2. *dist.* 38.

In can. sequenti, videlicet 26. legitur can. 2. dist. 38. ubi tamen pro illis verbis: *offendant. Cum vero ad litanias &c.* hæc habentur: *offendant, ita, ut quando ad litanias &c.* Quisnam sit officialis liber, de quo hoc in loco sermo habetur, luculenter tradit Garsias Loaisa in notis ad eundem canonem ita scribens: „ Sacramentorum manuale nunc appel„ latur, & in eo etiam decreta Patrum „ de Sacramentorum usu, & ritibus con„ tineri adparet ex Concilio Moguntia„ no cap. 22. ubi de libro officiorum fit „ mentio, & duæ regulæ ex eo de Cle„ ricis vagis adducuntur. Concilio To„ letano VIII. vocatur supplementum ".

Can. 5. *dist.* 45.

De can. 5. dist. 45. nihil est, quod specialiter observemus, cum omnino consonet cum can. 57. hujus Toletani Concilii juxta vulgata ejusdem exemplaria.

Can. 5. *dist.* 51.

Can. 5. dist. 51. habetur quidem in can. 19. ex Toletanis, ex quo tamen nonnulla adjicienda sunt, ut integra omnino Concilii sententia percipiatur. En priora ejusdem canonis verba: *Perniciosa consuetudo nequaquam est reticenda* (legunt alii: *recipienda*), *quæ majorum statuta præteriens omnem Ecclesiæ ordinem perturbavit; dum alii per ambitum Sacerdotium appetunt, alii oblatis muneribus Pontificatum assumunt; nonnulli etiam sceleribus implicati, vel sæculari militia dediti* (legunt alii, *vel sæcularibus dediti*) *indigni ad honorem summum ac sacri ordinis pervenerunt: de quorum scilicet casu* (legunt alii: *caussa*) *atque remotione, oportuerat quidem statuendum; sed ne perturbatio quamplurima Ecclesiæ,*

riretur, præteritis omissis, deinceps, qui non promoveantur ad Sacerdotium ex regulis canonum necessario credimus inferendum, idest, qui in aliquo crimine detecti sunt. (legunt alii: *detenti sunt*), *qui scelera aliqua per publicam pœnitentiam admisisse confessi sunt &c.* Hic exorditur Gratianus, cujus verba consonant cum eodem can. 19. Toletano, dummodo observemus, quod jam adnotarunt Romani Correctores ad illa verba: *aut decisione aliquid*, & illa: *aut fornicarias*, dummodo præterea in illis verbis; *per gradus Ecclesiasticos non ascenderunt*, observemus in aliquibus codicibus legi: *per gradus Ecclesiasticos non accesserunt*, & in illis verbis: *in Sacerdotem die Dominica consecrabitur conniventibus &c.* legere alios: *in Sacerdotium die Dominica consecrabitur, convenientibus &c.*

Can. 5. dist. 54. De can. 5. dist. 54. nihil est peculiariter observandum. Consonat ille omnino cum canone 73. ex Toletanis in vulgatis Concilii exemplaribus.

Can. 7. dist. 77. Can. 7. dist. 77. legitur in can. 20. ex Toletanis, ubi tamen pro illis verbis, quæ sunt apud Gratianum: *levitas facimus*: legitur: *levitas fecimus*; item post illa verba postrema: *Presbyteri ordinentur*, ita sequitur in Concilio ipso: *ita ut secundum Apostolicum preceptum probentur primum, & sic ministrent nullum crimen habentes*. Levitarum nomine, quos anno tantum 25. ordinari hoc can. præcipitur, Diaconi intelliguntur. Sane vetustissima fuit hæc disciplina sive Græcæ, sive Latinæ Ecclesiæ, ut Diaconi nonnisi anno 25. ætatis suæ ordinarentur, quemadmodum constare potest ex can. 4. Concilii Carthaginensis vulgo 3. & aliis bene multis. Jam vero, cum de Hispaniarum Ecclesiis loquamur, laudare sufficiet can. primum Concilii Toletani secundi, quem jam superius retuli ad can. 5. dist. 28. apud Gratianum.

Can. 30. cau. 81. Can. 30. dist. 81. habetur in can. 43. ex Toletanis, ubi tamen pro illis Gratiani verbis: *Ideo qua conjuncta taliter cum Clericis sunt*, legitur: *Ideoque quacumque Clericis taliter adjuncta sunt*.

Can. 8. dist. 87. Can. 8. dist. 87. legitur in can. 72. ex Toletanis: observandum tamen est in quosdam Gratiani codices incuria Typographorum mendum irrepsisse: ubi enim legendum est: *commendati existunt*, hæc potius ediderunt: *condemnati existunt*.

Can. 20. dist. 93. De elatione Diaconorum supra Presbyteros omnes veteres testantur, præsertim S. Hieronymus in suis operibus frequentissime. In Ecclesia præsertim Græca id constat ex Græcorum ipsorum Conciliis, quibus opus fuit Diaconorum ambitum coercere, quemadmodum jam observavimus superius suo loco. Occasionem ipsis dederat rerum temporalium Ecclesiasticarum administratio; ipsi enim cum electi essent tanquam Ecclesiastici peculii custodes, perque ipsorum manus singulis Clericis, ipsis etiam Presbyteris stipendia distribuerentur, facile potuerunt supra ipsosmet Sacerdotes efferri. Quo ambitu cum capti fuissent Diaconi Hispaniarum, necessarium fuit Toletanis Patribus Sacerdotum dignitati consulere, quemadmodum consuluerunt in cap. 39., quem Gratianus retulit in can. 20. dist. 93., ubi observandæ, atque attendendæ sunt Romanorum Correctorum notæ. Garsias Loaisa ad hunc canonem etiam animadvertit, veteres Ecclesias distributas fuisse in varias stationes, sive choros, singulis Clericorum gradibus, imo & personarum generibus adsignatos, quod luculentissime demonstrat ex canone 3. Concilii Turonensis secundi.

Can. 7. cau. 1. qu. 4. Can. 7. cau. 1. qu. 4. legitur eisdem verbis in can. 61. Concilii Toletani, ubi sacri Antistites humanius agendum esse voluerunt cum judæorum filiis recens ad fidem conversis, ne forte a suscepta semel fide recederent.

Can. 24. cau. 2. qu. 7. De can. 24. cau. 2. qu. 7. nihil est, quod specialiter observemus. Habetur ille in can. 64. ex Toletanis, & quidem eisdem omnino verbis.

Can. 6. cau. 10. q. 1. & Can. 60. cau. 16. qu. 1. Can. 6. cau. 10. qu. 1. jungendus est cum can. 60. cau. 16. qu. 1., cum uterque depromtus fuerit ex can. 33. Toletano, quem integrum hoc loco referam, ut facilius Concilii sententia percipiatur. Ajunt Toletani Antistites: *Multi enim fidelium in amore Christi, & martyrum in Parochiis Episcoporum Basilicas construunt, oblationes conscribunt* (legunt alii: *oblationes sanctas tribuunt*), *Sacerdotes hac auferunt, atque in usus suos convertunt. Inde est, quod cultores sacrorum deficiunt, dum stipendia sua perdunt. Inde labentium Basilicarum ruina non reparantur, quia avaritia Sacerdotali omnia auferuntur. Pro qua re constitutum est* (hinc exorditur Gratianus in dicto can. 60. cau. 16. qu. 1.) *a præsenti Concilio Episcopos ita Diœceses suas regere, ut nihil jure præsumant auferre, sed juxta priorum auctoritatem Conciliorum* [illegible]

latius

lationibus, quam de tributis) legunt alii, *quam de decimis tributis*) *ac frugibus tertiam consequantur.* (De hac tertia redditunm Ecclesiasticorum parte Episcopis adsignata in Ecclesiis Hispaniarum sermonem habebo inferius ad canonem 10. cau. 10. qu. 1. ubi de Concilio Tarraconensi.) *Quod si amplius quidpiam ab eis præsumptum extiterit, per Concilium restauretur, appellantibus aut ipsis conditoribus, aut certe propinquis eorum, si jam illi a sæculo decesserunt. Noverint autem conditores Basilicarum* (hic est dictus can. 6. cau. 10. qu. 1.) *in rebus, quas eisdem Ecclesiis conferunt, in nullam potestatem habere, sed juxta canonum instituta, sicut Ecclesiam, ita & dotem ejus ad ordinationem Episcopi pertinere.* Postrema hæc verba videntur referenda etiam esse ad can. 19. Concilii Toletani III., uti dicimus ad can. 2. cau. 10. qu. 1., ad quem sane respiciunt Toletani Concilii Patres, dum asserunt: *juxta canonum instituta.*

Can. 11. cau. 10. qu. 1. In can. 11. cau. 10. qu. 1. habemus can. 36. Toletanum, ubi pro illis verbis Gratiani, *interpretatione sui indigeat* legitur: *in reparatione sui indigeat.* Nonnullis etiam codicibus non omnino consonant illa verba: *Presbyteros probabiles*; etenim in aliquibus Concilii ejusdem exemplaribus legitur: *Presbyteros probabilis vitæ*, quemadmodum inter recentiores canonum Collectores scripsit Burcardus.

Can. 1. cau. 12. qu. 1. Can. 1. cau. 12. qu. 1. legitur in can. 24. Toletano, ubi tamen pro illis verbis: *impuberes aut adolescentes*, hæc habentur: *puberes, aut adolescentes*, quæ sane cum sententia Toletanorum Patrum magis consonare videntur: etenim de impuberibus tantum sermo instituitur inferius in vers. *quod si aliqui ex his pupilli*, quæ verba significant in antecedentibus actum fuisse de iis, qui jam pupillarem ætatem excesserant.

Can. 39. cau. 12. qu. 2. In eodem Concilio Toletano IV. cap. 67. habetur eisdem omnino verbis can. 39. cau. 12. q. 2., quem etiam legimus inter fragmenta Capitularium Francorum Baluzianæ Parisiensis Editionis tom. 2. pag. 366. num. 15. nomine adjecto Toletani Concilii.

Can. 58. cau. 12. qu. 2. Can. 58. cau. 12. qu. 2. consonant cum can. 68. Toletano, ubi tamen pro illis verbis Gratiani, *& justa inveniatur definitio commutantis* legitur: *& justa inveniatur definitio commutationis.* Quod autem ibidem constituitur, Ecclesiæ libertum non posse adversus Ecclesiam, vel accusationem proponere, vel testimonium dicere, id omnino consentaneum est cum generalibus juris Romani principiis juxta ea, quæ traduntur in toto titulo digestorum de obsequiis Parentibus, & Patrono præstandis.

Can. 61. cau. 12. qu. 2. Consonat præterea cum principiis juris Romani, quo liberti ingrati ad pristinum servitutis statum revocantur, can. 71. Concilii Toletani, qui eisdem omnino verbis refertur apud Gratianum in can. 61. cau. 12. qu. 2.

Can. 65. & 66. cau. 12. qu. 6. Quemadmodum can. 61., ita & 65. cau. 12. qu. 6. pertinent ad tuenda patronalia Ecclesiæ jura ratione libertorum, sive servorum ab ipsa Ecclesia manumissorum. Porro dictus can. 65. legitur omnino eisdem verbis in can. 70. Concilii hujus Toletani, quemadmodum etiam in can. 37. ejusdem Synodi legitur eisdem verbis can. 66. eadem causa, & quæstione.

Can. 3. cau. 16. qu. 3. & Can. 2. cau. 16. qu. 5. Jugendi simul sunt can. 2. cau. 16. qu. 5., & can. 3. cau. 16. q. 3., uterque enim depromtus fuit a Gratiano ex can. 33. ejusdem Concilii Toletani; in quo hæc leguntur: *Sicut diœcesim alienam tricennalis possessio tollit, ita Territorii Conventum non adimit: ideoque Basilicæ, quæ nova condita fuerint, ad eum procul dubio Episcopum pertinebunt, cujus Conventus esse constiterit.* Obscura sane videntur priora hujus canonis verba relata in can. 3. cau. 16. q. 3., in quibus explicandis Glossographi non parum torquentur, imo & inscitiam suam candide confitentur. Auctor glossæ vulgaris ita scribit: *Ego hunc casum sic intelligo: Dicitur enim, quod licet Episcopus præscribat alterius Episcopi Ecclesiam, vel populum per triginta annos, non tamen adquirit populum, vel jurisdictionem in eo quoad spiritualia, etsi præscribat terram aliquam. Tu tamen prudens Lector, si melius intellexeris, me de insufficientia excusabis.* Verum difficultates omnes evanescunt, quotiescumque ad optima Concilii Toletani exemplaria confugimus, in quibus hæc potius leguntur in prioribus verbis: *Sicut Diœcesim alienam tricennalis possessio tollit, ita Territorii Conventum non admittit.* Verbum *adimit* pro verbo *admittit* a Gratiano adpositum obscuram omnino, intricatamque sententiam canonis omnino reddiderat; Cur enim Conventus præscribi non potest, si Territorium, & Diœcesis Episcopalis pote-

tio subjacet præscriptioni? Canonem autem ita restitutum facile & statim interpretor. Statuunt enim Toletani Patres, ut sicut in diœcesi aliena, ita quoque in Conventu Territorii, idest in simplici Parochia, quæ hoc in loco *Conventus* nomine significatur, triginta annis præscriptio omnis concludatur. Neque hic rursus quispiam novam se movere difficultatem putet, ajendo jam ante Concilium hocce Toletanum constitutum fuisse, ut soli quadragenariæ præscriptioni res omnes Ecclesiasticæ subjacerent nov. 131. cap. 6., etenim cum de Hispaniarum disciplina tractatur, frustra cum illa Justiniani Imperatoris novellas jungimus; cum Hispani non statim, ac editæ fuerunt, novellas Justiniani receperint, sed apud ipsos vigeret adhuc disciplina Theodosiani Codicis, qui unus ex Alarici Regis præcepto in Hispania servabatur. In eo autem cautum fuerat, ne quælibet actio ultra annos triginta proferretur, sed omnia triginta annorum præscriptioni esset obnoxia l. un. de actionibus certo tempore finiendis.

Can. 4. cau. 16. dist. 3. Eandem præscriptionis tricennalis disciplinam iidem Toletani Patres, dummodo tamen Provinciæ uniuscujusque fines custodirentur, boni publici caussa recipiendam voluerunt in cap. 34., ex quo desumtus est can. 4. cau. 16. qu., 3., cujus editionem paullo depravatam emendaverunt notis suis Romani Correctores.

Can. 30. cau. 16. qu. 7. Can. 30. cau. 16. qu. 7. habetur in can. 38. ejusdem Toletani Concilii, in quo tamen hæc leguntur: „ Præbendum est a Sacerdotibus vitæ solatium indigentibus, & maxime his, quibus restituenda vicissitudo est. Quicumque ergo fidelium de facultatibus suis Ecclesiæ aliquid devotione propria contulerunt, si forte ipsi, aut filii eorum redacti fuerint ad inopiam, ab eadem Ecclesia suffragium vitæ pro temporis usu percipiant. Si enim Clericis, vel Monachis, seu peregrinis, aut quamlibet necessitatem sustinentibus pro solo religionis intuitu in usum res Ecclesiasticæ largiuntur, quanto magis his consulendum est, quibus retributione justa debentur? " Hinc, ut patet, originem habuit vulgaris traditio, qua omnes Interpretes unanimi consensione asserunt, Fundatores Ecclesiarum, & Patronos tale jus in Ecclesiis & beneficiis patronatis habere, ut ex eorum redditibus subveniri ipsis debeat, quoties indigeant. At si specialiter hanc Toletanorum Patrum sententiam consideraverimus, nullum sane favore Fundatorum, aut Patronorum singulare privilegium agnoscemus in hac parte, cum ratio a Toletanis eisdem Patribus adducta eo pertineat, ut ex Ecclesiasticis redditibus indigentibus omnibus succurratur. Privilegium potius in eo erit, quod inter indigentes potior habenda sit ratio Fundatorum, aut Patronorum, ut etiam per Ecclesiam beneficia beneficiis rependantur.

Can. 31. cau. 17. qu. 4. In can. 65. Toletani hujus Concilii IV. renovata fuit sanctio Concilii Toletani III., de qua superius egimus ad can. 14. dist. 54., ubi etiam ad exemplarium fidem, & integritatem Gratiani fragmentum exegimus. Novus Concilii Toletani quarti canon habetur in can. 31. cau. 17. qu. 4., sed hic rursus Gratianus omisit, quod necessario animadvertendum erat, videlicet quod ibi dicitur de Judæis a muneribus publicis quibuscumque arcendis non tam Synodica constitutione, sed ipsius potius Sisenandi Regis præcepto decretum esse. Hæc sunt verba ipsius canonis: *Præcipiente Domino, atque Excellentissimo Sisenando Rege id constituit sanctum Concilium, ut Judæi, &c.* Quod autem subjicitur de pœnis infligendis adversus illos, qui Judæis publica munera exercere permittunt, confirmatum est etiam legibus VVisegothorum, in quibus lib. 12. tit. 3. de hac eadem re ita legitur: *Illi tamen, qui hanc eis* (scilicet Judæis) *potestatem super christianos exercere permiserint; si nobilis, qua hoc fecerit, persona extiterit, decem libras auri Fisco coactas exolvat; minima tamen, vilesque personæ quinque libras auri Fisco persolvendas amittant. Quod si non habuerint, unde componant, centenis decalvati flagellis subjaceant.*

Can. 1. cau. 18. qu. 2. Can. 51. Concilii Toletani, ex quo descriptus est apud Gratianum can. 1. cau. 18. qu. 2. his verbis legendus est. *Nuntiatum est præsenti Concilio, quod Monachi Episcopali Imperio servili operi mancipentur, & jura monasteriorum contra constituta canonum illicita præsumtione usurpentur, ita ut pene ex cœnobio possessio fiat, atque illustris portio Christi ad ignominiam, servitutemque perveniat. Quapropter monemus eos, qui Ecclesiis præsunt, ut ultra talia non præsumant, sed hæc*

tan-

tantum sibi in monasteriis vindicent Sacerdotes, quod præcipiunt canones, idest Monachos ad conversationem sanctam præmonere, Abbates, aliaque officia instituere, atque extra regulam facta corrigere. Quod si aliquid in Monachos canonibus interdictum præsumserint, aut usurpare quidpiam de Monasterii rebus tentaverint, non deerit ab illis sententia excommunicationis, qui se deinceps nequaquam suscitulerunt ab illicitis. Integrum descripsi hunc can. ut exinde adpareat, quantum a Concilii sententia recesserit Gratianus, quasi vellet significare, jam tum Monachos fuisse quodammodo ab Episcoporum potestate immunes.

Can. 1. cau. 19. qu. 1.

In can. 50. Toletano legitur eisdem verbis can. 1. cau. 19. qu. 1. ad quem tamen sunt observatione dignæ Romanorum Correctorum adnotationes. Forte autem in Hispania laxior tum erat Clericorum disciplina, quam esset in oriente, & in urbe Roma tempore S. Hieronymi, qui vix optimum Monachum ad Clericatus honorem admittendum esse dicebat, nisi dicere quispiam vellet, tum demum Clericos ex sententia Toletani Concilii ad Monasteria admitti debuisse, quoties Clerici iidem alicujus gravioris criminis rei, postulabant, ut sibi dignæ pœnitentiæ locus concederetur. Sane id maxime congruit Concilio eidem, si inspexerimus can. 5. cau. 23. q. 8. qui depromtus est ex can. 45. ejusdem Concilii Toletani, ubi tamen pro illis verbis *pœnitentiæ tradantur*, legendum erit, quoties aliorum Codicum fidem sequi velimus: *perenniter tradantur*. Similia quædam leges in can. 5. cau. 26. qu. 5.

Can. 5. cau. 23. qu. 8.

Ca. 29. c. 23. q. 8.

De can. 29. cau. 23. qu. 8. nihil aliud dixero, quam eundem omnino consonare cum can. 31. ejusdem Concilii Toletani.

Can. 5. cau. 26. qu. 5.

Quod jamdudum Ancyrani Patres in can. 23. constituerant apud Græcos, confirmarunt in suis Provinciis Toletani Antistites in can. 29. quem Gratianus retulit in can. 5. cau. 26. q. 5. cujus verba integra describenda hoc in loco sunt, quod Codices plures varii habeantur. *Si Episcopus, aut Presbyter, aut Diaconus, aut quilibet ex ordine Clericorum Magos, aut Aruspices, aut Ariolos* (legunt alii: *aut Incantatores, aut Ariolos*) *aut certe Augures, vel Sortilegos, vel eos, qui profitentur artem aliquam*, (legunt aliqui: *artem magicam*), *aut aliquos eorum similia exercentes consulere fuerit deprehensus, ab honore dignitatis suæ depositus Monasterii pœnam excipiat, ibique* (legunt alii: *ab honore dignitatis suæ suspensus, Monasterium ingressus, ibique*) *perpetuæ pœnitentiæ deditus scelus admissum sacrilegii luat.* De hac pœnitentia, quæ peragenda erat a Clericis in Monasteria dejectis jam nonnulla nuper attigeram ad can. 1. cau. 19. qu. 1. & ad can. 5. cau. 23. q. 8.

Can. 7. cau. 27. q. 1.

Can. 7. cau. 27. q. 1. non inveniri in can. 8. Concilii Toletani IV. jam recte observaverunt Romani Correctores. Pertinet potius ad Concilium Parisiense V. anni 615. de quo suo loco agendum erit; ibi enim can. 13. hæc leguntur: "De viduabus, & puellis, quæ sibi vestes in habitu Religionis in domibus propriis tam a parentibus, quam per se ipsas mutaverint, & se postea contra statuta Patrum, vel præcepta canonum conjugio crediderint copulandas, tamdiu utrique habeantur a communione suspensi, quousque quod illicite perpetraverunt, emendent, aut si emendare neglexerint, a communione Ecclesiastica, vel omnium Christianorum convivio in perpetuum fiant sequestrati": Hæc eadem verba relata sunt in capitularia Regum Francorum lib. 7. cap. 338. Baluzianæ editionis. Quod si quæratur, unde nam contingere potuerit, ut fragmentum Concilii Parisiensis Concilio potius Toletano a Gratiano tribueretur, ego facile dixerim Gratianum deceptum fuisse ex decreto Ivonis, qui in cap. 66. partis 7. idem fragmentum laudat ex can. 57. Concilii Toletani IV. Rursum autem Ivonem deceptum fuisse a Burcardo, qui antea illum can. retulerat ex Concilio Toletano IV. in lib. 8. tit. 48. At vero Burchardus vel Concilium Toletanum laudavit, quod sibi proposuisset a laudandis Francorum capitularibus abstinere; scribebat enim apud Germanos Francicis rebus tam maxime infensos, uti sæpius jam monui; vel quod deceptus & ipse Burcardus fuerit ex Codice Reginonis, in quo habetur idem can. in cap. 62. primæ appendicis, cui hæc inscriptio præponitur: *De feminis, quæ Religionis vestem in domibus propriis mutaverint, si postea conjugium elegerint, quid agendum sit. Toletanum Concilium 4. cap. 57.* Et statim sequitur caput 62. his verbis: *de viduis & puellis, quæ habitum &c.* quemadmodum apud Gratianum. Regino itaque sequentibus Collectoribus errandi occa-

occasionem præbere potuit, & fragmenta Parisiensis Concilii tribuendi Toletano. Sed ego arbitror Reginonem non eo loco Concilium Toletanum commemorasse, quod eidem Concilio sequens, quod descripturus erat, fragmentum tribueret, sed potius ut significaret nonnulla etiam de re, quam pertractabat, legi in Concilio Toletano IV. Revera in eodem Concilio cap. 56. (qui apud Reginonem esse poterat quinquagesimus septimus, cum variæ editiones hujus Concilii diversam quoque numerandi habeant rationem) hæc habentur: " Duo sunt genera viduarum, sæculares, & sanctimoniales: sæculares viduæ sunt, quæ adhuc disponentes laicalem habitum non deposuerunt: sanctimoniales sunt, quæ jam mutato habitu sæculari sub Religioso cultu in conspectu Sacerdotis, vel Ecclesiæ adparuerint. Hæ si ad nuptias transierunt, juxta Apostolum non sine damnatione erunt: quia se primum Deo voventes, postea castitatis propositum abjecerunt.

Can. 10. cau. 28. qu. 1.

In can. 63. ejusdem Toletani Concilii habetur eisdem omnino verbis can. 10. cau. 28. qu. 1. qui etiam habetur in legibus VVisegothorum lib. 12. tit. 1. unde adparet judæorum perfidiam utraque sive Regia, sive Ecclesiastica potestate fuisse coercitam; atque etiam eodem spectat cap. 60. Concilii relatum in can. 11. cau. 28. q. 1. quo decretum est, ut filii judæorum fidei Christianæ colendæ caussa a suis Parentibus abstrahantur. Hic autem can. de filiis judæorum jam baptizatis intelligendum esse nemo ambiget, præsertim si postrema illa verba consideret: *in fide proficiant*: non enim in fide proficere potest, nisi quia jam fidem ipsam suscepit. Atque hanc interpretationem juvant nonnulli Codices, in quibus paullo aliter verba can. leguntur; etenim in prioribus verbis ibidem scribitur ita: *Judæorum filios, vel filias baptizatos, ne parentum &c.* in quibus Codicibus pro illis Gratiani verbis: *Sub eorum conversatione*, hæc leguntur: *sub eorum cura, & conversatione*. Quæ demum interpretatio confirmatur ex can. 62. ejusdem Concilii Toletani, qui eisdem omnino verbis relatus est a Gratiano in can. 12. cau. 28. q. 1.

C. 11. c. 28. q. 1.

Can. 12. cau. 28. qu. 1.

Can. 54. de cons. dist. 1.

Canon 54. de cons. dist. 1. eisdem fere verbis habetur in can. 13. Toletano: ubi autem Gratianus scripsit: *Ergo nec ipsi in Ecclesiis canendi sunt, quia in sanctarum scripturarum libris non inveniuntur. Componuntur Missæ &c.* vulgata Concilii exemplaria potius exhibent hæc: *Ergo nec idem in Ecclesiis canendus est, quia in scripturarum sanctarum libris non invenitur. Componuntur ergo hymni, sicut componuntur Missæ &c.* item postrema can. verba in integris Concilii exemplaribus ita leguntur: *qui hymnos rejicere fuerint ausi*. Garsias Loaisa pulcherrimas observationes in hunc canonem edidit, quas in hunc locum referre non pigebit. Ita ille: " Hymnos componere, & canere in Ecclesia antiquis christianis in more positum fuit, ut testatur Philo Judæus lib. de supplicum virtutibus, Eusebius lib. 2. historiæ cap. 16. Dionysius Areopagita de divinis nominibus cap. 4. Sacratissimum Corpus B. Virginis Mariæ cum hymnis delatum scribit Nicephorus lib. 2. cap. 22. In Concilio Antiocheno ante annos mille, & trecentos damnatus est Paullus Samosatenus, qui psalmos, & hymnos in honorem Christi decantatos explosit, & ejecit. Hoc constat apud Eusebium lib. 7. c. 24. Hilarius librum hymnorum composuit, ut auctor est Hieronymus in catalogo. Ambrosius hymnos edidit, ut auctor est Augustinus lib. 1. retractationum cap. 21. & ipse Ambrosius meminit hymnorum suorum in oratione in Auxentium, & S. Bernardus in regula. Extant alii Sanctorum Hymnorum auctores, ut Synesius, Cirenœus, Teophanes, Cosmas Hierosolymitanus, & alii. Theodosius junior Princeps religiosissimus, cujus Regia non dissimilis erat a Monasterio primo diluculo hymnos alternis recitabat, Socrates lib. 7. cap. 22. Nicephorus lib. 14. cap. 13. Berno Abbas de officio Missæ cap. 3. scribit Hymnum Angelorum, Gloria in Excelsis Deo, & in Terra pax hominibus, a Telesphoro primum fuisse auctum, & a Symmaco completum, Ecclesiæque cantandum traditum: Nicephorus lib. 11. cap. 16. rationem, modumque hymnorum canendorum tradit ex Josepho. Dionysius Areopagita lib. de divinis nominibus cap. 4. parte 2. librum Hierothei Sanctissimi hymnorum divinorum adfert. *Rursum idem Garsias de versiculo, quod etiam hodie decantamus in fine uniuscujusque Psalmi ita scribit*: De versu illo: Gloria Patri &c. supra diximus. Verum sunt, qui dicant a Flaviano Antiocheno adju-

„ adjutore Chrysostomo compositum, ut „ Nicephorus lib. 9. cap. 24. & 18. c. „ 51. & aliter a Catholicis Græcis in „ fine psalmorum decantari, aliter ab „ Arianis. Sozomenus lib. 3. cap. 20. „ Theodorus lib. 2. cap. 24. Nicephorus „ lib. 4. c. 24. postea consilio Hieronymi „ in Ecclesia Latina additum finibus „ Psalmorum a Damaso ipso refert in „ Epist. ad Damasum. Et hic mos Romanus „ prævaluit in Ecclesia, & ita „ non gloria, & honor, sed Gloria Patri „ dicitur".

Can. 85. de cons. dist. 4. Canon 85. de cons. dist. 4. legitur in can. 6. Toletano, ubi in primis refertur, qualis in Hispania fuerit disciplinæ varietas, cum alii ter mergerent baptizandos, alii vero unica mersione baptismum absolverent, unde facile occasio schismatis oriebatur, quatenus singularum disciplinarum sectatores ita suæ adhærebant, ut ab aliis baptizatos nullo modo reciperent. Deinde producta est in medium, lectaque in Concilio Epistola Gregorii Magni ad Leandrum Hispalensem, cujus fragmentum habemus apud Gratianum in can. 80. de cons. dist. 4. statimque ita definitum est: *quapropter quia de utroque Sacramento, quod fit in Sancto Baptismo* (utrumque Sacramentum dicebatur, & quod in unica mersione significaretur Dei unitas: & quod in trina mersione significaretur Trinitas Personarum)" a tanto viro „ (*scilicet Gregorio*) reddita est ratio, „ quod utrumque rectum, utrumque „ irreprehensibile in sancta Dei Ecclesia „ habeatur; propter vitandum autem „ schismatis scandalum, vel hæretici „ dogmatis usum simplam teneamus baptismi „ mersionem, ne videantur apud „ nos, qui tertio mergunt, hæreticorum „ probare assertionem, dum sequuntur „ & morem". Erat tum Hispania expurgata recens ab hæresi Arianorum, qui ter mergere solebant baptizatos, ea potissimum de caussa, ut tres in Patre, Filio, & Spiritu Sancto naturas agnoscerent. Operæ pretium propterea erat apud Hispanos, ut posteaquam constitisset unica etiam mersione collatum baptisma valere, unica mersione ministrandum esse constituerent, ut Arianorum hæresis, quoad fieri posset, radicitus evelleretur, imo & quæcumque cum Arianis sentiendi occasio tolleretur.

Can. 94. de cons. dist. 4. Jam superius diximus multa hoc in Concilio constituta fuisse ad coercendam Judæorum perfidiam, quo inter cetera pertinent can. 10. 11. & 12. cau. 28. qu. 1. His omnibus addi posset can. 94. de cons. dist. 4. qui eisdem omnino verbis legitur in can. 59. ejusdem Concilii.

De Canonibus Concilii Toletani VI.

Concilio Toletano quinto prætermisso, ex quo nullus apud Gratianum canon relatus est, ad sextum progredior anno 638. celebratum sub Cinthilana Rege, Pontifice autem Maximo Honorio I. Concilium hoc Nationale fuit omnium Episcoporum Hispaniæ, quibus nonnulli ex Episcopis Gallicanis accesserant; inter omnes autem primus Concilio subscripsit etiam ante Bracarensem, Toletanum, & Hispalensem Silva Episcopus Narbonensis. Profitentur in can. ultimo iidem Toletani Patres, se *Christianissimi, & Gloriosissimi Cinthilani Principis sui studio advocatos, & instantia esse collectos*. Jam tempore hujus Concilii obierat S. Isidorus Hispalensis Antistes, cui successerat Honoratus. Interfuit autem inter ceteros Braulio Cæsaraugustanus Vir Isidoro eidem valde familiaris, & arctissima animi adfectione conjunctus, atque apud Historiæ Ecclesiasticæ scriptores memoriæ maxime venerabilis. Episcopi interfuerunt Concilio numero 52. ediderunt que can. 19. quorum undecimum retulit Gratianus in can. 9. cau. 3. q. 9. cujus verba ita legenda sunt ex vulgatis Concilii exemplaribus: " Dignum est, ut vita inno„centium non maculetur pernicie accu„santium. Ideo quisquis a quolibet cri„minatur, non ante accusatus suppli„cio dedicetur, quam accusator præ„sentetur, atque legum, & canonum „sententia exquiratur; ut si indigna ad „accusandum persona invenitur, ad e„jus accusationem non judicetur, nisi „ubi pro capite Regiæ Majestatis cau„sa versatur". (Can. 9. cau. 3. qu. 9.)

Can. 64. cau. 12. qu. 2. Can. 64. cau. 12. qu. 2. jam recte monuerunt Romani Correctores referendum esse ad disciplinam jam antea constitutam, videlicet ad can. Concilii Toletani IV. de quo in can. 65. cau. 12. qu. 2. Ceterum idem can. 64. legitur in canone 9. Concilii Toletani 6. ubi tamen pro illis verbis: *de familiis Ecclesiæ esse*, potius legitur: *de familiis Ecclesiæ manumissos*. Reliqua verba omnino consonant.

Can. 72. cau. 12. q. 2. jam emendarunt

runt ex can. 5. Concilii Toletani VI. Romani Correctores, hæc verba adjici debere monentes: *vel aliarum quarumlibet personarum*. Sed præterea animadvertere juvat, postrema can. verba paullo aliter haberi in vulgatis Concilii exemplaribus, quam habeantur apud Gratianum. Ita enim potius legendum esset: *Quod si quis eorum contemserit facere, ipse stipendio suo videbitur privari*. De precariis jam alibi egimus. Sufficiat interea monere, nihil aliud fuisse precarias concessiones, quam contractus quosdam, quibus certa prædia, vel jura Ecclesiastica ad tempus alicui concedebantur, Ecclesiarum, vel publica utilitate ita exigente, ea lege, ut finito tempore ad Ecclesiam reverterentur, aut si novæ emergerent causæ, novæ precariæ fierent, renovato contractu, ne forte diuturna rei possessione facile memoria rei, Jurisve Ecclesiastici interiret.

Can. 2. cau. 20. qu. 3. Can. 2. cau. 20. qu. 3. consonat omnino cum can. 6. hujus Concilii Toletani, postquam Romani Correctores verba illa ad optimorum Codicum fidem exacta restituerunt: *ut nec locutio cum eis ulla sit communis*. Quod si quæratur, quænam sit illa universalis Synodus, de qua mentio fit in hoc can. quæque de viduis a proposito continentiæ recedentibus quædam statuta condiderit; dixerim eam esse Synodum Toletanam 4. universalem totius Hispaniæ, de qua jam superius egi, cujusque can. de viduis continentibus expressum superius etiam descripsi ad can. 7. cau. 27. q. 1.

Can. 19. cau. 33. q. 2. Can. 19. cau. 33. q. 2. sententiam can. 8. Toletani prorsus exhibet, licet non eisdem ubique verbis expressam, quod ortum est ex varietate plurimorum exemplarium. Singula hoc loco non memoro, cum verba illa, quæ paullo aliter in diversis codicibus descripta sunt, sententiam canonis nullo modo immutare, aut inflectere valeant. Interea observari commode poterunt Romanorum Correctorum notæ, quibus illud unum ego addam, in postremis verbis, quæ apud Gratianum ita leguntur: *juxta quod ætatem aptam perspexerit, pœnitentiæ, absolutionis, vel distinctionis tribuat legem*; ita potius legi debere ex vulgatis Concilii exemplaribus: *juxta quod ætatem aptam prospexerit, continentiæ, absolutionis, vel districtionis tribuat legem*.

De Canonibus Concilii Toletani VII.

Nationale etiam fuit totius Hispaniæ Concilium illud Toletanum, quod septimum dicitur, & fuit celebratum sub Chindasvindo Gothorum Rege tempore Theodori Pontificis Maximi anno 646. In illud convenerunt Episcopi numero 30. atque ex ipsis quatuor Metropolitæ, Emeritensis, Hispalensis, Toletanus, & Tarraconensis. Ejusdem Concilii Patres in can. ultimo profitentur, se ob votum memorati Regis convocatos esse, atque in Synodi præfatione testantur, multa tum emendatione digna fuisse ob temporum difficultates caussa bellorum a Gothis concitatorum inducta, unde plurima incommoda non in civilem tantum, sed & in Ecclesiasticam Rempublicam profecta fuerant. Quibus communi consensione, & Regia auctoritate interveniente consultum est, editis canonibus numero sex, quorum duos retulit Gratianus.

Can. 16. cau. 7. qu. 1. Et quidem eum, qui numero secundus est, retulit Gratianus in can. 16. cau. 7. qu. 1. cujus verba integra hic describere juvabit, cum in nonnullis codicibus aliquarum sit varietas vocum. En verba canonis, qualia in vulgatis Concilii exemplaribus habentur. *Nihil contra ordinis statutum* (legunt alii: *statutum*, alii: *ordinem statutum*) *temeritatis ausu præsumatur, neque illa, quæ summa veneratione censentur vel minimo præsumtionis actu solvantur* (legunt alii: *vel minima præsumtione tactu solvantur*), *cum ad hoc tantum fieri quæqua jussa sunt, interrupta noscantur, ne languoris proventu robore salutis natura privetur. Non ergo solum fragilitati consuletur humanæ, sed etiam honori Mysteriorum Dei providetur abunde, dum ab offensionis casu procuratur etiam caveri sollicite* (legunt alii: *provida cavetur sollicitudine*). *Censemus igitur convenire, ut cum a Sacerdotibus Missarum tempore sacra Mysteria consecrantur, si ægritudinis accidat cujuslibet eventus, quo captum nequeat consecrationis expleri ministerium*, (legunt alii: *mysterium*) *sit liberum Episcopo, vel Presbytero alteri consecrationem exequi officii capit* (alii legunt: *vel Presbytero, ut alter consecrationem expleat*.) *Non enim aliud ad supplementum sui initiatis ministeriis competit, quam aut incipientis, aut subsequentis completa benedictio Sacerdotis* (legunt alii: *aut subsequen-*

sequentis completa benedictio Sacerdotis (legunt alii: *ant. subsequentis benedictione fiat completa*), *quia nec perfecta videri possunt, nisi perfectionis ordine compleantur: Cum enim simus omnes unum in Christo, nihil contrarium diversitas* (legunt alii: *personarum diversitas*) *format, ubi efficaciam prosperitatis unitas fidei repræsentat. Quod etiam consultum cuncti Ordinis Clerici indultum* (legunt alii: *individuum*) *esse sibi non ambigant, sed ut præmissum est præcedentibus libenter alii pro complemento succedant. Ne tamen quod naturæ languoris caussa consulitur in præsumptionis perniciem convertatur, nullus post cibi, potusque quamlibet minimum sumtum Missas facere* (legunt alii: *post cibum, potumve quamlibet minimum sumtum Missas facere præsumat*), *nullus absque patenti proventu* (legunt alii: *absque patentis praventu*) *molestiæ Minister, vel Sacerdos cum cœperit, imperfecta officia præsumat omnino relinquere. Siquis hæc tentare* (legunt alii: *temerare*) *præsumserit, excommunicationis sententiam sustinebit.*

Can. 8. cau. 10. qu. 3.

Alterum fragmentum ejusdem Concilii Toletani VII. ex cap. 4. depromtum legitur in can. 8. cau. 10. qu. 3. cujus priora verba ita alii legunt: *Inter cetera denique, quæ communi consensu nos conferre communiter oportuit, querimonias etiam Parochialium Presbyterorum Galliciæ Provinciæ &c.* Romani Correctores ex eo, quod nonnulli Episcopi Gallicani solerent Conciliis Toletanis intervenire, præsertim ex Provincia Narbonensi, probandam censent quorundam MSS. Codicum scriptionem ita habentium: *Gallicanæ Provinciæ*. Verum aliis accuratiores videri possent Codices illi, in quibus habetur: *Galliciæ Provinciæ*, vel ex eo potissimum, quod in eo Can. Toletani Patres se se referunt ad Statuta Bracarensia; At hæc conveniunt potius Galliciæ Provinciæ, cum hæc esset sub Metropoli Bracarensi; vel etiam ex eo, quod licet in antecedentibus Toletanis Conciliis nonnulli interfuerint Galliarum Antistites, in hoc tamen Toletano Concilio VII. ne unus quidem Gallicanus Episcopus subscripsisse fertur; ac propterea verosimile non videtur, absentibus alterius Regni Episcopis legem fuisse dictam, eo vel magis, quod in hoc eodem can. hæ phrases legantur: *ut comperimus, & ut evidens inquisitio patefecit*. Quomodo enim compertum esse potuit; quomodo evidenti inquisitio fieri, ubi nullus ex Galliis Episcopus ad Concilium accessit? Mihi præterea emendanda videtur Gratiani editio in illa voce *quinquagenarium*, quemadmodum etiam animadverterunt Correctores Romani, ut pro illa legatur, *quinarium*, uti nonnulli ex MSS. Codicibus habent. Neque enim verosimile arbitrari quispiam potest, coercitum fuisse ambitum Episcoporum visitatorum quorumdam in numero comitatus sui, ita ut statueretur quinquagenarium numerum evectionis non esse excedendum, qui sane numerus etiam supremus videri posset ambitioni magis, magisque promovendæ. Voluit Concilium, Episcopos, quoties Diœcesim visitant, nulli onerosos existere, ac propterea nihil amplius, quam duos solidos exigere posse. Quam grave autem onus imponeretur ab Episcopis, si in vicos, ac terrulas quinquaginta secum ad comitatum adscitos adducerent! Hujus depravatæ scripturæ proposito exemplo arbitrantur nonnulli in Concilio Lateranensi, cujus fragmentum refertur in cap. 6. de censibus, & exactionibus, constitutum fuisse, ut nihil amplius permittatur Archiepiscopis singulis Provinciam visitantibus, quam quinquaginta, ut ajunt, evectiones habere. Ceterum Lateranensium Patrum intima sententia ea est, ut quanto minus fieri possit, gravamen subditis ab Episcopis visitantibus inferatur. Demum observandum est in postremis illis canonis verbis: *correptioni procul dubio canonum subjacebit, tamquam Constitutorum Synodalium transgressor, & priscorum Patrum edictorum corruptor*, alios Codices ita habere: *correptioni procul dubio canonum subjacebit, qua Constitutionum Synodalium transgressores priscorum Patrum edictis corripiendos oportet.*

De Canonibus Concilii Toletani VIII.

Concilium Toletanum, quod octavum dicitur, non tam Ecclesiastica Synodus dici potest, quam generalia totius Hispaniæ Regni comitia, in quæ videlicet confluxerunt & Viri Ecclesiastici, & Proceres Regni, & de rebus sacris, & de civili politia Rege ipso auctoritatem præbente pertractaturi. Celebratum illud est anno 653. tempore Martini Pontificis Maximi. Ut autem celebraretur hæc Synodus, operam dederat Rex Recesvinthus, ad quam convenerunt ex Episcopis 52. inter quos Metropolitani qua-

quatuor, Emeritensis, Hispalensis, Toletanus, & Bracarensis, præter decem absentium Episcoporum Vicarios; Item Abbates decem, ac duo in Ecclesiastica dignitate Ecclesiæ Toletanæ constituti. Ex Regni Nobilibus, Ducibus, Comitibus, ac Proceribus sexdecim interfuerunt, qui subscripserunt omnes Concilio. Dum aperiretur Concilium, adfuit præsens ipsemet Rex, qui ibidem appellatus est *Serenissimus Princeps pia Religione plenissimus, & summo laudum titulo gloriosus*. Ipse etiam primus in comitiis orationem habuit, tomumque in publico consistorio obtulit, in quo continebatur quidquid ipsemet decerni, ac definiri exoptaret. In primis autem professionem fidei suæ ad mentem præcedentium generalium Conciliorum expressit; deinde rogavit, ut emendaretur, quod constitutum fuerat in can. 1. Concilii Toletani 7. ubi perpetua usque ad finem vitæ excommunicatione damnabantur quicumque Clerici consensissent in novi Regis inaugurationem, ad tollendas omnes, quæ tum apud Hispanos excitari consueverant, intestinas seditiones; illam enim sanctionem adeo veteres Patres firmaverant, ut in perpetuum valituram fore etiam jurisjurandi religione intercedente professi fuissent, anathema etiam illi dicentes, qui hæc instituta putasset fore execranda. Videbatur nimis aspera hujusmodi disciplina Regi piissimo, qua fiebat, ut qui semel deliquisset, etiam post pœnitentiam acerbissima anathematis pœna usque ad extremum vitæ teneretur; quamobrem a novo Concilio postulavit, ut de hac re solertius omnes inquirerent, & quoties id fieri liceret, inductam semel disciplinam inflecterent; verebatur enim, ne si solveretur præstiti jurisjurandi religio, quodammodo Episcopi ipsi perjurii rei haberentur; alias vero, ne si diutius constitutio aspera vigeret, inhumani quoquo modo viderentur. Post hæc subdidit Rex se omnino consentire, ut definiretur in Concilio ipso quidquid necessario, vel utiliter definiendum omnibus videretur, rogans & Episcopos, & Consistentes Regni Proceres, ut omnia ad justitiam, ad pietatem, salutaremque discretionem composita decernerentur.

Sic explicata Sapientissimi Principis voluntate ad peragenda, absolvendaque propositarum causarum negotia converterunt animum quicumque in Concilio consederant, atque universam rem 14. capitibus confecerunt. Gratianus duo tantum retulit hujus Concilii Capita, in quibus propterea tantummodo immorabimur. Ex secundo capite hujus Concilii descripta sunt hæc fragmenta, videlicet can. 1. dist. 13., can. 1. cau. 22. qu. 1., can. 1. 9. 14., & 15. cau. 22. qu. 4., qui propterea omnes simul jungendi erunt ab accurato Interprete ad habendam integram Toletanæ Synodi sententiam. Prolixa valde sunt ejus capitis verba, ac pertinent ad illud, quod emendandum ex Concilio Toletano VII. proposuerat Rex Reccensvinthus, quemadmodum nuper observabam. Proponebatur temperandum Decretum illud Concilii Toletani VII., quo perpetuæ excommunicationi subditi fuerant Clerici, quicumque in Principem quomodolibet conspirassent. Ut Decretum hujusmodi vires perpetuas haberet, præter alia, quæ adduci poterant, rationum momenta, illud suadebat, quod immutari nihil poterat, nisi cum injuria Concilii præcedentis, item quod jusjurandum de Decreto non immutando fuerat in Concilio præstitum. Ut vero temperaretur, suadebat humanitas, & pietas Principis, qui de eo remittendo postulaverat. De hac re fuit in hisce comitiis acerrime disputatum in diversa distractis considentium animis. Hinc fervidius implorari cœpit ab omnibus Sancti Spiritus afflatus; etsi enim agnoscerent, quod in Concilio Toletano VII. statutum fuerat, singularibus temporis illius circumstantiis fuisse accommodatum, verebantur tamen, ne forte violati jurisjurandi rei fierent. Quamobrem ita dictitabant Toletani Patres, quasi dubitantes: *Unde jurasse nos per attestationem divini nominis conditio juramenti demonstrat, & ne resolvi queat, sacra Scripturæ auctoritas instat; scribitur namque in exodo: Non assumes nomen Domini Dei tui in vanum; neque enim insontem habebit Dominus eum, qui assumserit nomen Domini Dei sui frustra. Item in levitico. Non perjurabis in nomine meo, nec pollues nomen Domini Dei tui. Ego Dominus.* Hæc sunt verba, quæ Gratianus referre voluit in canone 14., & can. 15. principio cau. 22. qu. 4., qui ex descriptis sunt emendandi. Observandum itaque est, has non esse sententias Episcoporum asserentium, sed dubitantium proposita, quibus quid sibi agendum in incertis animis foret, meditabantur. Post hæc subjiciunt Toleta-

Can. 1. dist 13. Can. 1. can. 22. qu. 1. Ca. 1. 9. 14. & 15. can. 22. q. 4.

letani Patres nonnulla alia Sanctarum Scripturarum testimonia, quibus Episcopi, Prælatique omnes ad humanitatem, benignitatemque in Subditos exercendam excitantur. Post quæ ita prosequuntur. *Quid ergo? Numquid aut juramenti justitiam, aut misericordia pacem sibi contraire narrabimus? . . . Et quia juramenti custodia ultionem non temperant pavescendam, iccirco impietatis atrocitas mortem pariet execrandam? Absit; etenim si publicis Sacramentorum gestis (quod Deus avertat) a quibuslibet illicita, vel non bona extitisset conditio alligata, qua aut jugulare animam Patris, aut agere compelleret stuprum Sacratissimæ Virginis, numquid non tolerabilius esset stulta promissionis rejicere vota, quam per inutilium promissionum custodiam exhorrendam criminum impleri mensuram?* Sunt hæc verba in can. 1. cau. 22. qu. 4. Hinc ad humanitatem inclinatis Patrum animis, additum est tum demum jusjurandum esse servandum, quoties paci, & benevolentiæ prospicit his verbis: *Etenim omne, quod in pacis fœdere venit, tunc solidius consistit, cum juramenti hoc interpositio roborat. Sed & omne, quod animos amicorum conciliat, tunc fixius durat, cum eos Sacramenti vincula ligant. Omne etiam, quod testis adstipulat, tunc verius constat, cum id adjectio jurationis adfirmat. Quod si testis deficiat, innocentis fidem sola jurisjurandi taxatio manifestat.* Hæc legimus apud Gratianum in can. 1. cau. 22. qu. 1. His autem ita disputatis jam eo adducti videbantur Patres, ut metu violandi jurisjurandi excusso præcedentis Concilii sententiam immutarent. Quamobrem ista subdiderunt: *Hujus sane promissionis incauta crudam, cruentamque temperare sententiam illa quammaxime compellimur caussa, qua hæc duo mala, licet sint omnino cautissime præcavenda, tamen si periculi necessitas ex his unum remeare* (legunt alii: *temperare*, Gratianus: *perpetrare*) *compulerit, id debemus resolvere, quod minori nexu noscitur obligare.* (legunt alii: *obligari*). *Quid autem ex his levius, quidve sit gravius pro rationis* (legunt alii *puræ rationis*, alii: *pro pietatis*) *acumine investigemus. Etenim dum pejerare compellimur, Creatorem quidem offendimus, sed nos tantummodo maculamus, & Dei jussa superbe contemnimus, & proximis impia crudelitate nocemus, & nos ipsos crudeliori mortis gladio trucidamus, illic enim duplici culparum telo percutimur, hic tripliciter jugulamur. Restat ergo, ut ea nostra pergat sententia, quo misericordia patuerit via &c.* Habentur hæc in can. 1. dist. 13., quam sententiam de relaxando jurejurando ut confirment Toletani Patres, plura adducunt Sanctarum Scripturarum exempla, inter quæ ita ajunt: *Etenim incommutabilis, idemque existens Dei Summi natura præcellens sua sæpe in sacris literis legitur mutasse promissa, & pro misericordia temperasse sententiam: Unde quamlibet sit impassibilis, atque immutabilis, idemtidem Deitate firmissima* (legunt alii: *idem quidem ejusdemque Deitatis licet sint dicta firmissima*) *crebro tamen ejus & juramenta leguntur, & pœnitentia, quæ sacris extant mysteriis adoperata*). *Jurare namque &c.* Hæc cum sequentibus leguntur eisdem omnino verbis in can. 9. cau. 22. qu. 4.

Can. 7. cau. 1. qu. 3.

In can. 3. ejusdem Concilii Toletani legimus can. 7. cau. 1. qu. 3., quem jamdudum Romani Correctores perperam S. Ambrosio tributum fuisse observarunt. Juvabit hic integra verba describere, qualia habentur in ipsomet Concilio, cum Gratianus non satis illa ex fide retulerit. „Quod sine magno labore dicendum non est, reperiuntur quamplurimi negotio muneris perituri mercari velle gratiam Spiritus Sancti, dum vile præmium donant, ut pontificalis ordinis sublime culmen accipiant, obliti verborum Petri, qui dixit ad Simonem: Pecunia tua tecum sit in perditionem, quoniam donum Dei existimasti per pecuniam possideri. Proinde quia & usitatum est tale malum, & majorum frequenter extat mucrone succisum, nos quoque huic vulneri cancroso ignitum, quod superest, adhuc injicimus ferrum, decernentes omnimodo, ut quicumque deinceps pro percipienda Sacerdotii dignitate quodlibet præmium detectus fuerit obtulisse, ex eodem tempore se noverit anathematis opprobrio condemnatum, atque a perceptione Christi Corporis, & Sanguinis alienum, ex quo illum constat hoc execrabile Christo perpetrasse flagitium. Quod si aliquis extiterit, qui accuset, ille, qui hunc ordinem munerum fuerat acceptione lucratus, & suscepti ordinis gradu privetur, & in Monasterio sub perenni pœnitentia religetur. Illi vero, qui pro hac

„ cauf.

„ caussa munerum acceptores extiterint, „ si Clerici fuerint, honoris amissione „ mulctentur; si vero laici, anathemate „ perpetuo condemnentur. "

De Canonibus Concilii Toletani IX.

Post elapsos duos annos a Concilio Toletano VIII., scilicet anno 655. sub eodem Reccesvintho Rege rursum celebrata est alia Synodus, quam Toletanam IX. appellant; sed est illa Provincialis, idest ex Episcopis solius Toletanæ Provinciæ sub Eugenio Metropolita congregatis, numero quindecim, una cum sex Abbatibus, aliisque Viris tam Ecclesiasticis, quam Laicis illustribus. In ea autem editi fuerunt can. 17. ad disciplinam ecclesiasticam confirmandam.

Can. 4. dist. 54. Inter hos cap. 11. legitur can. 4. dist. 54. eisdem omnino verbis.

Can. 74. cau. 12. qu. 2. In cap. 5. habetur can. 74. cau. 12. qu. 2., in quo describendo Amanuenses non omnes consonarunt. Vulgata exemplaria ita exhibent: *Bona rei dare consultum* (scripserunt alii: *consilium*), *& præsentis habetur vitæ subsidium, & æternæ remunerationis expectare cernitur præmium: Quisquis itaque Episcoporum in Parochia sua Monasterium construere forte voluerit, & hoc ex rebus Ecclesiæ, cui præsidet, ditare decreverit* (scripserunt alii: *ditaverit*) *non amplius ibidem, quam quinquagesimam* (scripserunt alii: *quadragesimam*) *partem dare debebit; ut hac temperamenti æquitate servata, & cui tribuit, competens subsidium conferat, & cui tollit, damna gravia non infligat. Ad Ecclesiam vero, quæ monasticis non informabitur regulis, aut quam pro suis magnificare voluerit sepulturis; non amplius, quam centesimam partem census Ecclesiæ, cui præsidet, ibidem conferre licebit, ea tamen cautela servata, ut unam tantummodo, quæ placuerit, ex his duabus remunerationem assumat.* (alii ita scripserunt: *Ecclesia vero, quæ monasticis non informabitur regulis, aut quam pro suis munificare voluerit sepulturis, non amplius, quam centesimam partem census Ecclesiæ, cui præsidet, ibidem conferre licebit, ea tamen cautela servata, ut tantummodo quæ placuerit, ex his duabus remunerandam assumat.*)

Can. 2. cau. 12. qu. 3. & Jungendi simul sunt can. 2. cau. 12. qu. 3., & can. 1. cau. 12. qu. 4., cum depromti sint ex capite 4. ejusdem Concilii Toletani. Priora can. 4. Toletani verba habentur in dicto can. 1. cau. 12. qu. 4., ubi jam animadverterent Romani Correctores ad illa verba: *compensatione tam juris &c.* paullo aliter haberi in Concilio ipso cum vetustis exemplaribus collato; item ego observo pro illis verbis Gratiani: *quæ suscepit extraneum* in aliis codicibus legi: *quæ suscepit externum*. Post verba postrema: *conquisitio pertinebit*, ita sequitur in Concilio ipso: *Si autem qualibet pars majori cumulo sui juris excreverit, majorem etiam portionem in divisione percipiet: quicumque vero de prædictis Sacerdotibus, vel Ministris &c.* Hic sequuntur verba dicti can. 2. cau. 12. qu. 3., cujus postrema verba ita leguntur in Concilio: *Ecclesia hoc sibi, cui præfuit, vel Minister extitit, in perpetuo vindicabit.* Quod hoc canone definitur, apud Ecclesiam remanere bona Clericorum, quotiescumque nihil ordinatum a Clericis, dum viverent, fuerit, duplici ratione factum videtur, vel quia decebat a Clericis bona ecclesiastica, sive intuitu Ecclesiæ quæsita dividi a familiaribus, & privatis, quoties ipsi Clerici voluissent post mortem suam singula singulis addici; vel quia verosimile esse potuit Clericos, qui aliter de bonis suis non disposuerant, Ecclesiam hæredem instituere voluisse. Si enim Martyrum bona, qui nullis superstitibus cognatis decessissent, ex piorum Principum constitutionibus olim ad Ecclesiam devolvebantur, ea ratione, ut refert Eusebius in lib. 2. de vita Constantini cap. 36., quod *defunctis utique molestum non erit, si cujus gratia nullum non discrimen subierunt, eam ipsis hæredem habere contingat*, pari ratione decebat Ecclesiam iis aliquando succedere Clericis, qui pro illa, dum viverent, universos labores suos, & maximam operam contulerunt.

Can. 4. cau. 12. qu. 3. Can. 4. cau. 12. qu. 3. habetur in cap. 6. hujus Concilii Toletani, cujus hæc verba sunt: „ Cum præteritis San„ ctionibus notissimum habeatur, quæ „ de rebus Parochialium Ecclesiarum „ pars Episcopo conferatur, opportune „ duximus decernendum, ut si Episco„ pus tertiam, quam de rebus eisdem „ sanctione paterna sibi debitam novit, „ aut ipsi Ecclesiæ, cujus res esse patescit, aut alteri Ecclesiæ, cui ele„ gerit, conferre decreverit, & lici„ tum maneat (*legunt alii:* & licita „ maneant), & irrevocabile robur ejus „ sententia ferat. " De tertia parte, quæ

quæ Episcopis Hispaniarum debebatur, nonnulla inferius dicam ad can. 10. cau. 10. qu. 1., ubi de Concilio Tarraconensi. Ceterum ad hanc rem juvat observare, per priora Ecclesiæ sæcula, institutis primum Parochiis oblationes parochiales non Parochorum constitutorum lucro cessisse, sed ad Episcopos devolvi consuevisse, qui de sustentandis Clericis omnibus Diœcesanis curam omnem, ac sollicitudinem gerebant; cum enim Cathedrales Ecclesiæ valde inopes essent, necessarium erat etiam de inferiorum Ecclesiarum redditibus eisdem occurri. Adauctis vero posteriore tempore redditibus, cœperunt Episcopi a parochialibus obventionibus penitus abstinere. Quod primum arbitror apud Græcos obtinuisse tempore Gennadii Patriarchæ, de quo ita scribit Theodorus Lector in lib. 1. Histor. Ecclesiast. „ Designavit Gennadius Marcianum Œconomum, qui mox atque Œconomus factus esset, quæ in unaquaque Ecclesia offerebantur, ab ejus loci Clericis accipi decrevit; ad id enim usque tempus cuncta accipiebat Ecclesia magna. " Ecclesiæ dein occidentales in Africa idipsum postea receperunt, apud quas etiam præceptum fuit Episcopis, ne Parochiarum oblationes in suam potestatem redigerent. Ferrandus Diaconus in suo Breviario can. 38. ex Concilio Hipponiregiensi ita tradit: *Ut Episcopus Matricis non usurpet quidquid fuerit donatum Ecclesiis, quæ in Diœcesi constituta sunt*: Hinc generalis propemodum reddita fuit hæc omnium Ecclesiarum disciplina, alicubi maturius, alicubi citius pro modo facultatum uniuscujusque Ecclesiæ Cathedralis; non enim prius Episcopi hæc jura Parochiarum abdicarunt, quam haberent, quod sibi, Clericis, Ecclesiisque suis omnino sufficeret. Alicubi autem non integre, & generaliter omnibus Parochiarum juribus renunciarunt, sed tantum quartam, vel tertiam redditunm partem, aut oblationum sibi reservarunt, vel quod illa adhuc indigere viderentur, vel quod optarent, ut sui juris antiqui quoddam adhuc vestigium remaneret.

Can. 3. cau. 15. qu. 8.

Can. 3. cau. 15. qu. 8. legitur in can. 10. Concilii hujus Toletani, ubi tamen pro illis verbis: *Proles autem aliena pollutione nata non solum hæreditatem nunquam accipiet* &c. ita legitur in vulgatis Concilii exemplaribus: *Proles autem tali nata pollutione non solum parentum hæreditatem nusquam accipiat* &c.

Can. 10. cau. 16. qu. 3.

Can. 10. cau. 16. qu. 3. legitur eisdem omnino verbis in can. 8. hujus Concilii in vulgatis exemplaribus, ubi statuitur præscriptionem rerum Ecclesiasticarum non ab actu Clerici alienantis, sed potius ab ejus morte initium habere. Quid vero dicendum sit de tricenaria præscriptione in Hispania, etiam postquam Justinianus Imperator solam quadragenariam in Ecclesiasticis rebus admiserit, jam superius attigimus ad can. 3. cau. 16. qu. 3. & can. 2. cau. 16. qu. 5.

Can. 31. cau. 16. qu. 7.

Can. 31. cau. 16. qu. 7. pertinet ad can. 1. hujus Concilii Toletani, ex quo priora verba huc sunt referenda, cum apud Gratianum desiderentur. Ita ibidem scribitur: *Omnis itaque rei Ecclesiastica quantitas, sicut remedium veniæ tribuit conferenti, ita damnum rite præparat fraudatori. Et ideo nullus Sacerdotum, vel Ministrorum ex rebus Ecclesiæ, quæ in quibuscumque locis a fidelibus largiuntur, aliquid auferat, vel juri suo, aut Cathedræ propriæ unitati connectat*. (alii legunt: *Civitatis connectat*.) *Devotio enim uniuscujusque sicut gratanter votum contulit Deo, ita definivit, quo plenitudo votorum conservaretur in loco, in quo velut si collata tenentur*, (legunt alii: *locata tenentur*) *manet gratia offerentis, ita si frustrantur, imminet pernicies defraudantis. Verum ut rei hujus potior soliditas habeatur, condignis filiis, vel nepotibus, honestioribusque propinquis ejus*, &c. quæ apud Gratianum sequuntur.

Can. 32. cau. 16. qu. 7.

Sequuntur post hæc Toletani Patres in can. 2. *Cum sæpe sit solitum etiam illa, quæ non debentur, prece supplicationis, & vi quodammodo extorqueri doloris, quanto magis sine obstaculo concedi debent exquisita simul & ordine juris, & dolore compassionis? Quia ergo fieri plerumque cognoscitur, ut Ecclesiæ Parochiales, vel sacra Monasteria ita quorundam Episcoporum vel insolentia, vel incuria horrendam decidant in ruinam, ut graviter ex hoc oriatur ædificantibus mæror, quam in construendo gaudii extiterat labor, ideo pia compassione decernimus, ut quamdiu earum Fundatores Ecclesiarum* &c. Quæ sequuntur refert Gratianus in can. 32. cau. 16. qu. 7. cui omnino jungendæ sunt Romanorum Correctorum observationes, ut quænam sit aliorum codicum diversitas agnoscatur.

Sed

Sed præterea hoc in loco est adamussim observandum, eo tempore apud Hispanos nondum receptas fuisse Justiniani Imperatoris leges, apud quos Theodosiani potius Codicis usus erat; ac propterea nondum apud eosdem induci potuisse disciplinam de jure patronatus in hæredem transferendo, quæ jam apud Justinianum fuerat definita in l. 46. cod. de Episc. & Cleric. juncta Novella 57. cap. 2., & Novel. 123. cap. 18., Quamobrem videmus in memorato Toletani Concilii loco constitui, Fundatorem, quousque in vita ipse superstes fuerit, tantummodo curam Ecclesiarum, quas erexerat habuisse, & Clericos ad illas præsentare potuisse, eoque defuncto liberam Ecclesiam remansisse, quin jus patronatus fundatoris hæredibus concederetur.

De Canonibus Concilii Toletani X.

Post elapsum annum a Concilio 9. aliud in Toletana Urbe celebratum Concilium est anno 656., quod decimum appellant, & quidem etiam Regis ejusdem Reccesvinthi auctoritate, qui ad promovendas Ecclesiarum utilitates sollicitudinem maximam impenderat. Ex subscriptionibus Episcoporum, qui viginti numero fuerunt, præter quinque Vicarios Episcoporum absentium, videtur hoc Concilium fuisse Nationale totius Hispaniæ, præsertim cum noscamus tres in eo adfuisse Metropolitas, Eugenium Toletanum, Fugitivum Hispalensem, & Fructuosum Bracarensem. Canones ibidem editi sunt numero septem, quorum tertium retulit Gratianus in can. 6. dist. 89., licet multo aliter, quam in vulgatis Concilii exemplaribus habeatur. Itaque his verbis legendus est canon: „ Reverentiæ totius auditum, „ quia res adiit dura, non frustra cogimur hac duriori extirpare censura. „ Agnovimus enim quosdam Pontifices „ præcepti Principis Apostolorum, qui „ ait: Pascite, qui in vobis est, gregem, non coacte, sed spontanee, nec „ dominantes in Clero, sed forma fa„cti gregis, ita esse immemores, ut „ quibusdam Monasteriis, Parochialibusque Ecclesiis, aut suæ consanguinitatis personas, aut sui favoris participes iniquum sæpe statuant in Prælatum, ita illis providentes commoda „ inhonesta, ut eisdem deferantur, aut „ quæ proprio Episcopo dare justus or„do poposcerit, aut quæ rapere deputati exactoris violentia potuerit. Proinde decenter omnibus placet, & in „ præsenti tale rescindere factum, & „ non esse de cetero faciendum. Nam „ quisquis Pontificum deinceps aut sanguini propinquis, aut favore sibi per„sonis quibuscumque devinctis talia „ commodare lucra tentaverit ausu nefandæ præsumtionis, & quod visum „ fuerit devocetur in irritum, & qui „ ordinarit, annuæ excommunicationis „ ferat excidium. " Ex his explicandus erit, ac supplendus Gratianus; etenim si & præfationem canonis, ceteraque omnia verba consideraverimus, statim agnoscemus, non ideo editam fuisse eam sanctionem, quod perpetua esset, ac generalis, sed potius ut gravi abusui, qui in Hispaniis ea in re obtinuerat, consuleretur; quamobrem ipsimet Toletani Patres hanc eandem, quam constituebant, jurisprudentiam minime dubitarunt adpellare nomine *censuræ durioris*.

Can. 6. dist. 89.

In can. 4. Concilii Toletani, qui immediate sequitur, legimus can. 16. cau. 20. qu. 1., cujus definiendi occasio hæc fuit: „ Inveniuntur (*ita ajebant Toletani Episcopi*) nonnullæ viduæ di„versis excusationibus se adeo contegentes, ut blandiantur sibi, non se „ Patrum plena religionis alligatas in„stitutione teneri. Unde antiquis inconcusse permanentibus regulis, hoc „ adjicitur novæ oraculo sanctionis, ut „ vidua, quæ sanctæ religionis obtinere propositum voluerit &c. *Hic subsequuntur verba Gratiani usque in finem ibi*: & non suspecta, *post qua hæc subjiciuntur*: quæ careat & va„rietatibus colorum, & diversitatibus „ partium, adeo ut absque ulla suspicione transgressionis maneat usui tantum apta sanctæ religionis, & usui „ sexus competens ad testimonium pro„bitatis. Ut autem deinceps nihil de„vocetur in dubium, pallio purpurei, „ vel nigri coloris caput contegat ab „ initio susceptæ religionis, ut dum il„lic intulerit signum probabilis sancti„tatis, ubi nullius falli poterit visio „ intuentis, nusquam attentetur ausus „ detestandæ præsumtionis. "

Can. 16. cau. 20. qu. 1.

Can. 1. cau. 20. qu. 2. pertinet ad can. 6. ejusdem Toletani Concilii, cujus priora verba hæc sunt, quæ apud Gratianum desiderantur: „ Cum huc „ usque dissolutæ operationis effectus „ in-

Can. 1. cau. 20. qu. 2.

„ interdum mutare fecit honestæ conversationis edictum, dum incondite „ resolvi putatur, quod indissolubile „ sanctionis auctoritate tenetur; ideo „ quidquid obvium ex incerto occurrit, „ evidenter abjici debet, ut de cetero „ nihil superfit, quod in dubium mutetur. Ideoque si in qualibet minori „ ætate, vel religionis tonsuram, vel „ vel religioni debitam vestem in utroque sexu filiis, aut unus, aut ambo „ parentes dederint, certe aut nolentibus, aut nescientibus se susceptam, „ &c. " quæ apud Gratianum subsequuntur iis adnotatis, quæ jam Romani Correctores recte observaverunt ad vocem illam: *quartumdecimum*.

Can. 36. cau. 27. qu. 1. De can. 36. cau. 27., qu. 1. nihil est, quod ulterius adjiciam, postquam Romani Correctores illum redegerunt ad fidem optimorum exemplarium, & ad integritatem can. 5. Toletani.

De Canonibus Concilii Toletani XI.

Anno Domini 675. aliud celebratum est Concilium Toletanum, quod undecimum vulgo adpellatur, & quidem totius Toletanæ Provinciæ, intervenientibus Episcopis novemdecim, & septem Abbatibus sub Quirico Metropolita Toletano, Synodalem autem congressum postulante Vuambaro Rege, quem *Excellentissimum, & Religiosum Principem* Episcopi hujus Concilii nominarunt. Jam octodecim anni effluxerant, ex quo Episcopi in unum convenire non poterant ob temporum difficultates; quamobrem jamdiu Ecclesiastica disciplina corruisse quodammodo videbatur, cui propterea consulendum erat, quemadmodum consultum fuit sexdecim Canonibus editis. Ex his tertius habetur in can. 13. dist. 12. cujus verba omnino consonant cum vulgatis Concilii exemplaribus. Non est tamen contemnenda, quæ ibidem subjicitur, Romanorum Correctorum observatio.

Can. 13. dist. 12.

Can. 6. dist. 23. Can. 10. ejusdem Concilii legitur in can. 6. dist. 23., ubi quædam Codicum varietas adparet; etenim ubi Gratianus habet: *probat disciplina*; legunt alii: *provehit disciplina*, ubi Gratianus scribit: *generali sponsione*, scripserunt alii: *generali innexione*; ubi Gratianus: *est ascensurus*, alii: *est accessurus*: ubi Gratianus habet: *placiti sui adnotatione*, legunt alii: *placiti sui innodatione*; alii etiam: *placita sibi annotatione*; demum ubi Gratianus legebat: *placitis talium inferenda*, legunt alii: *placitis talium inferenda*.

Can. 101. cau. 1. qu. 1. In can. 8. hujus Concilii legitur can. 101. cau. 1. qu. 1., ad quem Romani Correctores jamdiu adnotarunt, quænam sit in Codicibus aliis varietas scriptionis, licet ubique eadem semper maneat Toletanorum Patrum immutata sententia. Unum ego addo, quod Romani iidem Correctores omiserunt, videlicet postrema illius canonis verba in quibusdam codicibus ita haberi: *Et competenti verbere, & debita excommunicatione plectendus est*. Porro verberum pœnam in Ecclesia vetere consuevisse Clericis minoribus infligi ex pluribus antiquissimis monumentis, præsertim ex S. Augustino non ignoramus, adinstar pœnæ illius, cui subjacere solent ex Præceptorum sententia discipuli in hodiernis scholis.

Can. 3. cau. 5. q. 4. Can. 3. cau. 5. qu. 4. habetur in can. 1. ejusdem Concilii; sed quoniam non eadem leguntur in omnibus exemplaribus, operæ pretium erit illum ita describere: *in loco benedictionis* (intelligitur hic locus Concilii, quemadmodum commode eruitur ex contextu totius canonis) *confidentes Domini Sacerdotes nullis debent* (legunt alii: *nullus debet*) *aut indiscretis vocibus perstrepere, aut quibuslibet tumultibus perturbari; nullis etiam* (legunt alii: *perturbare; nullus etiam*) *vanis fabulis, vel risibus agi, & quod deterius est, obstinatis disceptationibus* (legunt alii: *concertationibus*) *tumultuosas voces effundere. Si quis enim, ut Apostolus ait, putat se religiosum esse, non refrenans linguam suam, sed seducens cor suum, hujus vana est religio: cultum enim suum justitia perdit, quando silentia judicii obstrepentium turba confundit, dicente Propheta: erit cultus justitiæ silentium. Debet ergo quidquid aut consultationibus confidentium agitur, aut ab accusantium parte proponitur, sic mitissima verborum relatione proferri, ut nec contentiosis vocibus sensus audientium turbent, nec judicii vigorem de tumultu enervent*. (Legunt alii: *Debet ergo quidquid aut contendentium collationibus agitur, aut accusantium parte proponitur, sic mitissima verborum relatione proferri, ut nec contentiosis vocibus audientiam turbet, nec judicantium vigorem de tumultu enervent*). *Quicumque ergo in conventu Concilii hac, qua præmissa sunt, violanda crediderit, & con-*

& contra hæc interdicta aut tumultu, aut contumeliis, vel risibus Concilium conturbaverit, juxta divinæ legis edictum, quo præcipitur: Ejice derisorem, & exibit cum eo jurgium, & cum omni dedecore de consessione abstractus (legunt alii: *cum omni confusionis dedecore abstractus*) *a communi catu secedat, & trium dierum excommunicationis sententiam perferat.*

Can. 15. cau. 7. qu. 1. In can. 15. cau. 7. qu. 1. habetur can. 24. hujus Concilii, ubi tamen pro illis verbis: *verendum nobis est, & cavendum*, legunt alii: *curandum nobis est, & cavendum*. Quæ ex Gratiani commentariis huic fragmento adjecta fuerant, Romani Correctores jamdiu observaverunt, illaque hodie apud Typographos jure optimo diversis characteribus imprimuntur. Consonat autem cum sententia hujus canonis can. 16. eadem causa, & quæstione, quem jam superius exhibuimus suo loco.

Can. 30. cau. 23. q. 8. Canon 30. cau. 23. qu. 8. consonat omnino cum can. 6. hujus Concilii Toletani. Erat tum in more positum apud Hispanos, ut Episcopi peterent a Principe, ut sibi delegarentur criminales caussæ, præsertim quæ ad crimen læsæ Majestatis pertinerent. Princeps vero id facile indulgebat, probatam habens Episcoporum æquitatem, atque optimum arbitrium existimans. Sed jam in aliis Conciliis Toletanis visa fuerant Episcopis non satis convenientia hujusmodi judicia, proptereaque pluries cautum est, ne Episcopi amplius se in his caussis Judices constitui curarent. Facit etiam ad hanc rem can. 30. Concilii Toletani IV., de quo jam superius egi ad can. 29. cau. 23. qu. 8.

De Canonibus Concilii Toletani XII.

Ad exemplum Concilii Toletani VIII. sub Rege Reccesvintho celebrati, quemadmodum superius intelleximus, habitum fuit Concilium Toletanum, quod vulgo duodecimum dicunt, anno 681. Istud enim non tam fuit Synodus Virorum Ecclesiasticorum, sed & generalia exhibuit totius Regni Hispaniarum comitia, auctoritate Regis Ervigii inita, ad quæ & Rex ipse advenit, ut Constitutionibus ibidem edendis auctoritatem suam, potestatemque tribueret. Illud inter cetera piissimus Princeps obtestatus Episcopos est, & Regni Proceres, quos adesse jusserat, ut si quid emendandum, corrigendumque ipsis videretur, aut innovandum, sine ullo discrimine prorsus corrigerent, aut etiam innovarent: Præsertim vero illud eximiorum virorum fidei commendavit, quo fieret, ut nulla amplius Judaici populi vestigia in Hispaniis superessent. Quamobrem libellum quendam Rex ipse Concilio toti exhibuit, ut quidquid ipse expostularet, palam universi perciperent. Interfuerunt comitiis solemnibus Metropolitani quatuor, Toletanus, Hispalensis, Bracarensis, & Emeritensis; cum illis quoque Episcopi 31., Abbates quatuor, Vicarii Episcoporum absentium tres; viri autem Illustres, ac Proceres Regni quindecim; qui omnes tribus supra decem Canonibus editis, arbitrati sunt se satis Hispaniarum Ecclesiis, illarumque rebus consuluisse.

Can. 17. dist. 54. Æquissimæ Principis piissimi voluntati morem gessere, quicumque convenerant; quod inter cetera liquet ex can. 17. dist. 54., qui eisdem verbis omnino legitur in can. 9. illius Synodi. Plura autem ac plura ibidem continentur, quæ in odium Judæorum constituta fuerunt.

Can. 25. dist. 63. Can. 25. dist. 63. referendus est ad can. 6. ejusdem Concilii Toletani, cujus verba integra describenda sunt, cum nonnulla apud Gratianum desiderentur. *Illud quoque collationi mutua decernendum nobis occurrit, quod in quibusdam Civitatibus decedentibus Episcopis propriis, dum differtur diu ordinatio successoris, non minima creatur, & officiorum divinorum offensio, & Ecclesiasticarum rerum noscitur perditio. Nam dum longe, lateque diffuso commeantium* (legunt alii: *commeatus*) *impeditur celeritas nunciorum, quo aut non queat Regis auditibus decedentis Præsulis &c.* Quæ sequuntur apud Gratianum consonant cum exemplaribus vulgatis Concilii, dummodo animadvertamus in istis legi *injuriosa necessitas*, ubi Gratianus scripserat: *innumerosa necessitas*. Præterea verba illa: *atque Gallicia* delenda omnino esse videntur a Codicibus Gratiani, utpote quæ in accuratioribus MSS. desiderentur. Tanto autem minus, uti aliquibus visum fuit, legendum esset: *atque Gallia*; jamdiu enim ad Hispanorum Concilia Nationalia convenire destiterant Galliæ Gothicæ Episcopi, qui antea quidem Gothis Hispanis subjecti fuerant, ideoque ad Hispanorum Concilia aliquando convenerant; at postea Gothorum Principum jugo a Francis excus-

excusso, non amplius cum Hispanis Nationalia Concilia celebrarunt. Post verba postrema Gratianei fragmenti *visurus accedat*, statim hæc subsequuntur in integris Concilii Codicibus: „ Qualiter ejus auctoritate, vel disciplina „ instructus condigne susceptæ sedis gubernacula teneat. Quod si per desidiam, aut neglectum quilibet constituti temporis metas excesserit, quibus Metropolitani sui nequeat obtutibus præsentari, excommunicatum „ se per omnia noverit, excepto si Regia jussione impeditum se esse probaverit. Hanc quoque definitionis formulam, sicut de Episcopis, ita de „ ceteris Ecclesiarum Rectoribus placuit observandam. “ Ex his adparet, antiquissimam fuisse in Hispania disciplinam, ut Episcopi, ceterique Ecclesiarum Rectores a Rege eligerentur; quamobrem etiam Braulio Cæsaraugustanus in Epistola ad Isidorum Hispalensem ita aperte scribebat: „ Ut quia „ Eusebius noster Metropolitanus decessit, habeas misericordiæ curam, „ & hoc Filiolo tuo nostro Domino „ suggeras, ut illum illi loco præficiat, cujus doctrinæ sanctitas ceteris „ sit vitæ forma: *quibus ita respondit* „ *Isidorus*: De constituendo autem Episcopo Tarraconensi, non eam, quam „ petisti, sensi sententiam Regis; sed „ tamen & ipse adhuc, ubi certius „ convertat animum, illi manet incertum. “

Can.35. cau. 17. qu. 4. Can. 35. cau. 17. qu. 4. pertinet ad can. 10. ejusdem Concilii. Satius tamen fuisset, si Gratianus integrum canonem retulisset, qualis habetur in ipsismet Concilii exemplaribus; Etenim priora hæc verba Gratianus omisit: *Pro his, qui quolibet metu, vel terrore Ecclesiam appetunt, consentiente pariter, & jubente gloriosissimo Domino nostro Ervigio Rege, hoc sanctum Concilium definivit, ut nullus audeat confugientes ad Ecclesiam, vel residentes inde abstrahere &c.*

Can.21. cau. 32. qu. 5. Can. 21. cau. 32. q. 5. eisdem omnino verbis legitur in can. 8. Toletano; ubi tamen observatione dignum agnosco, quod hæc constitutio ad solos Nobiles pertineat; enim vero, quæ pœna transgressoribus legis ibidem præscribitur, solos nobiles afficere potest, scilicet Palatinæ dignitatis, sive officii amissio, item denegatio testimonii generosæ dignitatis. Quæ ut clarius intelligantur, prænotare juvet, dignitates, & officia Palatina in Hispania nobilibus concedi consuevisse, quibus expletis emeriti consequebantur honorifica, ut vocabant, generosæ dignitatis testimonia, quibus scilicet probata videretur eorum virtus, ex quo libere ad maximos Regni honores, ac dignitates adspirarent. Forte itaque Toletani Patres nobilium tantummodo Personas decreto suo comprehensas voluerunt, vel quod apud viros tantum illustres genere hic dimittendarum uxorum abusus irrepserat; vel quod prudentissime se agere duxerint Toletani Patres, quoties in communi delicto alloquerentur tantum viros illustres, & a vitio averterent, futurum sperantes, ut illorum aversorum exemplo etiam ceteri in conjugii unitate consisterent.

Can.11. de cons. dist. 2. In can. 5. ejusdem Concilii Toletani habetur can. 11. de consecr. dist. 2. quoniam vero vulgata Concilii exemplaria paullo aliter canonem ipsum exhibent, quam a Gratiano scriptus fuerit, juvabit ita ex ipsis fragmentum adferre. „ Relatum nobis est, quosdam de Sa„ cerdotibus non tot vicibus Communionis sanctæ Gratiam sumere, quot „ sacrificia in uno die videantur Deo „ offerre; sed in uno die si plurima per „ se Deo offerant sacrificia, in omnibus se oblationibus a communicando „ suspendunt, & in sola tantum extremi sacrificii oblatione communionis „ sanctæ gratiam sumunt, quasi non „ sit toties reus illius veri, & singularis sacrificii, quoties participator Corporis, & Sanguinis Domini nostri Jesu Christi esse destiterit. Nam ecce „ Apostolus dicit: nonne qui edunt hostias, participes sunt Altaris? Si ergo qui edunt hostias, participes sunt „ Altaris, certum est, quod hi, qui „ sacrificantes non edunt, rei sunt dominici Sacramenti. Quicumque ergo „ Sacerdotum deinceps divino altario Sacrificium oblaturus accesserit, & se „ a communione suspenderit, ab ipsa, „ qua se indecenter privabit, gratia „ communionis anno uno repulsum se „ noverit. Nam quale erit illud Sacrificium, cui nec ipse sacrificans participasse cognoscitur? Ergo hoc modis „ omnibus est tenendum, ut quotiescumque sacrificans Corpus, & Sanguinem „ Jesu Christi Domini nostri in Altario „ immolat, toties perceptioni Corporis, & Sanguinis Christi se participem præbeat. “ Ex hoc canone liquet,

quet, olim morem fuisse Sacerdotibus, ut uno, eodemque die Missas, ut ajunt, plures celebrarent; qui usus etiam usque ad sæcula 11. vel 12. perseveravit; hac enim demum ætate caveri cæpit, ut duæ tantummodo, vel tres celebrarentur; Hinc Concilio Salegunstadiensi undecimo sæculo celebrato can. 5. ita definitum fuisse scimus: *Ut unusquisque Presbyter in die non amplius, quam tres Missas celebrare præsumat*. Quod vero in more etiam fuerit apud quosdam Sacerdotes, ut quoties plures Missas una eademque die celebrarent, in extrema tantum Eucharistiam ipsi sumerent, id manifeste liquet ex S. Cypriano Epist. 65. ad Cæcilium. Verum posterior hæc consuetudo visa fuit improbanda, tamquam divinæ institutioni repugnans; ex divina quippe traditione profectum est, ut Sacerdotes ipsi in Missarum celebratione communicent, quod & in hoc canone Toletani Patres indicta transgressoribus pœna jure optimo constituerunt.

De Canonibus Concilii Toletani XIII.

Ad instar, & formam Concilii Toletani 12., de quo nuper egimus, celebratum etiam est anno 683. Concilium Toletanum, quod decimumtertium vocant, sub eodem Ervigio Rege. Convenerunt ad istud ex Hispania universa Episcopi octo, & quadraginta, ex quibus Metropolitani quatuor, Toletanus, Hispalensis, Emeritensis, & Bracarensis, item septem supra viginti Vicarii Episcoporum absentium, Abbates octo, & Regni Proceres sex supra viginti; qui omnes viri illustres una cum ipsomet Principe ad Synodum convenientes non tam de reformatione disciplinæ Ecclesiasticæ pertractarunt, quam de optimo illius Imperii regimine; Rex enim ipse ibidem proposuerat, se nihil velle sine communi omnium consilio facere, quod ad Regni sui incolumitatem pertinere videretur. Confecta res est communi omnium consensione, atque tribus supra decem capitibus editis, sive Ecclesiasticis, sive Civilibus negotiis opportune consultum est. Ex his autem capitibus unum tantummodo retulit Gratianus in can. 13. cau. 26. qu. 5. non tamen omnino integrum; cujus propterea verba hoc in loco describam. Ita legitur in can. 7. Concilii. " Væ his, qui " faciunt opus Domini fraudolenter, " & desidiose, propheticus sermo an" nunciat. Et si illi væ incurrunt, qui " negligenter opus Domini faciunt, " quod supplicium merebuntur, qui " divinæ servitutis cultum malitia in" tercedente ab Altaribus Christi sub" ducunt? Illos dicimus, qui obstinatæ " mentis dolositate confusi (*legunt alii*: " Confisi) cum aliqua eos molestia fra" ternorum jurgiorum pugerit, insana " illico temeritate abrepti altaria nu" dantes sacratis vestibus exuunt, lu" minaria subtrahunt, ac divinorum " sacrificiorum cultum malitia interce" dente subducunt. Et quod in homi" nibus se vindicare non possunt, in" juriam Deo, quod pejus est, infe" runt. Unde si hujusmodi pro frater" no odio homicidæ reatu adstringitur, " pro contemtu divino quid pœnæ me" rebitur; etenim juxta quod divinus " sermo increpat: Si peccaverit vir in " virum, placari ei potest Deus; siquis " autem peccaverit in Deum, quis pro " eo rogaturus est? Facile ergo talium " Sacerdotum excessibus illa Domini " sententia coaptabitur, qua malitia " percutitur Sacerdotum: Dixit enim: " Honorificantes me honorificabo, qui " autem contemnunt me, erunt igno" biles. Quicumque ergo Sacerdotum " (*hic exorditur Gratianus*), vel mi" nistrorum deinceps caussa cujuslibet " doloris, vel amaritudinis permotus, " aut Altare divinum, vel vestibus sa" cratis exuere præsumserit; aut qua" libet alia lugubri veste accingi; seu " etiam si consueta luminariorum sa" crorum obsequia de Templo Dei sub" traxerit, vel extingui præceperit, " aut quodcumque lugubritatis (*hæc* " *Gratianus omisit*) in Templo Dei in" duxerit, atque, quod pejus est, oc" casionem nutrierit, unde de Tem" plis Domini aut officia consueta de" sint, aut oblatio singularis Sacrificii " videatur in aliquo defraudari; si eum " antea veræ pœnitudinis (*rursum hic* " *prosequitur Gratianus*) coram Me" tropolitano satisfactio non purgave" rit, ignobilitati perpetuæ mancipa" tus juxta superiorem sententiam Do" mini, & loci sui dignitate se nove" rit, & hoc honore privari. Illis pro" cul dubio personis ab hac ultionis " sententia separatis, quæ aut conta" minationem sacrorum Ordinum, vel " subversionem sanctæ fidei metuentes, " aut hostilitatem, vel obsidionem præ" ferentes, seu etiam divinorum judi-

Can. 13. cau. 26. qu. 5.

" cio-

„ ciorum sententiam metuentes tale fe-
„ cisse contigerit, in quorum facto plus
„ humilitas, qua Deus placetur, quam
„ interni laboris dolositas declaratur."
Quæ sequuntur apud Gratianum in §. *plerique etiam* pertinent potius ad Concilium decimum septimum Toletanum, quemadmodum jam eruditi omnes observaverunt. Fuit istud Concilium celebratum anno 694. a plerisque Hispaniarum, & Galliarum Episcopis sub Flavio Egicane Rege, qui, & ipse Synodo interfuit, & ad reformandam Ecclesiasticam disciplinam plurimum egit. In can. 5. ejus Concilii ita legitur:
„ Dum Spiritus Sanctus per os San-
„ ctorum suorum humano generi sta-
„ tuit omnibus modis mendacium præ
„ cavere, dicente Salomone: Noli nar-
„ rare mendacium adversus fratrem
„ tuum, neque amico similiter facias,
„ & iterum: Os, quod mentitur, oc-
„ cidit animam, plerique Sacerdotum,
„ qui prædicatores veritatis existere
„ debuerunt, & ex quorum ore uni-
„ versitas plebium legem veritatis de-
„ bet exquirere, secundum Salomonem,
„ dicit: labia Sacerdotis custodiunt
„ scientiam, & legem exquirunt de
„ ore ejus, quia Angelus Domini est,
„ ita præpediente delicto, atque sau-
„ ciati inimicitiæ dolo non solum ho-
„ minibus fallaciter loqui minime per-
„ timescunt, sed & in Sanctis Basilicis
„ supra Altare Domini coram Deo
„ idem nequaquam perpetrare horre-
„ scunt. Nam Missam pro requie de-
„ functorum promulgatam fallaci voto
„ pro vivis student celebrare homini-
„ bus, non ob aliud, nisi ut is, pro
„ quo idipsum offertur Sacrificium,
„ ipsius sacrosancti libaminis interven-
„ tu mortis, ac perditionis incurrat
„ periculum, & quod cunctis datum
„ est in salutis remedium, illi hoc per-
„ verso instinctu quibusdam esse expe-
„ tunt in interitum. Obinde nostræ
„ elegit humanitatis conventus, ut si-
„ quis Sacerdotum deinceps talia per-
„ petrasse fuerit detectus, a proprio
„ deponatur gradu, & tam ipse Sacer-
„ dos, quam etiam ille, qui ad talia
„ peragenda incitasse perpenditur, exi-
„ lii perpetui ergastulo relegati, ex-
„ cepto in supremo vitæ curriculo,
„ cunctis vitæ suæ diebus sacræ Com-
„ munionis ei denegetur perceptio,
„ quam Deo se crediderunt fraudolen-
„ to delibasse studio." Quibus verbis dictus can. 13. apud Gratianum videtur ad integritatem exemplarium exactus, & penitus restitutus.

De Canonibus Concilii Toletani XVI.

Anno 693. Regnante in Hispaniis Flavio Egicane celebratum est aliud Nationale Concilium, quod Toletanum decimumsextum dicitur, eo convenientibus Episcopis octo, & quinquaginta, inter quos aderant Metropolitani quinque, Toletanus, Hispalensis, Emeritensis, Tarraconensis, & Bracarensis, præter tres Vicarios Episcoporum absentium, quinque etiam Abbates; nec defuerunt ad instar præcedentium Conciliorum eo convenire Viri Illustres, & Proceres Regni, ex quibus sexdecim ipsi Concilio subscripserunt. Interfuit etiam Rex ipse Egica, cujus consilio, & suasione editi fuerunt can. numero tresdecim, ex quibus duos habemus apud Gratianum. Qui numero septimus est in Concilio, is refertur in can. 17. dist. 18. cujus verba ita legenda erunt: "Grandis populo
„ datur emendationis correctio, si ge-
„ sta Synodalia, dum quandoque pera-
„ guntur, relatione Pontificum in suis Pa-
„ rochiis publicantur; & ideo plena
„ decernimus unanimitate connexi, ut
„ dum in qualibet Provincia Concilium
„ agitatur, (*legunt alii*: agitur), unus-
„ quisque Episcoporum admonitionibus
„ suis infra sex mensium spatium omnes
„ Abbates, Presbyteros, Diaconos, at-
„ que Clericos, seu etiam omnem Con-
„ ventum Civitatis ipsius, ubi præesse
„ dignoscitur, nec non & cunctam dioe-
„ cesis suæ plebem aggregare nequaquam
„ moretur, quatenus coram eis omnia
„ publice reserata, de his, quæ eodem
„ anno in Concilio acta, vel definita
„ extiterint, plenissime notiores effician-
„ tur. Profecto etenim pravorum seve-
„ ritas extirpatur, dum canonica insti-
„ tuta ad agnitionem eorum observanda
„ modis omnibus deducuntur: ita scili-
„ cet, ut quæ sunt, aut in præteritis
„ gestis, aut in præsentibus constitutis,
„ nullus ea reverberare præsumat, nul-
„ lus non implere contendat. Quod si
„ quispiam ea aut parvipendenda cre-
„ diderit, aut contemnenda delegerit,
„ aut contra hæc inobedientia tumidus,
„ susurratione plenus, invidia incensus,
„ & laceratione perfunctus, necnon po-
„ tius earundem definitionum (*legunt
„ alii*: institutionum). extiterit fautor

Can. 17. dist. 18.

„ bene-

„ benevolus, sententia excommunica-„ tionis duorum mensium curriculo per-„ sistet usquequaque mulctatus. Ex his verbis facile supplere unusquisque poterit Gratiani fragmentum a Collectore ipso mutilatum.

Can. 3. cau. 10. qu. 3. Alter can. a Gratiano laudatur in can. 3. cau. 10. q. 3. quem licet Romani Correctores ex optimis exemplaribus emendare cœperunt ex can. 5. Concilii, nondum tamen omnino integer est, cum ibidem priora hæc verba desiderentur. „ Quamquam in præteritis Sanctorum „ Patrum de diversis causis sententiæ „ enitescant, sed & nunc quæ tempo-„ ri, ordinique congruant, ordinato ju-„ re instituenda sunt. Nam sicut anti-„ quitas de causis ingruentibus edicta „ multimoda edidit, ita nunc nostri tem-„ poris ætas de his, quæ occurrunt, ut „ faciat, convenit. Quapropter in me-„ dio cœtus nostri deducta est quorun-„ dam consuetudo inordinata Sacerdo-„ tum, qui Parochias suas ultra modum „ diversis exactionibus, vel angariis com-„ primunt, vel quod quamplures Ec-„ clesiæ destitutæ persistunt. Idcirco „ unio nostræ adunationis decrevit, at-„ que instituit, ut &c. Quæ sequuntur apud Gratianum cum ipsis editis Concilii exemplaribus omnino concordant. De tertia autem oblationum parte Parochialium Ecclesiarum, quæ contra morem Romanæ Ecclesiæ in Hispaniis Episcopo exsolvebatur, nonnulla dicam, ubi agendum erit de Tarraconensi Concilio ad can. 10. cau. 10. q. 1. Hoc loco observatione dignum arbitror, quod dicitur Ecclesiam illam esse alteri Ecclesiæ ob inopiam redditυum uniendam, quæ decem mancipia non possidet. Ego arbitror mancipiorum nomine intelligi mancipiorum pretium, ut scilicet ea Ecclesia tamquam inops haberetur, quæ tantum in bonis non possideret, quod ad decem mancipia emenda sufficeret. Erat enim ea ætate frequentissimus mancipiorum usus; sic in lib. 3. legum Longobardarum tit. 1. cap. 46. præscriptum legimus, ut unicuique Ecclesiæ duo mancipia adsignarentur, ut mirum propterea esse non debeat, redditus Ecclesiasticos ad mancipiorum numeros, & noteas redigi potuisse. At si curiosius quispiam quæreret de pretio mancipiorum, ut exinde deduceret, quandonam apud veteres inops Ecclesia existimaretur, ita ut esset alteri Ecclesiæ unienda; in primis dixero, varium illud esse potuisse, sicut in ceteris venalibus rebus, pro temporum præsertim, & mancipiorum ipsorum qualitate; aliter enim novitius, aliter veteranus, aliter artifex vendebatur apud veteres, quemadmodum constat ex toto titulo Pandectarum de ædilitio edicto. Ceterum cum in hac re spectanda sit generalis, & communis existimatio, hæc olim fuisse videtur aureorum viginti, quemadmodum patet ex l. 31. ff. de minoribus, & ex l. 1. Cod. de communi servo manumisso. Posteriore ætate, ubi ad alia monetarum genera deventum est, duodecim solidis æstimari cœperunt, uti testatur Gregorius Turonensis lib. 3. cap. 15. & habetur in Concilio Matisconensi I. anni 581. can. 16. quem retulit Gratianus in can. 18. dist. 54. Quamobrem cum hæc duodecim solidorum existimatio Concilii Toletani XVI. temporibus convenire possit, facile concludet unusquisque dotem Parochiali Ecclesiæ competentem temporibus Concilii Toletani ejusdem fuisse solidorum centum, & viginti. Qua vero ratione solidos illius ætatis ad nostrorum temporum pecunias reducere possimus, meum non est hoc loco solerter inquirere; præsertim cum, qui rei nummariæ veteri student, non in una sint, eademque sententia.

De ceteris Canonibus Concilii Toletani nomine laudatis.

Can. 14 dist. 23. Quædam adhuc supersunt apud Gratianum capita, quæ nomine Concilii Toletani relata scimus. Ex his est can. 14. dist. 23. qui in nullo ex Conciliis Toletanis legitur, sed potius in Hispalensi II. de quo suo loco agendum erit. Forte autem quispiam, qui Gratiano auctor extitit, ex Concilio Toletano laudaverat, quia depromserit ex aliquo Codice Hispano, in quo una cum Toletanis Hispalenses can. haberentur. Porro in dicto Concilio Hispalensi II. hæc legimus can. 5. " Quinto judicio ad co-„ gnitionem nostram Aniani Egabrensis „ Diaconi relatu deductum est, (*le-„ gunt alii*: ad cognitionem nostri exa-„ minis Agabrensis Diaconi relatu per-„ venit) de quibusdam ipsius Ecclesiæ „ Clericis, quorum dum unus ad Pre-„ sbyterium, duo ad Levitarum mini-„ sterium sacrarentur, Episcopus eorum „ oculorum dolore detentus fertur ma-„ num suam super eos tantum posuisse, „ & Presbyter quidam illis contra Ec-„ cle-

„ clesiasticum ordinem benedictionem de„ disse. Qui licet propter tantam præ„ sumtionis audaciam poterat accusatus „ judicio præsenti damnari, si adhuc in „ corpore positus non fuisset mortis va„ catione præventus; sed quia jam ille „ examini divino relictus humano judi„ cio accusari non potest, hi, qui su„ persunt, & ab eo non consecrationis „ titulum, sed ignominiæ potius eulo„ gium (*alii legunt*: eloquium) per„ ceperunt, ne sibi licentiam talis ul„ tra usurpatio faciat, decrevimus, ut „ a gradu Sacerdotalis, vel Levitici or„ dinis, quem perverse adepti sunt, „ depositi æquo judicio abjiciantur. Ta„ les enim merito judicandi sunt remo„ vendi, quia prave inventi sunt con„ stituti “. Ex his restituendum erit Gratiani fragmentum, quod Gratianus ipse valde perstrinxerit, licet eadem retenta sententia.

Can. 6. & 8. dist. 54. Can. 6. & 8. dist. 54. jungendi simul sunt, utpote qui pertineant ambo ad Capitularia Regum Francorum, & quidem ad unum, eundemque locum referendi; ita ut verba can. 8. immediate subsequantur post verba can. 6. In editione Parisiensi Capitularium anni 1677. lib. 1. cap. 82. sic juncta leguntur, necnon in Capitulari Ludovici Pii anni 876. cap. 6. ubi tamen pro illis Gratiani verbis: *ad gradus Ecclesiasticos promoventur*, ita legitur: *ad gradus Ecclesiasticos indiscrete promovebantur*; pro illis Gratiani verbis: *aut per literas*, ibi legitur *aut latitans*; demum ubi Gratianus legit, *ignotum sit*, habetur in Capitularibus: *ignoraverit*. Quomodo vero factum fuerit, ut hi can. potius ex Toletano Concilio laudarentur, facile unusquisque conjicere poterit, qui Collectores Gratiano antiquiores evolverit. Ivo Carnotensis in parte 6. decreti cap. 38. & 132. eadem fragmenta Toletano Concilio inscripsit, deceptus tamen ex Burchardo, qui in lib. 2. cap. 23. & 30. eadem retulerat ex Concilio pariter Toletano. Sed & Burchardus erravit ex negligentia quadam, dum uteretur de more suo Collectione Reginonis Prumiensis. Regino enim in lib. 1. cap. 394. retulerat can. 73. Concilii Toletani IV. hac inscriptione can. adjecta: *ex Concilio Toletano*. Deinde gradum faciens ad caput 395. fragmentum retulit Concilii Parisiensis hac inscriptione: *Item ex Capitularibus tit.* 84. Deinde in cap. 396. retulit eadem quæ apud Gratianum habentur in dicto can. 6. dist. 54. hac inscriptione adjecta, *ex eodem cap.* 82. post quæ subjecit in cap. 397. verba can. 8. dist. 54. nullo adjecto nomine auctoris. Intenderat in hæc capita Burchardus, qui descripturus caput 396 & 397. Reginonis, agnoverat ea laudari hoc nomine *ex eodem cap.* 82. & putavit hæc referri potius ad inscriptionem cap. 394. ubi scriptum erat: *ex Concilio Toletano*, quam ad inscriptionem capitis 395. ubi scriptum erat: *Item ex Capitularibus t.* 84. neque enim sibi facile persuadere posse invicem hasce inscriptiones consonare: *Ex Capitularibus*, & *ex eodem*, cum potius scribendum videretur: *ex eisdem*. Huc etiam accedit, quod, uti sæpius attigi, Burchardus ægre referre solebat Capitularia Regum Francorum, cum scriberet apud Germanos, quibus eo tempore Francorum res invisæ erant quammaxime. Itaque Burchardi erratum, & Ivoni, & auctori Palearum apud Gratianum errandi fuit occasio, imo etiam Collectori Decretalium; etenim idem caput quasi ex Concilio Toletano legitur apud Gregorium IX. in cap. 2. de servis non ordinandis.

Can. 9. can. 10. qu. 1. Can. 9. can. 10. q. 1. in nullo ex Conciliis Toletanis habetur. Unus Concilio Toletano adtribuit Gratianus, cujus sane auctoritas tanta esse non debet, ut ei morem omnino gerere debeamus. Romani Correctores elaborarunt in inquirenda hujus fragmenti origine, atque observarunt penes Ivonem laudari, *ex Concilio apud Triburias habito præsente Arnulpho Rege cap.* 26. & penes Burchardum, *ex Concilio apud Triburias habito tempore Arnulphi Regis cap.* 26. Hic ego consistendum arbitror & revera existimo hunc can. ad hoc Concilium Triburiense referendum esse, non quidem ob auctoritatem Ivonis, & Burchardi, qui in pluribus lapsi fuisse deprehenduntur, sed propter auctoritatem Reginonis Prumiensis, qui in lib. 1. suæ collectionis cap. 12. hæc habet: *Ex Concilio apud Triburias habito temporibus Arnulphi Regis tit. 26. Delata est coram Sancta Synodo querimonia plebium, eo quod sint quidam Episcopi nolentes ad prædicandum, vel confirmandum suas per annum parochias circuire, qui tamen exigunt, ut mansiones*, (quas hodie *procurationes* vocant, sive jura hospitii), *quibus in profectione uti debuerant, alio pretio rediment, qui parare debent. Quæ duplex infamia, & negligentia, & avaritia Sancta*

sta Synodo horrori fuit magno; & statuerunt, nequid penitus ultra exerceat id cupiditatis ingenium, & ut sollicitiores sint Episcopi de suis gregibus visitandis. Quæ Reginonis verba cum omnino consonent cum Gratianeo can. vix dubitandum est, quin revera hunc eundem canonem Concilio Triburiensi non afferamus. Etenim vivebat Regino tempore Arnulphi Regis, in eisdem Germaniæ Provinciis tum, cum Concilium idem Triburiense celebratum est, ac propterea non est ei deneganda fides, cum alias probatissimus ipse sit, ac præsertim in rebus sui temporis referendis facile labi non potuit, nedum alios decipere, a quibus statim de mendacio redargui potuisset. Fateor in vulgatis Concilii Triburiensis Codicibus illum can. non haberi. Nihil refert tamen; etenim magis movere debet Reginonis auctoritas, qui Concilii Triburiensis Patribus, & Arnulpho Regi contemporaneus fuit, quam recens editi, aut alii quicumque Concilii Codices, præsertim quod Codices Concilii Triburiensis non satis integri servari potuerunt ob temporum injurias; fuit enim tum in Germania celebratum, quum illæ Provinciæ diuturnis, & miserabilibus bellis vexarentur; quod & suo loco observabimus. Forte etiam suspicari quispiam posset, can. illum aut omissum in Codicibus Concilii describendis, aut abrasum in descriptis opera Episcoporum quorundam, ne posteritati innotesceret tam pudenda aliquorum Antistitum avaritia, aut ne iidemmet Antistites hoc can. premerentur, libereque a subditis *mansionum*, a quibus abstinebant, pretium exigerent. Quidquid tamen in hac re evenerit, illud certum est, Episcopos sæculo octavo, & nono fuisse valde desides in visitationibus Diœceseon suarum, parumque sollicitos, ut curæ animarum sibi commissarum invigilarent, quemadmodum liquet ex Conciliis illius ætatis, quibus illi ad visitandas Diœceses excitabantur. Sic constitutum legimus in Concilio Cloveshoviæ anni 747. can. 3. quem etiam refert S. Bonifacius Moguntinus in sua Epistola ad Cuthbertum Archiepiscopum Cantii his verbis: *Statuimus, ut singulis annis unusquisque Episcopus Parochiam suam sollicite circumeat, populum confirmare, & plebes docere; & investigare, & prohibere paganas observationes &c.* qui can. renovatus etiam fuit in Capitulari Caroli Magni anni 769. cap. 7. Ad hanc eandem rem plurimum etiam facere potest Concilium Valentinum, quod tertium appellant anni 855. in quo hæc verba habentur can. 22. *Ut de servitio Presbyterorum erga Episcopos suos consuetudo, ut nobis videtur, valde reprehensibilis amputetur, ut scilicet quoties Episcopus statuto tempore visitationem, & prædicationem per eosdem Sacerdotes, & populos non exercet, nequaquam ab eis pro solito servitio pecunias exigat.* Quod ipsum etiam constitutum est in Capitulari Tolosano Caroli Calvi anni 844. in quo capite 6. hæc habentur: *Quod & si circumitionem in salutem, & necessitatem populi quacumque de caussa dimiserint, a Presbyteris nec hanc dispensam, neque pretium illius exigant, neque aliis aut suis domesticis, aut amicis exigendam concedant.* Hæc de Episcopis constituta, qui visitare negligunt Diœceses, & nihilominus procurationes exigunt, quispiam forte studiosus observaverat, qui nomen Concilii Tolosani fragmento memorato apud Burchardum adjecerat, ut indicaret similia quædam in eodem Concilio legi; at Gratianus dein per oscitantiam pro Concilio Tolosano Concilium Toletanum legit, & dein fragmentum ipsum Toletano Concilio adtribuit.

Can. 24. Cau. 11. dist. 1.

Can. 24. cau. 11. q. 1. falso laudatur nomine Concilii Toletani, quemadmodum recte observaverunt Romani Correctores, una adnotantes eandem ibi contineri sententiam, quæ habetur in can. præcedenti Concilii Chalcedonensis. Dicam nunc ego primum, ad quemnam locum referendus sit idem can. deinde quomodo Concilio Toletano tributus fuerit. Burchardus VVormaciensis in libro 10. suæ collectionis in fine plura de Clericis maledicis, detractoribus, ac conjurantibus tradiderat, referens ad eam rem nonnullos Conciliorum can. a capite 51. usque ad caput 68. quod est penultimum ejusdem libri, idemque est cum Canone Chalcedonensi relato in can. 23. cau. 11. qu. 1. post quæ omnia ita Burchardus idem concludit: *Igitur si Clerici, aut Monachi inventi fuerint conjurati, aut per conjurationem calumniam machinantes Episcopis, vel Clericis, proprium amittant gradum.* Quibus verbis concluditur idem liber decimus Burchardi. Incidit in hanc sententiam, ac veluti conclusionem totius libri a Burchardo subjectam Ivo Carnotensis, & post Ivonem Gratianus, qui crediderunt ea verba perti-

nere

tere ad can. cujuspiam Concilii; forte autem cum uterentur aliquibus Codicibus, qui ad marginem adscriptum haberent nomen Concilii Toletani, non dubitarunt sententiam eandem nomine Concilii Toletani describere. Ad marginem vero potuit ab aliquo studioso adjici Concilii Toletani nomen, ut indicaretur etiam in Concilio Toletano nonnulla constituta fuisse de Clericis conspirantibus, & seditiones excitantibus, quod referri potuisset ad canonem 75. Concilii Toletani IV. & can. 2. Concilii Toletani X. Quod si quispiam fragmenti illius non Burchardum auctorem esse crediderit, sed potius Concilium aliquod, cujus nomen reticuerit Burchardus idem, ego facile adsenserim, cum eadem verba etiam legantur in Concilio Aquisgranensi anni 789. can. 29. ibi: *Conjurationis, vel conspirationis crimen etiam apud extrinsecas leges penitus amputatur; multo magis in Ecclesia Dei hoc ne fiat oportet prohiberi. Igitur Clerici, aut Monachi, si inventi fuerint conjurati, aut per conjurationem calumniam machinantes Episcopis, vel Clericis proprium amittant gradum.* Alias autem certo scimus Burchardum abstinere consuevisse a commemorandis Francorum Conciliis, ne rem ingratam faceret Germanis, apud quos scribebat, quique tunc temporis Francos, & res omnes Francorum acri odio persequebantur.

Can. 31. cau. 12. qu. 2. Illud certissimum est, can. 31. cau. 12. qu. 2. nulla ratione adscribi posse alicui ex Conciliis Toletanis, non solum ex eo, quod in nullo ex editis Toletanis Conciliis reperiatur, verum potissimum ex eo, quod disciplina ibidem tradita prorsus aliena sit a disciplina Ecclesiæ Toletanæ. Quod enim illic statuitur de reditibus Ecclesiasticis in quatuor partes distribuendis, in Romana quidem Ecclesia olim obtinuisse videtur; at vero apud Hispanos tres tantummodo Ecclesiasticarum rerum, atque obventionum solebant fieri portiones, uti adparet ex Concilio Toletano IV. cap. 33. Concilio Toletano IX. cap. 6., & Concilio Toletano XVI. cap. 5. atque etiam observabimus ad Canonem 7. Concilii Tarraconensis in Can. 10. cau. 10. qu. 1. Romani Correctores adfirmant in Collectione Canonum incerti auctoris, quæ adservatur in Bibliotheca Vaticana adtribui eum Canonem Sylvestro Papæ; una observantes, similia quidem legi in Canone 4. Synodi Romanæ vulgo tributæ Sylvestro Pontifici, sed paullo aliter partes esse adsignatas ibidem, quam in fragmento Gratiani adsignentur. Verba Romanæ Synodi hæc sunt: " Commoneo autem „ vestrum consortes monimentum de red„ ditibus Ecclesiæ quatuor partes fiant, „ & quod primam partem exigat Eccle„ sia, unam partem Pontifici cum fra„ tribus relevandis, dimidiam Eccle„ siam, dimidiam Presbyteris, & Dia„ conibus cum omni Clero, & peregri„ nis ". Alia Concilii ejusdem exemplaria ita exhibent paulo emendatius: „ Commoneo autem vestrum consortes „ munimen, & de redditibus Ecclesiæ „ quatuor partes fieri, & quarta pars „ exigatur ab Ecclesia, unam partem „ Pontificum, fratribus dimidiam ad „ Ecclesias relevandas, dimidiam Pres„ byteris, & Diaconibus cum omni Cle„ ro, & peregrinis ". Hoc sane Concilium Sylvestro Romano Pontifici perperam fuisse adscriptum alibi ostendimus, propterea nullam Canoni ita descripto auctoritatem inesse: imo siquis ejusdem formulam, seu loquendi phrasim consideraverit, statim in eo agnoscet imperiti alicujus tyronis opus, qui exercitationis caussa aliquid ad mentem veterum Canonum componere voluerit, ceteroquin latinæ linguæ multum ignarus. Atque in hoc fragmentum Romanæ Synodo adtributum intendere animum potuit quisquis alius Canonum studiosus, qui propterea voluit paullo elegantius præsumtam Concilii sententiam exprimere, unde fragmentum illud elucubravit, quod a Gratiano refertur in dicto Can. 31. quod tamen inscripsit nomine Concilii Toletani, non quod revera Toletani Concilii esset, sed ut indicaret de hac redituum Ecclesiasticorum distributione agi in Concilio Toletano; quod referri commode poterat ad Concilium Toletanum IX. in quo nonnulla ad hanc rem pertinentia constituta leguntur. Forte etiam quispiam dicere posset, ideo tributum hujusmodi fragmentum Concilio Toletano fuisse, quia præfatio Gratianei Can. 31. ibi: " Sancimus omnibus Episcopis curam laico„ rum instare, ut siquos in fide Christi „ invenerint, nimio affectu diligant ", videtur desumta ex sententia Concilii Toletani 17. ubi Can. 8. hæc leguntur: „ Sicut fidelium probitas magno debet „ donationis præmio munerari, ita in„ fidelium pravitas fortissimo congruit „ judicantium mucrone percelli. Æquum „ et-

„ etenim est, ut & domestici fidei co-
„ piosius sublimentur, & adversarii ejus
„ durius condemnentur: quatenus &
„ illi magis, magisque domino suffragan-
„ te proficiant, & isti Deo obtinente
„ deficiant".

Can. 54. cau. 16. qu. 1.

Can. 54. cau. 16. qu. 1. in Conciliis Toletanis non invenerunt Romani Correctores; ad alios autem Collectores animum intendentes observarunt apud Burchardum, & Ivonem laudari nomine Concilii Aquisgranensis, sed quotquot Concilia Aquisgranensia hucusque edita sciverim, pervolutis, neque in his omnibus inveni. Nihilo tamen minus non dubitaverim asserere, hoc caput pertinere ad disciplinam Ecclesiæ Gallicanæ, & in ipsa, qualicumque in Concilio fuisse constitutum. Etenim in hoc Gratiani fragmento duæ sententiæ proferuntur. Primo dicitur plures baptismales Ecclesias esse non posse in una terminatione, sed unam tantum cum subditis capellis. Secundo consilium præbetur, quomodo definienda res sit, ubi de Parochialium Ecclesiarum finibus agatur. Utrumque autem video apud Gallicanos sæculo septimo, octavo, & nono pertractatum, ac constitutum. Quod attinet in primis ad unitatem baptismalium Ecclesiarum, illarum scilicet, in quibus baptisma solemniter conferretur, ac publice; habemus Concilium Vernense anni 755., in quo ita legitur Can. 7. " Ut publicum
„ baptisterium in nulla Parochia esse de-
„ beat, nisi ubi Episcopus constituerit;
„ cujus Parochia est, nisi tantum, si ne-
„ cessitas venerit pro infirmitate, aut
„ pro aliqua necessitate &c." Habemus etiam Concilium Meldense anni 845., cujus Can. 48. ita scribitur: " Ut ne-
„ mo Presbyterorum baptizare præsu-
„ mat, nisi in vicis, & Ecclesiis ba-
„ ptismalibus, atque temporibus consti-
„ tutis; nisi caussa ægritudinis, vel cer-
„ tæ necessitatis, sicut sacra Canonum
„ docet auctoritas, & vici auctorita-
„ tem & privilegia debita, & antiqua
„ retineant". Posteriore autem tempore de Ecclesiis baptismalibus, capellisque subditis, eisdemque non dividendis mentionem fecit Hincmarus Rhemensis ad Laudunensem Clerum, & populum ita scribens de Episcopo: " Principales
„ vero Ecclesias aliis Ecclesiis loco ca-
„ pellarum non subjiciat, quia secun-
„ dum sacros Canones non licet Epis-
„ copis Parochiam antiquitus constitu-
„ tam inconsulte confundere, atque di-
„ videre". Ex quibus patet juxta disciplinam Gallicanæ Ecclesiæ olim quidem fuisse Ecclesias baptismales, sive Parochiales quamplurimas, deinde vero unicam tantum fuisse constitutam, ceteras vero illi subjectas, & Capellarum nomine appellatas. Quod vero spectat ad terminos Ecclesiarum in Can. Gratiani hæc leguntur: *Et si contentio fuerit de terminatione duarum matricum, plebes utrarumque discernant, & si non convenerint, Dei judicio discernatur* (legit Burchardus: *lis Dei judicio discernatur*). Porro hæc integra sententia legitur in Capitularibus Regis Dagoberti anni 630. tit. 41. de terminis ruptis num. 5. ibi:
„ Quoties de commarchanis (*idest de fi-
„ nibus*) contentio nascitur, ubi evi-
„ dentia signa non adparent in arbori-
„ bus, aut in montibus, nec in flumi-
„ nibus; & iste dicit: huc usque ante-
„ cessores mei tenuerunt, & in alodem
„ mihi reliquerunt: & ostendit secun-
„ dum proprium arbitrium locum; al-
„ ter vero nihilominus in istius partem
„ ingreditur, alium ostendit locum se-
„ cundum prioris verba suum, & suo-
„ rum antecessorum semper finisse usque
„ in præsens asserit. Etsi alia probatio
„ nusquam inveniri dignoscitur, nec u-
„ triusque invasionem compensare volue-
„ rint, tunc spondeant invicem VVeha-
„ dinc quod dicimus, & in campiones
„ non sortiantur, sed cui Deus fortio-
„ rem dederit, & victoriam, ad ipsius
„ partem designata pars, ut quærit,
„ pertineat". His itaque dirimenda proponitur incertorum finium controversia, ut primo convenientes ii, de quorum possessione disputatur, compensando, ac transigendo componant; deinde, quoties nulla potest transactio iniri, aut compositio, non jam per campiones, quemadmodum in pluribus aliis caussis tunc agebatur, idest per duella, & pugnas, disputatio omnis concludatur, sed Deo causa committatur, quod tunc *VVebadinch* appellabant, idest sacram sponsionem, quæ, ut arbitror, ad sortes referebatur. Hæc vero multum, & omnino conveniunt cum memorato Gratiani fragmento, ubi statuitur, in contentione finium Parochialium dirimenda primum plebem utramque debere discernere; deinde vero, si non discernatur, divino judicio committi. Itaque ego jure merito concludendum arbitror aut Gratianeum Canonem referendum esse ad quoddam Gallicanum Concilium sæculi

culi septimi, aut octavi, aut etiam noni, forte etiam ad quoddam Concilium Aquisgranense, quemadmodum legimus apud Ivonem, & Burchardum, quod ad nostra usque tempora non pervenerit; aut Burchardum, qui primus ex Collectoribus hoc fragmentum retulit, voluisse paucis perstringere, quod in finium Ecclesiasticorum materie juxta Gallicanam disciplinam obtineret, illudque ita perstrictum nomine Concilii Aquisgranensis palam exhibuisse, ea forte de caussa, quod nosset in Concilio Aquisgranensi anni 789. nonnulla de custodiendis Parochiarum finibus fuisse statuta, præsertim vero in Can. 33. ubi hæc leguntur: *Ut nullus alienos fines usurpet, vel terminos Patrum transcendat.*

Can. 43. cau. 16. qu. 7.

Non omnes Gratiani Codices eundem auctorem laudant Can. 43. cau. 16. qu. 7. in aliquibus enim ille tribuitur Concilio Toletano, in aliquibus autem Concilio Moguntino. Si præcedentis temporis Collectores adeamus, Ivonem, & Burchardum, atque illorum fidem sequamur, imo ex ipsis dubiam Gratiani editionem emendemus, potius laudabimus Can. ex Concilio Moguntino cap. 18., quemadmodum illi laudarunt his verbis: " Abbas potest pro humiliatio„ ne, & cum permissione Episcopi lo„ cum suum relinquere, tamen fratres „ eligant sibi Abbatem de ipsis, si ha„ beant; sin autem, de extraneis. Nec „ Episcopus debet Abbatem violenter re„ tinere in loco suo. Congregatio debet „ eligere sibi Abbatem post mortem Ab„ batis sui, vel eo vivente, si ipse di„ scesserit, vel peccaverit, ipse enim „ non potest aliquem ordinare de suis „ propinquis, vel amicis sine voluntate „ fratrum ". Gratianus hoc fragmentum sic relatum ab Ivone & Burchardo in duas partes divisit, quarum unam retulit in dict. Can. 8. cau. 18. qu. 2. Ego hæc fragmenta reperio in pœnitentiali Theodori Cantuariensis, quale edidit Petitus Parisii anno 1677. etenim ibi cap. 6. pag. mihi 6. leguntur eadem omnino verba, quæ nuper descripsi. At siquis forte petierit, quomodo, & quodnam Concilium Moguntinum ab omnibus recentioribus Canonum Collectoribus in inscriptione hujus Canonis laudari potuerit, dixero tum Burchardum, tum Ivonem eodem in loco laudavisse nonnulla alia capita, quæ nomine ejusdem Moguntini Concilii inscripserunt; hæc vero alia capita legi singula in Concilio Moguntino anni 813. sub Carolo Magno, & in Concilio Cabilonensi II. ejusdem anni etiam sub Carolo Magno; ac propterea non aliud Moguntini Concilii nomine hoc loco laudatum intelligi, quam nuper memorata Concilia Moguntinum, aut Cabilonense. Nemini autem mirum videatur, Moguntini Concilii nomine decreta Cabilonensia inscribi; etenim quinque Concilia sub Carolo Magno habita anno 813. Moguntinum, Arelatense, Rhemense, Turonense, & Cabilonense promiscue usurpantur, quemadmodum suo loco dicemus. Itaque in hisce Conciliis plura de Monachis, & Monachorum disciplina pertractata sunt; & quamquam in eisdem non legamus verba, quæ habentur in dicto Can. 43. plura tamen describuntur cum eodem Can. plurimum convenientia. Burchardus igitur primum, deinde Ivo arbitrati sunt se posse colligere paucis, & perstringere, quæ in eisdem Conciliis constituta fuerant, & sic sub nomine Concilii Moguntini palam facere. Videsis ea, quæ inferius dicam ad Can. 8. cau. 18. qu. 2. Forte etiam contingere potuit, ut Burchardus habuerit præ manibus constitutionem quandam de Abbatum electione editam a Ludovico Pio, qui eandem memorat in suo Capitulari anni 816. num. 5. his verbis: " Mona„ chorum siquidem causam qualiter Deo „ opitulante ex parte disposuerimus, & „ quomodo ex se ipsis sibi eligendi Ab„ bates licentiam dederimus, & quali„ ter Deo opitulante quieti vivere, „ propositumque suum indefesse custo„ dire valerent, ordinaverimus, in alia „ schedula diligenter adnotari fecimus, „ & ut apud successores nostros ratum „ foret, & inviolabiliter conservaretur, „ confirmavimus ". Ex quibus certe liquet circa annum 816. a Ludovico Pio quandam schedulam fuisse conscriptam, in qua regula Monachis præfigeretur, juxta quam ipsi Abbatem suum eligerent. Atque in eadem, quæ ad nostra tempora, quoad sciverim, non pervenit, forte etiam legi poterat, quod de modo electionis Abbatis dicitur in dicto Can. 43. quem Burchardus, & ex eo Ivo, & Gratianus nomine Concilii Moguntini postea laudaverint ex eo, quod subjecta fuerit ad calcem Moguntini Concilii triennio antea celebrati.

Sic inspecta hujus 43. Canonis origine nonnulla subjicienda sunt ad ejusdem definitionem, ac sententiam explicandam per-

pertinentia. Cum enim eos auctores habere videatur, qui Conciliorum statuta pro voluntate perstrinxerint, atque in aliam verborum formam redacta studiosis legenda proposuerint, illud deliberandum arbitror, utrum quæ in eodem Can. 43. legimus, cum septimi, aut octavi sæculi disciplina conveniant. Plura sane in hoc Can. comprehenduntur. Primo dicitur, post mortem Abbatis electionem ad Monasterium pertinere. Id sexcenta docent juris Ecclesiastici capita, quorum nonnulla retulit Gratianus in cau. 18. q. 2. Secundo definitur, alterum eligendum Abbatem esse, quoties prior discesserit, aut aliquando peccaverit. Hæc sane, quemadmodum de ea discessione intelligenda sunt, qua amplius Abbas non speratur rediturus, ita de eo delicto, cui pœna depositionis immineat. Sane auctor est S. Isidorus, quoties Abbas a Monasterio discedit, curam Monasterii esse debere penes eum, qui secundus in ordine succedit: Ait enim in cap. 23. regulæ Monachorum: *Siquando Abbas, vel Præpositus alicubi proficiscuntur, ille ferat fratrum sollicitudinem, qui est Præpositus secundus in ordine.* Demum dicitur, Abbatem non posse sibi successorem designare, præsertim de propinquis, vel amicis sine Consilio, & voluntate fratrum. Cum his autem consonare videtur Can. 12. Concilii Cabilonensis sub Clodoveo Rege circa annum 650. ibi: *Ut duo Abbates in una Monasterio esse non debeant, ne sub obtentu potestatis simultas inter Monachos, & scandala generentur; verumtamen si quilibet Abbas sibi elegerit successorem, ipse qui eligitur, de facultatibus ipsius Monasterii ad regendum nullam habeat potestatem.* Non omittam etiam animadvertere, plura ad hanc eandem rem pertinentia legi in Can. 3. Concilii Troslejani anni circiter 909. cujus verba, & sententia valde prolixa sunt, & ex variis Conciliorum aliorum Canonibus juxta morem illorum temporum elucubrata, atque composita; ex quo forte evenire etiam potuit, ut dictus Can. 43. Gratianeus Toletani Concilii nomen præseferret, cum tamen legendum esset nomen Concilii Troslejani, quod sane potuit in aliud Toletani Concilii nomen facile inflecti a minus accurato Amanuensi.

Revera id evenisse arbitror in can. 34. cau. 27. qu. 2. Refertur ille apud Gratianum nomine Concilii Toletani, quod referendum potius erat ex Concilio Troslejano anni 901. cum in Can. 8. ejusdem Concilii hæc legantur: *De desponsatis puellis, & ab aliis raptis ita in Concilio Ancyrano cap. 10. legitur desponsatas puellas, & post ab aliis raptas, placuit erui, & eis reddi, quibus ante fuerant desponsatæ, etiamsi eis a raptoribus vis illata constiterit. Proinde statutum est a sacro Conventu, ut raptor publica pœnitentia mulctetur; rapta vero, si sponsus eam recipere noluerit, & ipsa ejusdem criminis consentiens non fuerit, licentia nubendi alii non negetur. Quod si & illa consensit, simili sententiæ subjaceat, quod si post hæc ei se jungere præsumserit, utrique anathematizentur.* Siquis hæc contulerit cum dicto Can. 34. apud Gratianum, minime dubitabit, quin ipse ad nuper descriptum Troslejanum Canonem sit referendus. Quod autem dicitur statutum fuisse *a sacro Conventu*, minime refertur ad Troslejanum ipsum Concilium, sed potius ad Conventum celebratum sub Ludovico Pio anni 816. etenim in Capitulari ipsius ejusdem anni eadem ferme leguntur Canone 24. quæ deinde translata sunt in libros Capitularium Francorum lib. 1. cap. 99. in editione Parisiensi Baluziana, necnon in Collectionem legum Longobardorum lib. 1. tit. 31. cap. 12. ubi tamen eadem leguntur sub nomine Caroli Imperatoris.

Can. 34. cau. 27. qu. 2.

CAPUT XVIII.

De Concilio Ephesino.

Duos nomine symboli in Concilio Ephesino editi laudavit Canones Gratianus; sunt autem.

{ *Can. 80. de conf. dist. 2. paullo varius in diversis exemplaribus.*
{ *Can. 39. de conf. dist. 5. paullo varius in diversis exemplaribus.*

CUM Nestorius ex Monacho, & Presbytero Antiocheno Patriarcha Constantinopolitanus a veterum Patrum, & divinarum Scripturarum traditione deflecteret in explicanda conjunctione divinæ, & humanæ naturæ in unam, eandemque Christi Personam, ejusque hæresis paullatim universam fere orientalem Ecclesiam turbaret, celebratum fuit Concilium generale Ephesinum anno 431. Theodosio juniore Imperante, & Cœlestino Pontifice Maximo, cujus nomine toti Synodo præfuit S. Cyrillus Patriarcha Alexandrinus. Tota res in definiendis fidei dogmatibus ad divinam præsertim Christi Personam pertinentibus versata est, præter nonnulla quædam, quæ Nestorium ipsum, aut ejus asseclas peculiariter affecerunt. Non immoror diutius in re vulgatissima. Tantum observabo, adesse octo Ephesini Concilii Canones in Græcis Codicibus, qui tamen apud Latinos Collectores referri non consueverunt, ne apud ipsum quidem Dionysium Exiguum, cujus tamen voluntas erat, ut Græcos Canones latinis palam faceret. Etenim Canones isti octo spectabant tantum Nestorium ipsum, & nonnullos ejus fautores, qui propterea ad exemplum trahi non facile poterant, & exiguæ utilitatis esse Viris Ecclesiasticis videbantur, præsertim latinis, qui nihil commune cum Nestorii perfidia habuerunt. Potius apud latinos, & recipi ob auctoritatem Concilii, & referri in Codices ob fidei formulas debuit Epistola quædam synodica nomine Cyrilli Alexandrini, & totius Ephesini Concilii ad Nestorium scripta, in qua præhabita oratione duodecim anathematismi continebantur, quibus quomodo unusquisque Christi fidem profiteretur, clare tradebatur. Incipit hæc: *Cum Salvator noster &c.*, atque hanc solam ex universis Concilii Ephesini actibus retulit in suum Codicem Dionysius Exiguus. Apud Labbeum in Veneta postrema editione tria adferuntur hujus Epistolæ latina exemplaria. Primum Latinum & Græcum in fine Tomi 3. ubi universa Synodus, & ejus acta recensentur collata cum antiquissimo Codice Concilii Ephesini Petri Seguerii Galliæ Cancellarii, ubi hæc, de qua agimus, Epistola habetur cap. 26. & in undecim capitula distributa. Alterum exemplar latinum, quod a Labbeo antiquum dicitur, habetur initio Tomi 4. ubi Epistola eadem habetur cap. 8. Postremum in eodem Tomo 4. exemplar est Concilii Ephesini, & specialiter illius Epistolæ ex interpretatione, ut fertur, Marii Mercatoris.

Itaque ad hanc unam Epistolam duo memorata Gratiani capita reducuntur; etenim in hac Cyrilli Epistola legitur, sive quod habemus in Can. 80. de conf. dist. 2. sive quod habemus in can. 39. de conf. dist. 5. Ad explicanda fidei nostræ dogmata omnia pertinent, & quoniam variorum Codicum diversa est Græci Canonis interpretatio, illud curabo, ut, quod in unoquoque ex memoratis exemplaribus legitur cum Gratiani Canonibus conferam. Ut exordiar a Canone 80. de conf. dist. 2. quem antea in nimias prope angustias conclusum Correctores Romani, quemadmodum ajunt ipsi, restituerentur, legitur in cap. 7. Codicis Labbeani cum Segueriano collati his verbis: „ Quin illud quoque non possum hoc „ loco non adjicere, nempe Unigeniti „ Filii Dei, hoc est Jesu Christi mortem, & ex mortuis resurrectionem „ annunciantes, ejusdemque in Cœlum „ assumtionem confitentes, incruentum „ in Ecclesia Sacrificium nos celebrare, „ atque ad mystica benedictiones accedere, & sanctificari, utpote participes sacræ Carnis, & pretiosi Sanguinis Christi omnium nostrum Salvatoris „ effectos: Neque enim illam, ut carnem communem suscepimus. Absit

Can. 80. de conf. dist. 2.

„ hoc:

„ hoc: neque rursum tamquam viri cujuspiam sanctificati, aut dignitatis unitate Verbo consociati, aut divinam inhabitationem sortiti, sed tanquam vere vivificam, ipsiusque Verbi propriam ". Aliud exemplar quod appellatur a Labbeo antiquæ editionis ita exhibet: " Necessario vero &c. illud adjiciemus: Annunciantes enim secundum carnem mortem Unigeniti Filii Dei, idest Jesu Christi, & ex mortuis resurrectionem, & ad Cœlos Ascensionem confitentes sine Sanguine (*legunt alii*: confitentes mundum) in Ecclesiis celebramus Sacrificium. Accedimus etiam ita ad mysticas benedictiones, & sanctificamur effecti sanctæ Carnis, & pretiosi Sanguinis (*legunt alii*: tam sanctæ Carnis, quam pretiosi Sanguinis) omnium nostrum Salvatoris Christi, & non ut carnem communem accipimus (*legunt alii*: accipientes) absit, neque quidem ut Viri sanctificati, & conjuncti Verbo secundum unitionem dignitatis; vel etiam quasi inhabitationem divinam habentis, sed ut vivificatoriam vere, & propriam ipsius Verbi ". Exemplaria duo, sive illud quod interpretationi Marii Mercatoris tribuitur, sive illud, quod Dionysii Exigui est apud Justellum, omnino consonant cum Canone Gratiani, postquam hodie is Romanorum Correctorum diligentia fuit, ac studio restitutus.

Can. 39. de cons. dist. 5. Non absimilem exemplarium varietatem agnoscimus in Can. 39. de consecr. dist. 5. Ita habet exemplar Græcolatinum Labbeanum cum Segueriano collatum in cap. 10. " Ceterum cum de Spiritu Sancto ait: ille me clarificabit, nisi errare velimus, Christum Dei Filium veluti gloriæ, quæ aliunde proficiscitur, indigum, a Spiritu Sancto glorificatum nequaquam dicemus: Siquidem Spiritus illius neque illo melior, neque illo rursum sublimior est. Verum quod ad divinitatis suæ significationem suo subinde Spiritu in insignium operum perpetratione uteretur, ob id se ab illo glorificari profitebatur: perinde ac siquis nostrum de sua fortitudine, aut cujusvis rei scientia dicat: mea me virtus, aut scientia glorificabit. Nam etsi Spiritus in propria persona subsistat, eatenus que in se ipso consideretur, quatenus Spiritus, & non Filius, non est tamen ab eo alienus; quandoquidem Spiritus veritatis nominatur; Christus autem veritas est, & proinde quoque ab illo, atque a Deo Patre procedit. Cum enim Domino nostro ad Cœlum assumto, Spiritus Sanctus stupenda prodigia per Sanctorum Apostolorum manus ederet, illum glorificavit. Creditum est enim (quod Deus secundum naturam esset) ipsum per Spiritum suum denuo operatum; propterea quoque ajebat: quoniam de meo accipiet, & annunciabit vobis ". Alterum exemplar, quod a Labbeo antiquæ editionis dicitur, his verbis exprimitur: " Cum autem dicit de Spiritu: ille me glorificavit, intelligentes recte, non ut gloria indigentem alterius, dicimus unum Christum, & Filium a Spiritu Sancto gloriam accipere, quia nec potior eo est, & super eum ejus Spiritus est (*legunt alii*: nec supra eum Spiritus ipsius). Quoniam autem ad demonstrationem suæ divinitatis utebatur suo Spiritu ad magnas operationes, glorificari se ab eo dicebat, veluti si quispiam dicat eorum, qui secundum nos sunt, de insita sibi fortitudine forsitan, vel disciplina, vel de quolibet: quia glorificabunt me (*legunt alii*: veluti si quidam homo dicat de insita sibi fortitudine forsan, vel disciplina qualibet, quia glorificabunt me). Quamvis enim in subsistentia Spiritus speciali (nam & intelligitur per se secundum quod Spiritus est, & non Filius), sed tamen non est alienus ab eo. Spiritus enim veritatis nominatur, & est Christus veritas, & profluit ab eo, sicut denique & ex Deo Patre. Operatus est enim Spiritus & per manum Sanctorum Apostolorum mirabilia post ascensum Domini Nostri Jesu Cristi ad Cœlos, glorificavit eum; creditus est enim, quia Deus secundum naturam est, iterum ipse operans per suum Spiritum; propter hoc & dicebat: De meo accipiet, & nuntiabit vobis ". Alia exemplaria, sive quod Mario Mercatori a Labbeo tribuitur, sive quod habemus in Codice Dionysii Exigui consonant cum editione Gratiani post Romanam Correctionem, dummodo tamen pro illis verbis Gratiani: *De Spiritu dicit Dominus in Evangelio, ille me clarificabit*, legerimus: *De Spiritu quoque cum dicit: ille me clarificabit*, item pro illis, *in sua sit substantia &c.* legerimus: *in*

sua

sua sit subsistentia Spiritus, & ejus intelligatur in persona proprietas; demum pro illis: *Dominum glorificavit Jesum Christum, postquam ascendit in Cælum, nam creditus est Christus natura Deus existens &c.* legerimus: *Dominum glorificat Jesum Christum, postquam ascendit in Cælum; nam creditus est Christus natura Deus existens &c.*

CAPUT XIX.

De Concilio Arausicano.

Concilii Arausicani nomine sequentes Canones apud Gratianum referuntur.

- *Can.* 3. *dist.* 64. *ex integris Concilii exemplaribus emendandus.*
- *Can.* 6. *dist.* 87. *paullo varius in diversis exemplaribus.*
- *Can.* 7. *cau.* 26. *qu.* 6. *ex pluribus Concilii Arausicani Canonibus compositus.*
- *Can.* 35. *cau.* 27. *q.* 1. *ex integris Concilii exemplaribus emendandus:*
- *Can.* 125. *de cons. dist.* 4. *multo varius in diversis exemplaribus.*

Addendi sunt. { *Can.* 107. *cau.* 11. *qu.* 3. / *Can.* 108. *cau.* 11. *qu.* 3. } *Auctorem potius habent Reginonem Prumiensem.*

DUO apud veteres celebria referuntur Arausicana Concilia, ita dicta ab Arausica Civitate in Gallia Narbonensi non procul ab Avenione sita, alterum anni 441. alterum anni 529. De hoc posteriore non est, cur verba faciamus. Actum in eo est de gratia, & libero arbitrio in causis Pelagianorum, nec ex ipso ullum depromtum est fragmentum apud Gratianum. Agam tantummodo de eo, quod habitum est anno 441. ad quod Præsidente Hilario Arelatensi convenerunt Episcopi septemdecim, & triginta capitibus editis Ecclesiasticam disciplinam, quæ in Galliæ Provinciis lapsa quodammodo videbatur, restituerunt, in ea potissimum parte, quæ ad Sacramenta pertinebat, sive Sacramentorum administrationem. Cum autem in Canone 21. hæc sint priora verba: *In Provinciis nostris &c.* facile deducitur hoc Concilium non esse Provinciale, sive ex unius tantum Provinciæ Episcopis celebratum, sed Nationale totius Galliæ; quemadmodum etiam deducitur non generale esse totius Ecclesiæ, quod tamen nonnulli asserere non dubitaverunt, quin tamen id aliquo rationis momento demonstraverint.

Can. 3. *dist.* 64. Sententiam dicti can. 21. retulit Gratianus in can. 3. dist. 64. cujus verba ita sunt ex integris Concilii exemplaribus emendanda: *In nostris Provinciis placuit de præsumtoribus, ut sicubi contigerit duos Episcopos Episcopum invitum facere, auctoribus damnatis, unius eorum Ecclesia ipse, qui vim passus est, substituatur, si tamen vita respondet, & alterius dejecti loco nihilominus ordinetur. Si voluntarium duo fecerint, & ipse damnabitur, quo cautius ea, quæ sunt antiquitus constituta, serventur.* Sententia Arausicanorum Patrum hæc erat, ut nemo ordinaretur Episcopus, nisi a tribus simul convenientibus Episcopis, quod sane antiquissimæ, atque Apostolicæ disciplinæ conforme est, & in universa Ecclesia servatum. Adversus eos autem, qui non servato numero ordinantium, Episcopum ordinassent, pœna dejectionis ab Episcopatu indicta est, concesso dejecti unius Episcopatu illi, qui consecratus fuisset invitus; omnibus vero ab Episcopatu remotis, siquis consentiens fuisset a duobus tantum Episcopis consecratus. Jam consecrationes hujusmodi biennio antea fuerant in Galliis improbatæ, videlicet in Concilio Regiensi, sive Rejensi anni 439. in Provincia Narbonensi; ibi enim can. 1. vetitum fuerat, ne a duobus tantum Episcopis ordinarentur Episcopi, indicta pœna ordinantibus, ut ad Concilia amplius cum ceteris convenire non possent, & ab ordinationibus celebrandis in posterum abstinerent. At satis hæc non fuerant ad coercendum quorundam Episcoporum ausum, qui nihilominus contra sacros can. hujusmodi ordinationes faciebant; propterea erant iidem in Concilio

cilio Arausicano pœnis gravioribus coercendi.

Can. 6. dist. 87.

In can. 6. dist. 87. Gratianus junxit can. 5. 6. & 7. Concilii eiusdem Arausicani, in quibus animadvertendum est pro illis Gratiani verbis: *revocare tentaverit*, legi in vulgatis Conciliorum exemplaribus: *imprimere tentaverit*. Pertinent autem ii can. ad servos in Sacrosanctis Ecclesiis manumissos, quos veram libertatem nancisci debere statutum erat jam ex Imperatorum constitutionibus ad instar manumissionum, quæ olim fieri solebant censu. Etenim olim Censore lustrante singulis quinquenniis urbem, satis erat servis, si dominorum voluntate adscriberentur in civium numero a Censore, ut libertatem acciperent; at vero cum censorium munus exoleverit, inductus fuit novus modus manumittendi in Sacrosanctis Ecclesiis, ut coram Episcopo & Clericis libertas servo data valeret. Quæ sane ne revocaretur, curandum potissimum a Clericis, & Episcopis fuerat, utpote qui & testimonium manumissioni præbuerant, & auctoritatem, ne fides publice in Ecclesia data violaretur in dedecus earundem Ecclesiarum.

Can. 7. can. 26. qu. 6.

Can. 7. cau. 26. q. 6. plures complectitur Arausicanos canones, videlicet tertium, quartum, duodecimum, & decimumtertium, quos omnes ideo forte conjunxit Gratianus, quia ad unam eandemque rem pertinere videntur. Juvabit tamen singula suis capitibus accommodare, & ita memorata Concilii capita distinguere. In can. 3. Arausicano ita legitur: *Qui recedunt de corpore* (eos intellige, qui infirmi sunt, & proxime recessuri videntur), *pœnitentia accepta placuit sine reconciliatoria manus impositione eis communicari, quod morientis sufficit consolationi secundum definitiones Patrum, qui hujusmodi communionem congruenter viaticum nominarunt. Quod si supervixerint, stent in ordine pœnitentum, & ostensis necessariis pœnitentia fructibus legitimam communionem cum reconciliatoria manus impositione percipiant.* Quod hoc in loco dicitur, pœnitentiam viatici nomine a Patribus fuisse appellatam, refertur ad can. 13. Concilii Nicæni, ubi similia quædam constituta leguntur, quo etiam pertinet, quod ait Innocentius Epist. 2. ad Exuperium cap. 2. ibi: *Communionem dari abeuntibus placuit, quasi viaticum profecturis*. In can. 4. Arausicano ita legimus: *Pœnitentiam desiderantibus Clericis non negandam*. Quæ sane constitutio intelligenda est de pœnitentia ex voluntate, & humilitate suscepta, & ob leviora delicta; etenim in gravissimis criminibus Clericus in pœnitentium gradus dejectus rursum in gradum suum restitui minime poterat; hinc tradit Siricius Papa in Epist. ad Himerium cap. 14. *Pœnitentiam agere cuiquam non conceditur Clericorum*. Hanc eandem rem maxime declarant Toletani XIII. Concilii Patres can. 10. ita decernentes anno 683. *Sancta Synodus definivit, ut quicumque Pontificum, vel Sacerdotum deinceps per manuum impositionem pœnitentiæ donum exceperint, nec se mortalium criminum professione notaverint, tenorem retentandi regiminis non amittant, sed per Metropolitanum reconciliatione pœnitentium more suscepta, solita compleant ordinis sui officia, vel cetera mysteriorum sibi credita Sacramenta*. Sequitur Gratianus subdens verba Arausicani can. 12. quæ hæc sunt. *Subito obmutescens, prout status ejus est, baptizari, aut pœnitentiam accipere potest, si voluntatis aut præteritæ testimonium aliorum verbis habet, aut præsentis in suo nutu*. Demum adfert can. 13. Arausicanum, ubi ita habetur: *Amentibus, quæcumque pietatis sunt, conferenda*.

Can. 35. cau. 27. qu. 1.

Quæ leguntur in can. 35. cau. 27. q. 1. minime consonant cum integris Concilii Arausicani exemplaribus, ex quibus idem can. emendandus erit. Porro ita habetur in can. 27. Arausicano: *Viduitatis servandæ professionem coram Episcopo in Secretario habitam impositâ ab Episcopo* (ita veteres Codices habent: notat autem Sirmondus in paucis quibusdam recentioribus Codicibus legi: *impositâ a Presbytero*) *veste viduali indicandam* (forte *judicandam*, sive, ut aliis legere placet: *vindicandam*). *Raptorem vero talium, vel ipsam talis professionis desertricem merito esse damnandam*. Referuntur hæc ad vetustissimam illam disciplinam, juxta quam viduæ capiti imposito sacro velamine Deo dedicabantur, ut quasi Sanctimoniales divino cultui addicerentur, atque etiam ita, ut a proposito amplius resilire non possent, eoque minus ad secundas nuptias adspirare, indictis non solum adversus ipsas, sed etiam adversus earundem raptores, aut violatores gravissimis pœnis, quemadmodum decretum scimus in l. 54. Cod. de Episcopis, & Clericis, & l. un. Cod. de

de raptu virginum, seu viduarum. Porro hujusmodi viduæ solemni, ut ajunt, castitatis voto adstringebantur, quarum professio & consecratio hoc modo fiebat ex Ordine Romano. Procedebat in Episcopi conspectum vidua Clericis adstantibus in Secretario, sive Diaconico Ecclesiæ; ibidemque professionem castitatis perpetuæ libello descriptam Episcopo exhibebat, qua per Episcopum accepta, induebatur velamine, sive pallio suo ordini congruente. Hic ritus etiam exhibetur in Concilio Toletano X. anni 656. can. 4. quem refert Gratianus in can. 16. cau. 20. q. 1.

C. 125. de consf. dist. 4.

In can. 125. de consecr. dist. 4. habetur can. primus, sive, ut in aliis editionibus, secundus Arausicani hujus Concilii, cujus tamen verba non eadem in omnibus Concilii exemplaribus habentur, quemadmodum ex sequentibus liquere facile poterit. Ita habet Gratianus: *Nullus ministrorum, qui baptizandi recipit officium, sine chrismate usquam debet progredi*. (legunt alii: *Nullum ministrorum, qui baptizandi recepit officium, sine chrismate unquam debere progredi*) *quia inter nos placuit semel in baptismate chrismari*; (legunt alii: *semel chrismari*, omissis illis verbis: *in baptismate*). *De eo autem, qui in baptismate quacumque necessitate faciente chrismatus non fuerit, in confirmatione Sacerdos commonebitur*; (legunt alii: *non commonebitur*.) *Nam inter nos chrismatis ipsius nonnisi una benedictio est*, (legunt alii: *nam inter quoslibet chrismatis ipsius nonnisi una benedictio est*,) *non præjudicantes cuiquam hoc dicimus, sed ut necessaria habeatur chrismatio*, (legunt alii: *non ut præjudicans quidquam, sed ut non necessaria habeatur repetita chrismatio*, alii legunt: *non ut præjudicans quicquam dico, sed ut non necessaria habeatur rechrismatio*, alii tandem ita legunt: *sed ut necessaria habeatur chrismatio repetita*.)

Sic observata plurium exemplarium varietate, explicanda erit Arausicanorum Patrum sententia, quam vulgo Interpretes, & Glossographi ita confuderunt, ut quæ mens illis fuerit, ne leviter quidem attigerint. Itaque operæ pretium erit in primis animadvertere, non generatim apud veteres obtinuisse, ut in administrando Confirmationis Sacramento sacri Chrismatis inunctio fieret; quod enim sensibile signum in eodem Sacramento habebatur, potissimum in manuum impositione consistebat ex Apostolica traditione. Chrismatis quidem usus in Ecclesia est antiquissimus, utpote cujus mentionem etiam fecit Dionysius Areopagita in libris Ecclesiasticæ hierarchiæ cap. 4. parte 2. & cap. 2. parte 3. non tamen ubique receptus fuit in Sacramenro Confirmationis, licet apud omnes fere Ecclesias viguerit inter ceremonias Sacramenti Baptismatis, quemadmodum & hodie observatur. Igitur in Ecclesia Gallicana Chrismatis unctio fiebat quidem in Sacramento Baptismi, non autem in Sacramento Confirmationis tempore Concilii Arausicani I. quemadmodum deduci potest ex Hilario Arelatensi, qui & eidem Synodo præfuit; quippe is in homilia de Pentecoste ita scribit: *Quæ nunc in confirmandis Neophitis manus impositio tribuit singulis, hoc tum Spiritus Sancti descensio in credentium populo donavit universis*.

Ex his facilis omnino redditur Arausicani canonis interpretatio. Ibi proponitur initio, ministros omnes, qui baptizandi officium suscepere, sine chrismate progredi non debere. Agitur sane hoc in loco, non de Episcopis, qui tunc temporis erant ordinarii baptismatis collatores, sed de inferioribus, sive Sacerdotibus, sive Diaconis; neque enim Episcopi *ministrorum* nomine in sacris canonibus appellari unquam consueverunt; aut de Episcopis dici potuit, eos *progredi debuisse*, quæ verba de eo ministro intelligi tantummodo possunt, qui extra ordinem est baptizaturus, & ad absentes, aut etiam in periculis constitutos mittitur. Hi itaque ministri jubentur, ne sine chrismate ad conferendum Sacramentum baptismatis progrederentur, sed semper cæremonialem baptismi chrismationem peragerent. Sequuntur Arausicani Patres: *quia inter nos placuit semel chrismari*, vel: *semel in baptismate chrismari*. Mens illorum erat, baptizatos omnino chrismandos esse ab iis, qui baptisma conferebant, quia receptum erat in Gallia in Sacramento Confirmationis nullam chrismatis inunctionem fieri; propterea que futurum erat, ut qui in baptismate chrismate non inungeretur, nuspiam amplius inungendus fuisset. Subdit Concilium Arausicanum, si quando contigerit ex necessitate chrismationem fuisse in baptismate omissam, monendum esse Sacerdotem in Sacramento Confirmationis. Clara esset sententia,

nisi alia Concilii exemplaria difficultatem parerent, quibus dicitur, Sacerdotem non esse admonendum. Sed nihilominus, quæcumque editio prævaleat, apparet ex his Chrismationem habitam fuisse, tamquam meram baptismatis cæremoniam, neque tanquam necessariam in Sacramento Confirmationis. Etenim si legamus Sacerdotes monendos non esse, talem affingemus sententiam Patribus Arausicanis, ut asserant curandum nullo modo esse de Chrismatione, quotiescumque omissa fuerit ex necessitate, quod sine ipsa, & Sacramentum Baptismatis integre susceptum sit, & Sacramentum Confirmationis integre suscipi possit. Si vero legamus Sacerdotes monendos esse, id videmus factum ex humanitate, tum demum scilicet, quando non ex incuria baptizantis omissa Chrismatio fuerit, sed potius ex necessitate. At quæ humanitatis intuitu fiunt, ad solemnitates quidem, & cæremonias pertinent Sacramentales, non ad ipsam Sacramenti substantiam. Ego arbitror recipiendam esse potius eam editionem, qua dicitur non esse amplius monendos Sacerdotes; cum hæc lectio consonet posterioribus illis verbis Patrum Arausicanorum: *Nam inter nos Chrismatis ipsius nonnisi una benedictio est*, quasi dixerint, ritum Gallicanæ Ecclesiæ talem esse, ut in administrando Confirmationis Sacramento nulla fieret chrismatio. Profitentur demum Arausicani Episcopi, se ita statuere, *non prajudicantes cuiquam*; quibus verbis spectarunt diversas aliarum Ecclesiarum consuetudines, juxta quas pluribus in Provinciis duplex chrismatio fiebat, alia in Sacramento baptismatis, alia in Sacramento Confirmationis. Quamobrem exinde adparet, quanta fuerit Hilarii Arelatensis, aliorumque cum eo convenientium Episcoporum moderatio, qui voluerunt quidem receptum suarum Provinciarum ritum de non repetenda baptismatis Chrismatione confirmare, ita tamen, ut aliarum Ecclesiarum ceremonias minime contemnerent, aut minus probarent, apud quas diversa consuetudo invaluerat; rati enim erant Ecclesiæ ex disciplinæ varietate nonnihil venustatis accedere. Atque his arbitror me consequutum fuisse intimam Arausicanorum Patrum sententiam, quam huc usque, quoad noverim, nemo ex Glossographis attigit, ut superius ajebam.

Ca.107. & 108. cau. 11. qu. 3.

Duo adhuc supersunt Gratiani fragmenta, quæ nomine Arausicani Concilii referuntur, videlicet canones 107. & 108. can. 11. q. 3. qui tamen nullo modo ad Arausicanum Concilium pertinent, licet ex eo laudentur apud Ivonem, & Burchardum. In Labbeana Collectione Venetæ editionis utrumque fragmentum descriptum est ad calcem Arausicani Concilii, eaque Collector testatur partim desumsisse ex Gratiano, partim ex alio codice librorum 16. capite 7. libri 11. ubi fuse describitur modus absolvendi excommunicatum adjectis pluribus orationibus, ad absolutionem ipsam spectantibus. Me tamen juvat altius repetere originem horum canonum. Itaque arbitror illorum auctorem fuisse Reginonem Prumiensem, cujus primum tempore, sæculo scilicet nono, quædam variarum rerum Ecclesiasticarum generales formulæ induci, ac componi cœperunt: Etenim ante Reginonem nullibi leguntur generaliter, & communiter præstitutæ formulæ excommunicationum, aut absolutionum, ne quidem apud Marculfum, qui eruditorum sententia paullo ante Reginonem suas formulas edidit. At Regino, postquam jussu Rathbodi Trevirensis Episcopi ad usum Diæcesis Trevirensis adornavit certam canonum Collectionem, in qua præcipua, & temporibus accommoda disciplinæ Ecclesiasticæ capita continerentur, prope finem libri 2. nimirum post caput 407. cum de excommunicatis nonnulla loquutus fuisset, varias voluit adjicere excommunicationum formulas, alias aliis terribiliores, alias aliis breviores, aut minus terrificas, quæ ad usum Trevirensis Diæcesis pro data occasione adhiberentur. Valde enim conveniens videbatur, ut certæ censurarum sive infligendarum, sive remittendarum formulæ publice proponerentur, quæ usu omnium reciperentur, quemadmodum similes postea ab aliis Ecclesiis compositæ fuerunt, atque in ritualibus, sive manualibus descriptæ. Itaque in cap. 409. lib. 2. Collectionis Reginonis incipit prior excommunicationis formula ab eodem Reginone composita, post quam hæc verba sequuntur: *Debent autem duodecim Sacerdotes Episcopum circumstare, & lucernas ardentes in manibus tenere, quas in conclusione anathematis, vel excommunicationis projicere debent in terram, & pedibus conculcare. Post hac Episcopus plebi ipsam excommunicationem communibus verbis debet explanare, ut omnes intelligant, quam terribiliter damnatus sit, & ut noverint,*

quod

quod ab illa hora in reliquum non pro Christiano, sed pro Pagano habendus sit .... Deinde Epistola Presbyteris per paraciam mittantur, continentes modum excommunicationis. Hæc sane illa eadem sunt, quæ Gratianus retulit in can. 106. cau. 11. qu. 3. quæ etiam retulit Ivo, & Burchardus ex Concilio Rothomagensi, quia non satis attenderant Reginonis Collectionem; cum enim in postremo Reginonis capite, antequam describantur formulæ excommunicationis, mentio fiat Concilii Rothomagensis, crediderunt Burchardus, & Ivo, sequentes etiam formulas Rothomagensi Concilio tribuendas esse. Ceterum hujus ritus germanus auctor erat ipse Regino, qui deinde & alias subdidit excommunicationum formulas, inter quas cap. 413. una habetur, quæ hunc habet titulum: *Excommunicatio Brevis*, atque his verbis exprimitur: *Canonica instituta, & sanctorum Patrum exempla sequentes, Ecclesiarum Dei violatores illos auctoritate Dei, & judicio Sancti Spiritus a gremio sanctæ Matris Ecclesiæ, & consortio totius Christianitatis eliminamus, quousque resipiscant, & Ecclesiæ Dei satisfaciant.* Quis non videat hanc formulam eandem esse, quam descripsit Gratianus in dicto canone 107. cau. 11. q. 3.? Post hæc subsequitur Regino in capite 414. hoc titulo: *Qualiter Episcopus reconciliet, vel recipiat excommunicatum.* Et in capite: *Cum aliquis excommunicatus, vel anathematizatus pœnitentia ductus veniam postulat, & emendationem promittit, Episcopus, qui eum excommunicavit ante januas Ecclesiæ venire debet, & duodecim Presbyteri cum eo, qui eum hinc inde circumstare debent, ubi etiam adesse debent illi, quibus injuria, vel damnum illatum est, & ibi secundum leges Divinas, & Humanas oportet damnum commissum emendari, aut si jam emendatum est, eorum testimonio comprobari. Deinde interroget Episcopus, si pœnitentiam juxta quod canones præcipiunt pro perpetratis sceleribus suscipere velit; & si ille terra prostratus veniam postulat, culpam confitetur, pœnitentiam implorat, de futuris cautelam spondet, tunc Episcopus apprehensa manu ejus dextera, eum in Ecclesiam introducat, & communionem, & societatem Christianam reddat. Post hæc secundum modum culpæ pœnitentiam ei injungat, & literas per Paraciam dirigat, ut omnes noverint eum societate Christiana receptum.* Hic est Canon Gratianeus 108. cau. 11. qu. 3. cui certa oratio ex Ritualibus illius ætatis adjecta fuit, quæ solebat ab Episcopo recitari tempore absolutionis, cum aliis bene multis, quæ referuntur apud Labbeum loco supra memorato. Non omittam etiam illud hoc loco admonere, quasdam hujusmodi excommunicationum formulas, atque inter ceteras illam, quæ a Gratiano describitur in dicto Can. 107. editas fuisse in editione Capitularium Regum Francorum Baluziana Tomo 2. pag. mihi 663. & sequentibus, quas ipsemet Baluzius testatur se ex antiquissimis Ecclesiarum MSS. Codicibus excerpsisse. Interea illud mihi sufficiat, demonstrasse eorum canonum auctorem, quos Gratianus ex editione Burchardi, & Ivonis deceptus falso ex Arausicano Concilio laudaverat: Quod si forte quispiam petat, quare apud recentiores istos Collectores fragmenta hujusmodi fuerint Concilio Arausicano tributa; ego sane non aliam rationem illis fuisse crediderim, quam quod forte hujusmodi formulas in eo codice descriptas invenerint, in quo præcipue Arausicani canones descripti fuerant, ac proinde arbitrati fuerint easdem ad Arausicanum Concilium etiam pertinere.

C A P U T XX.

De Concilio Vasensi.

Nomine Vasensis Concilii tria hæc apud Gratianum capita describuntur.

- *Can. 2. cau. 6. q. 2. redigendus ad exemplaria Concilii Vasensis anni 442.*
- *Can. 10. cau. 13. qu. 2. consonat cum exemplaribus Concilii Vasensis anni 442.*
- *Can. 15. cau. 13. q. 2. pertinet potius ad Concilium Nannetense.*

VAsione, sive Vasatis Civitate Galliæ Narbonensis, quam hodie Basas vocant, nonnulla celebrata fuisse Concilia testatissimum est apud Conciliorum Col-

Collectores, qui illorum acta, & can. referunt. Non una tamen omnium est de Vasensium Conciliorum numero opinio; duo enim alii, alii tria recensent, quorum deinde canones ita confundunt, ut qui primo in Concilio editi feruntur, legantur etiam in tertio, & secundo. Itaque qui tria recensent, scribunt primum celebratum fuisse circa annum 350. secundum anno 442. tertium anno 463. vel uti aliis placet, 529. Primo autem Concilio anni circiter 350. tria tantummodo capita tribuunt, quorum primum legitur in capite 4. Concilii Vasensis 2. & caput secundum, ac tertium leguntur in canone 3. & 4. Concilii Vasensis tertii. Sed hæc, ut videtur, opinio Vasensia magis confundit, ac perturbat concilia, quam distinguat. Propterea melius sentire videntur, qui duo tantummodo Vasensia Concilia numerant, aliud anni 442. aliud 463. vel 529. illo omisso, quod anno circiter 350. tribuitur. Neque vero satis difficile est rationibus illorum satisfacere, qui contra arbitrantur. Difficultas enim, quæ subesse potest iis, qui Concilium Vasense anni circiter 350. omittunt, oritur ex eo, quod in Concilio Arelatensi 2. can. 47. mentio fiat Concilii Vasensis, ac propterea tale Vasense Concilium affingendum videatur, quod Concilium secundum Arelatense præcesserit. Verum hæc difficultas nullius momenti est apud Sirmondum, & eos, qui Sirmondi Epocham Conciliorum sequuntur; Vir enim eruditus observavit Concilium Arelatense 2. celebratum fuisse post annum 442. ac forte etiam anno 452. iccirco canonem 47. Concilii ejusdem Arelatensis commode referri posse ad Concilium Vasense an. 442. nec esse ea de caussa antiquius aliud Concilium Vasense fingendum. Præterquam quod addi potest, canones Concilii Arelatensis 2. vulgatos non omnes Arelatensis ejusdem Concilii fuisse, sed tantum vigintiquinque priores, quemadmodum constare potest ex veteribus MSS. Codicibus a Labbeo, & eodem Sirmondo observatis; illos autem can. qui post vigesimumquintum Concilio subjecti sunt, pertinere ad aliud posterius Concilium; Quamobrem cum mentio Vasensis Concilii tantummodo habeatur in can. 47. ex iis, qui Arelatensi Concilio tribuuntur, necesse nullatenus est, ut tale Vasense Concilium fingatur, quod Concilium ipsum Arelatense præcesserit.

Ita præfatus de Conciliis Vasensibus, quorum canones vulgo proferuntur, arripio Gratiani fragmenta; & in primis can. 2. cau. 6. qu. 2., qui in Codicibus Gratiani dicitur depromtus ex can. 8. Concilii Vasensis I. Legitur autem in can. 8. Concilii Vasensis, quod diximus celebratum anno 442. sive illud primum appelletur, sive secundum. Num hoc Concilium Nationale totius Galliæ fuerit, an vero Provinciale, vel tantummodo Diæcesanum satis non constat, cum in editis Concilii exemplaribus nomina, & subscriptiones Episcoporum desiderentur. Si tamen conjecturis dandus est locus, facile suspicari possumus, idem Concilium fuisse Nationale totius Galliæ. Etenim decernitur in can. 1. de Episcopis Provinciarum omnium Galliæ, eorumque caussis discutiendis, quod sane nisi a Concilio totius Nationis generaliter decerni non poterat. Præterea in can. 6. ita legitur: *Placuit præterea accusandi licentiam etiam in nostri ordinis, si qua existit, levitate comprimere, ut se Episcopus* &c., quæ sane verba significant quamplures Episcopos ad illud Concilium convenisse, quod & clarius probatur ex Concilio VVormaciensis anni 868. can. 60., ubi scribitur decem, & octo Episcopos Vasensi huic Concilio interfuisse. Quamobrem gravis erit, & venerabilis hujus Concilii auctoritas, tamquam illius, quod totius Nationis fuerit, aut saltem plurium Galliæ Provinciarum. Ut autem luculentius explicemus sententiam dicti can. 2. cau. 6. qu. 2., operæ pretium erit duo ejusdem Concilii capita describere, scilicet can. 7., & 8., quorum unus ex alio pendere videtur. In can. 7. hæc habentur: *Placuit præterea accusandi licentiam etiam in nostri ordinis, siqua existit, levitate comprimere, ut se Episcopus siquem judicat abstinendum, & pro humiliatione, & correptione fratris assurgit, exorari a ceteris acquiescat, fratri, de quo agitur, correptione, & comminatione adhibita. Sin autem de crimine aliquem putet esse damnandum, accusatoris vice discutiendum sciat. Par est enim, ut qua uni probantur, probentur omnibus*; & in can. 8., unde excerptus est Gratiani canon: *Quod si se tantum Episcopus alieni sceleris consciam novit, quamdiu probare non potest, nihil proferat; sed cum ipso ad compunctionem ejus secretis correptionibus elaboret. Quod si correptus pertinacior fuerit, & se com-*

Can. 2. cau. 6. q. 2.

mu-

munioni publica ingesserit, etiamsi Episcopus in redarguendo illo, quem reum judicat, probationibus deficiat, indemnatus licet, ab iis, qui nihil sciunt, secedere ad tempus pro persona majoris auctoritatis jubeatur, ille, quamdiu probari nihil potest, in communione omnium, praterquam ejus, qui eum reum judicat, permanente. Ex his emendanda erunt Gratiani verba, quæ non satis cum canone ipso Concilii consonat. Notat ad hunc canonem Gabriel Albaspinæus in Galliis majorem reverentiam Episcopis fuisse delatam, quam delata fuerit in Africa, cum legeret aliter constitutum fuisse in can. 5. Concilii Carthaginensis, quod septimum appellant sub Aurelio anno 419., ibi: *Item placuit, ut si quando Episcopus dicit aliquem sibi soli proprium crimen fuisse confessum, atque ille negat, non putet ad injuriam suam Episcopus pertinere, quod illi soli non creditur. Et si scrupulo propria conscientia se dicit neganti nolle communicare, quamdiu excommunicato non communicaverit suus Episcopus, eidem Episcopo ab aliis non communicetur Episcopis, ut magis caveat Episcopus, ne dicat in quemquam, quod aliis documentis convincere non potest.* Sed venia dixerim Viri eruditi hæc duo Gallicanæ, & Africanæ Ecclesiarum capita diversa mihi videntur potius, quam contraria. Etenim in canone Vasensi tribuitur aliqua fides Episcopo asserenti, licet in probatione deficienti, quoties tamen Episcopus aliter, quam per voluntariam Rei ipsius confessionem reum judicaverit; at in canone Carthaginensi nonnihil detrahitur Episcopali judicio, quoties Episcopus idem, qui alias nullis probationibus reum criminis convincere posset, ex sola humilis, ac pœnitentis Rei confessione reum ipsum publice damnari postulat, quemadmodum ex ipsismet canonis verbis clarissime liquet. Quod itaque in Vasensi Concilio Episcopali auctoritati honor debitus exigere videbatur, non idem ipsum servandum erat in Carthaginensi Concilio, quoties Episcopi cujuspiam imprudentia esset improbanda. Hæc sane utriusque canonis interpretatio mihi vel eo magis adridet, quod asperum semper visum fuit, talem de Conciliis licet peculiarium Ecclesiarum ferre sententiam, ut unius canones canonibus alterius adversari videantur, ubi præsertim commode fieri potest, & servata utrobique Sanctorum Patrum mente, ac voluntate, quæ ut plurimum ex canonum verbis adparet.

Can. 10. cau. 13. qu. 2.

Can. 10. cau. 13. qu. 2. legitur non solum in exemplaribus ejusdem Concilii Vasensis anni 442. can. 4., verum etiam in can. 1. illius Vasensis Concilii, quod nonnulli celebratum asserunt anno 350., sed exinde novum argumentum habemus, ut concludamus Concilium illud anno 350. adtributum fictitium esse, & apocryphum Gallicanæ Ecclesiæ monumentum, ac propterea can. 10. Gratianeum pertinere tantummodo ad Concilium Vasense anni 442. Revera in fine hujus canonis ita habetur: *Unde & quidam Patrum hoc scriptis suis inseruit, congruente sententia, qua ait: amico quidpiam rapere furtum est, Ecclesiam vero fraudare sacrilegium.* Nomine *cujusdam Patrum*, hic sane nemo alius intelligi potest, quam S. Hieronymus, qui eam sententiam descripsit in Epist. 2. ad Nepotianum, cujus fragmentum habemus apud Gratianum in can. 71. cau. 12. qu. 2. At vero Hieronymus anno 350. adolescens adhuc erat viginti circiter annorum, nec tum aut Epistolam ad Nepotianum scripserat, nec poterat *cujusdam Patrum* nomine significari; proindeque nuper descripta verba ad nullum Concilium Vasense, aut quodvis aliud anno 350. celebratum referri possunt, utique tamen ad Concilium Vasense anni 442. Illud præterea ad hunc canonem est observandum, verba Gratiani consonare cum verbis Concilii Vasensis anni 442. juxta edita exemplaria, dummodo tamen principio ita legerimus: *Qui oblationes defunctorum Fidelium detinent, & Ecclesiis &c.* Hæc autem est constitutio illa Vasensis Concilii, quam superius diximus confirmatam in eo can. 47., qui tributus est Concilio Arelatensi II. anni circiter 452. juxta animadversiones Sirmondi, ubi sic legitur: *Secundum constitutionem Synodi Vasensis, quicumque oblationem fidelium suppresserit, aut negaverit, ab Ecclesia, cui fraudem fecerit, deponatur.*

Can. 15. cau. 13. q. 2.

Can. 15. cau. 13. qu. 2. jam observarunt Correctores Romani haberi in Concilio Nannetensi can. 6., sed Varensis, aut Vasensis Concilii nomen eidem adjectum non immutarunt adjecta ratione, quod forte in quodam Vasensi Concilio inveniri aliquando possit. Prudens sane observatio, quæ paullo frequentius in Gratianeis inscriptionibus erudito-

rum judicio erat facienda. Ceterum hac in re ego arbitror Concilii Varensis, seu Vasensis nomen ex errore fuisse adpositum in codicibus Gratiani, cum legendum potius esset Nannetense Concilium. Etenim etiam in recentioribus Burchardi Codicibus hic canon hodie refertur nomine Concilii *Hannetenُ*, in quam fortasse depravatam scriptionem incidentes posteriores Collectores facile potuerunt de *Varensi*, aut *Vasensi* Concilio intelligere, quæ Nannetensi Concilio tribuenda erant. Hinc in vulgatis Codicibus Ivonis laudatur idem canon ex utroque Concilio tum Vasensi, tum Nannetensi; Nannetensis enim Concilii nomen habetur in inscriptione canonis, & Vasensis ad marginem, forte ex eo, quod Ivo, aut quisquis alius decreti Collector Burchardi scriptionem non satis intellexisset. Hæc itaque animadvertens Gratianus in decreto Ivonis marginalem potius notam sequutus est, & Vasense, non Nannetense Concilium scripsit. Suo loco, ubi scilicet agemus de Concilio Nannetensi, canonem hunc 15. cau. 13. qu. 2. cum optimis Concilii ejusdem exemplaribus conferemus. Illud interea observavero, hunc eundem canonem legi apud Reginonem in lib. 1. de Ecclesiasticis disciplinis cap. 125. nomine Concilii Nannetensis, ubi tamen in §. *Probibendum* paullo aliter legitur, quam apud Gratianum, ibi: *Probibendum etiam secundum majorum instituta, ut in Ecclesia nullatenus sepeliantur, sed in atrio, aut in porticu aut exedra Ecclesiæ. Infra Ecclesiam vero, aut prope Altare, ubi Corpus Domini, & sanguis conficitur, nullatenus habeant licentiam sepeliendi.* Ex verbis hujusce canonis tria designantur loca, in quibus olim fidelium cadavera tumulari licebat, atrium videlicet, porticus, & exedra, licet tamen nonnulli pro illis verbis: *aut exedra Ecclesiæ*, in Concilii Nannetensis exemplaribus legendum velint: *aut extra Ecclesiam*. Non est cur recedamus a vulgata lectione, in qua exedræ mentio fit. Etenim atrii nomine venit spatium illud vacuum, quod remansit ex area, sive solo, in quo fuerat ædificata Ecclesia, atque hac significatione atrium Ecclesiam totam circumambit; quamquam apud nonnullos auctores Ecclesiasticos atrium potius sonet eam areæ partem, quæ proxima januis est, sive ante vestibulum, uti in lib. 4. Capitularium cap. 13., libro 1. legum Longobardarum tit. 9., & apud Anastasium Bibliothecarium in vita Sergii II., & in vita Doni Papæ, ibi: *Hic atrium B. Petri Apostoli superius, quod est ante Ecclesiam in quadriporticum magnis marmoribus stravit.* Porticum appellamus locum deambulationi aptum, veluti claustrum Ecclesiæ, seu Monasterii, quæ claustra hodie aliquibus in locis sita sunt ad latus Ecclesiarum, olim vero media constituebantur inter Ecclesiam, & vestibulum, vel etiam ad utrumque latus Templi, quemadmodum de Templo Tyrio testatur Eusebius lib. 10. Historiæ Ecclesiasticæ cap. 4. Hinc etiam Beda lib. 2. cap. 3. Historiæ Anglorum mentionem facit porticus Aquilonaris. Tandem exedra dicitur locus intra Ecclesiam constitutus circum muros adinstar menianorum, sive projectorum, aut etiam concava quædam loca sublimia ita constructa, ut quis in illis etiam sedens posset sacris adesse; neque enim in ipsa Ecclesia apud veteres cuiquam licebat sedere, sed sedendi locus tantum in menianis, vel projectis esse poterat. Itaque tria hæc loca sepulturis fidelium accommodata esse poterant, dummodo tamen unusquisque abstineret a sepulturis intra Ecclesiam faciendis. At posteaquam non solum in menianis, & projectis, sed etiam in inferiore Ecclesiæ parte, sive Ecclesia ipsa sedere fidelibus licuit, inductum quoque est, ut quemadmodum olim in exedris, ita deinceps etiam in Ecclesia ipsa fidelium cadavera tumularentur, dummodo tamen sepultura non fieret in locis Altari proximis, quemadmodum etiam hodiernis consuetudinibus, & canonibus receptum est, ac probatum.

CA-

CAPUT XXI.

De Concilio Hibernensi.

Unicum est nomine Concilii Hibernensis fragmentum apud Gratianum, Can. 5. dist. 82. ab imperito quodam, & obscuro Auctore compositum.

Conciliorum Hibernensium nomen vix in Ecclesiasticis monumentis legitur. Apud Labbeum tom. 4. Venetæ Editionis pag. 433., & seqq. referuntur quidem duo hujus nominis Concilia ad annum 450. (quod in caussa fuit, cur de Hibernensi Concilio, quod Gratianus laudat, hoc in capite verba facerem) verum nihil omnino in eisdem continetur, ad quod referri possit Gratianeus can. 5. dist. 82., nisi forte respicere velimus can. 28. Concilii prioris, ubi agitur de Clerico excommunicato ad pœnitentiam revocando his verbis: *Si quis Clericorum excommunionis fuerit, solus (non in eadem domo cum fratribus) orationem faciat, nec offerre, nec consecrare licet, donec se faciat emendatum, qui si sic non fecerit, dupliciter vindicetur*. Verum hæc adhuc procul omnino distant a Gratianeo fragmento; neque alibi, licet solertissime quæsierim, apud Collectores Conciliorum, non solum in Hibernensibus, sed neque in aliis Conciliis simile quidpiam reperire potui; quamobrem facile locum dedi jampridem conceptæ suspicioni, qua adducebar, ut putarem caput istud ab imperito quodam, & obscuri nominis Auctore confectum esse, atque nomine Concilii alicujus falso suppositum. Romani Correctores fatentur in vetustis Gratiani exemplaribus laudatum fuisse canonem nomine Concilii Gangrensis; quia vero in Concilio Gangrensi minime legebatur, a se emendatam fuisse Gratiani scriptionem, & loco Concilii Gangrensis suppositum fuisse Concilium Hibernense. Num omnes hujusmodi emendationem probaverint, prorsus ignoro: Etenim si nomen Concilii Gangrensis immutandus erat, quod canon in Gangrensi Concilio non haberetur; quibusdam etiam videri facile poterit, nec fuisse quidem supponendum nomen Concilii Hibernensis, cum in omnibus editis huc usque Hibernensibus Conciliis desideretur. Sed habent Romani Correctores, quod adferant ad ostendendam emendationis necessitatem, aut convenientiam. Ajunt enim illi apud Polycarpum, & in alio libro pervetusto, in quo multi sunt canones pœnitentiales, idem fragmentum referri *ex Theodoro Archiepiscopo Hibernensi*. Hæc quidem ratio meo judicio valeret magis, quoties aut Polycarpus, aut Auctor illius libri pervetusti magis integræ, ac spectatæ fidei essent, quam fuerit Gratianus. Sed vereor ne forte eadem ratione, ceteris paribus, emendandus esset ex Gratiani codice codex Polycarpi, qua emendatus fuit codex Gratiani ex codice Polycarpi. Deinde vero, si apud alios Collectores legitur: *ex Theodoro Archiepiscopo Hibernensi*; apud Gratianum vero: *ex Concilio Gangrensi*, nemo videt, cur, si Gratiani Codex ex aliorum collectionibus sit emendandus, ita legatur: *ex Concilio Hibernensi*, & non potius, *ex Theodoro Archiepiscopo Hibernensi*. Itaque etiam post Romanam Correctionem canon Gratianeus adhuc in ancipiti hæret, nec adparet, ad quemnam locum, & ad quem Auctorem ille sit referendus; nec enim, si de vetustissimo codice pœnitentiali agamus, quem Correctores Romani commemorant, ille adeo vetustus erit, ut non ex Polycarpo describi potuerit; aut si de Polycarpo loquamur, cum initio duodecimi sæculi, & eodem obscurissimo tempore, quo Gratianus collectionem suam adornaverit, vir non satis excultus, cujus etiam collectio parum apud unumquemque valuit, tanta non erit ipsius auctoritas, ut in hac re eidem potius morem gerere debeamus. Itaque illud verosimilius erit, si concludemus hujus fragmenti inconcinni, atque incompositi Auctorem esse obscurum quendam hominem, & quidem sæculi 10., aut 11., qui novam quandam disciplinam inducere voluerit, & nomine alicujus Concilii veteris ad conciliandam suæ sententiæ auctoritatem evulgare. Atque id ego facile demonstrabo. Statuitur in eo capite, Sacerdotes in fornica-

nicationis crimina lapsos olim quidem deponendos fuisse juxta canones Apostolorum; hodie vero exactis legitimæ pœnitentiæ per constituta tempora gradibus in pristinum gradum restitui auctoritate Sylvestri, Clementis, & Callixti Pontificum Maximorum. Tria ibidem menda manifestissima, ex quibus & ausus inferendus, aut imperitia supina redarguitur Auctoris. Primo enim non aliud ad rem suam adducit, quam apocrypha monumenta, Apostolorum canones, a quibus tamen recedendum esse existimat, acta S. Sylvestri, Epistolas Clementis, & Callixti, quæ omnia ab eruditis tanquam veteribus illis Patribus falso tributa, rejiciuntur, quibus tamen Auctor ejusdem Canonis prorsus adhærendum existimat. Secundo eadem supposititia monumenta, quæ ad rem suam commemorat, ita flectit, & detorquet, ut aliam prorsus eisdem sententiam affingat. Tertio demum ex omnibus ita concludit, ut diuturnæ disciplinæ ecclesiasticæ usque ad sæculum duodecimum productæ penitus adversetur. Sigillatim hæc omnia sunt observanda.

Et quidem in primis res per se jam liquet, ubi de canonibus Apostolorum, de actibus S. Sylvestri, item de Epistolis Callixti, & Clementis agatur; hæc enim tamquam supposititia decreta ad assequendam primorum Ecclesiæ temporum doctrinam parum, aut nihil omnino conducunt, ne dixerim a veterum ipsorum disciplina plurimum recedunt. Propterea jam redarguendus est ejusdem capitis conditor, qui aliud nesciverit in illud referre, quam quod ex Mercatoris officina, aut aliis similibus depromserit.

Alterum autem me magis movet, quod videlicet ea ferme omnia, quæ imperitus hujusmodi Auctor ad rei suæ probationem adduxit, licet supposititia, eam sententiam minime exhibeant, quam ceteroquin ipse ex illis expressit. De sententia canonum Apostolicorum nihil dixero; etenim Auctor profitetur se a disciplina in illis constituta recedere, sed adhærere potius Sylvestro, Callixto, & Clementi Pontificibus Maximis. Bone Deus! Quis capere poterit hujusmodi emblemata? quasi jam prioribus sæculis adversatus fuerit Apostolicæ disciplinæ non solum Sylvester, qui quarto sæculo floruit, aut Callixtus, qui secundo, verum etiam ipsemet Clemens, Apostolicus Vir, & Apostolorum Discipulus, per quem ipsimet canones apostolici evulgati fuisse feruntur. Sed accedamus propius ad eas, quæ in eo capite describuntur, sententias. Ait Auctor canonis in principio: *Si Presbyter fornicatus fuerit*, eum juxta canones apostolicos deponi debere. Id verum est, referturque ad can. 25. ex apostolicis, qui juxta Dionysium Exiguum hæc habet: *Episcopus, aut Presbyter, aut Diaconus, qui in fornicatione, aut perjurio, aut furto captus est, deponatur, non tamen communione privetur: Dicit enim scriptura, non vindicabit Dominus bis in idipsum.* Et quidem hæc disciplina in Ecclesia perduravit duodecim fere integris sæculis, ut inferius demonstrabo. Sed prosequitur Auctor canonis, inquiens, aliud docuisse Sanctum Sylvestrum, aliud Clementem, aliud Callixtum, sancientes, ut si pœnitentiam per decem annos Presbyter egisset, illa completa in suo gradu, & ordine perseveret. Ubi Sanctus Sylvester laudatur, referuntur hæc ad can. 19. Concilii Romani II., quod a Sylvestro celebratum dicunt anno 324. Ita ibidem legitur: *Nemo enim Presbyter a die onus Presbyterii sumat conjugium, ut etsi neglecto egerit, decem annis eum privari honore. Quod si quis contra hunc Chirographum præsentem, ac publice egerit dictum, condemnetur in perpetuum.* Nihil hic dixero de auctoritate hujus Synodi, de qua suo loco jam egimus. Illud liquet statim, sententiam hanc non ad fornicationes, sed ad conjugia pertinere, quæ si Sacerdotes inivissent, multo mitiore pœna afficiebantur, quam si fornicati fuissent. Atque hoc lucem accipit a Concilio Neocæsareensi, in quo ita legitur can. 1. *Presbyter si uxorem duxerit, ordine suo moveatur, si autem fornicatus fuerit, vel adulterium commiserit, penitus extrudatur, & ad pœnitentiam deducatur.* Quæ verba collata cum memorato capite Synodi Romanæ, quæ Sylvestro tribuitur, clare significant, restitui post decennium Sacerdotes illos in gradum suum, qui matrimonia contraxerint, non vero qui in fornicationem inciderint, quemadmodum exponit Auctor dicti Gratianei canonis quinti. Quod si forte Auctor ejusdem canonis, ubi Sylvestrum laudavit, laudare voluit Nicæni Concilii decreta sub S. Sylvestro edita, specialiter vero can. 12., ubi dicitur lapsos post decennii pœnitentiam reparari, rursus agnosco ad aliam omnino, & diversam speciem respexis-

pertisse: Etenim lapsorum nomine non veniunt in Niceno Concilio Sacerdotes incontinentes, sed illi, qui post susceptum Baptisma apud Ethnicos, a quibus nuper abierant, rursus defecerant, aut apud alios Christianæ Fidei adversarios. At vero alia de laicis erat, alia de Clericis pœnitentibus disciplina: illi enim facilius recipiebantur in fidelium numerum, dummodo veræ pœnitentiæ signa ostendissent; at Clericis eundem honorem reddere non facile consueverunt veteres Patres post gravissima crimina, ea præsertim, quibus indicta erat publica pœnitentia. Simili modo Clementis Pontificis Epistola (quæ tamen falso Clementi adtribuitur) in alium omnino sensum detorta fuit. Est Epistola secunda, in qua hæc leguntur: *Ad Dominica autem Mysteria tales eligantur, qui ante ordinationem conjuges suas non noverint,*) alii legunt: *conjuges suas noverint*). *Quod si post ordinationem Ministro Altaris contigerit proprium invadere cubile uxoris, sacrarii non intret limina, nec Sacrificii portitor fiat . . ., ostia forinsecus claudat, minora gerat officia &c.* Hæc porro omnia non de Sacerdotibus, sed de Diaconis, qui Ministrorum nomine designantur, concepta sunt; deinde non de fornicatione ibidem agitur, sed de usus conjugii, cui ratione Clericorum majorum levior, quam fornicationi imposita fuit apud veteres Ecclesiæ Patres, & imponi debuit pœnitentia. Forte magis rei propositæ conveniret Callixti Papæ Epistola, si vere Callixti esset, quam etiam idem canonis Auctor explicat. Est Epistola 2. ad omnes Galliarum Episcopos, in cujus capite ultimo hæc habentur: *Errant, qui putant Domini Sacerdotes post lapsum, si condignam egerint pœnitentiam, Domino ministrare non posse, &c.* Verum si totius Epistolæ sententia perpendatur, constabit, non quæri eo in loco, num Sacerdotes post lapsum restitui peracta pœnitentia solerent, sed potius num restitui possent per claves Ecclesiæ. Agebatur itaque de ecclesiastica auctoritate, non de disciplina: Ita enim ibidem subditur: *Et ipsi, qui hoc putant, contra Ecclesiæ claves disputant.* Aliud porro est dicere Ecclesiam non consuevisse Sacerdotes lapsos restituere in gradum, aliud non potuisse restituere. Præterea in hac eadem Epistola non de Sacerdotibus incontinentiæ deditis specialiter agitur, sed de lapsis, quorum nomine apud veteres illi intelligebantur passim, qui metu persecutionum fidei renunciaverant, cum quibus humanius aliquandiu actum fuisse veterum monumenta testantur. Ceterum cum incontinentibus Clericis severior semper, & asperior fuit hac in parte canonum disciplina; verebantur enim veteres Patres, ne Clericus semel incontinens etiam post pœnitentiam se pristinis sceleribus rursum macularet.

Jam vero postremo loco demonstrandum est, a primis Ecclesiæ sæculis obtinuisse usque ad duodecimum, ut Clerici semel in incontinentiam lapsi minime amplius post depositionem restituerentur in Clerum. Huc sane loci possent illa omnia referri, quæ probant Clericos semel pœnitentiæ addictos, sive in pœnitentium ordinem detrusos non potuisse amplius ad Clericorum officia adspirare, ne Sacerdotium minus honorabile ceteris haberetur; indecorum enim videbatur ministrare illos, quos populus gravissimis sceleribus aliquando fuisse inquinatos agnosceret. Hæc sane facile unusquisque invenire poterit apud eruditos illos, qui de hac re fusius disputarunt, atque aliis in locis commodius adferam. Tantum hic nonnulla tradam, quæ specialiter de Clericis incontinentibus expressa sunt. Et primo quidem priorum sæculorum disciplinam clare ostendit canon ille Concilii Neocæsareensis, quem superius laudavi, ac descripsi; ibi enim, postquam discrimen agnitum est inter Clericos conjugia appetentes, & Clericos fornicantes, illis quidem indicta pœna est decem annorum, ut scilicet per decem annos a sacris Altaribus abstinerent; illi vero perpetuo ab ecclesiasticis officiis exclusi sunt. Facit præterea ad hanc eandem rem memoratus vigesimusquintus canon ex Apostolicis, qui licet vere Apostolis non sit tribuendus, non est tamen dubitandum, quin contineat ecclesiasticam priorum temporum disciplinam. Huc adferri etiam possent can. 1. cum sequentibus quamplurimis dist. 80. apud Gratianum, ex quibus sex priorum Ecclesiæ sæculorum consuetudo ecclesiastica dignoscatur. Nono etiam Ecclesiæ sæculo idipsum viguisse patet ex Decreto Nicolai Papæ, qui in titulo de Presbyteris hæc habet: *Sacerdotes si in fornicationis ceciderint laqueum, & criminis manifestus, sive ostensus sit actus, Sacerdotii honorem habere non possunt se-*

cundum canonicæ institutionis auctoritatem. Concilium Moguntinum anni 888. can. 19. de eisdem Sacerdotibus incontinentibus statuit, *ut ab Ecclesiastico removeantur Officio*; sæculo autem 11. habemus clarissimam Concilii Turonensis anni 1060. definitionem, quæ legitur in can. 6. de Presbyteris incontinentibus, *ut nullam restitutionis in pristino gradu veniam sibi reservasse cognoscant*. Quæ cum ita sint, perspicua res erit can. 5. dist. 82. imperiti cujuspiam Auctoris esse, qui voluerit nomine cujusdam Concilii temerario ausu evulgare, quod non solum ex apocryphis documentis describebat, verum etiam, quod adversus monumentorum, quæ afferebat, fidem ipsemet adversus receptam Ecclesiæ disciplinam novum inducere moliebatur, studio forte privatæ cujuspiam caussæ, idest ut sive suis, in quæ inciderat, sive alienis delictis patrocinium imponderet.

C A P U T XXII.

De Concilio Chalcedonensi.

Ex Concilio Chalcedonensi plures Canones a Gratiano laudantur, quos ego in triplicem ordinem dividam; alii enim sunt ex Actionibus Synodicis depromti; alii ex Canonibus ad disciplinam ecclesiasticam stabiliendam, vel confirmandam ibidem constitutis; alii demum nomine quidem Chalcedonensis Concilii a Gratiano inscribuntur, sed revera in Chalcedonensi eadem Synodo non habentur.

Ex Actionib. Synodicis.

- Can. 2. *dist.* 96. *convenit omnino cum sententia Marciani.*
- Can. 3. *dist.* 96. *supplendus ex integra Concilii sententia.*

Ex Canonibus in actione 15. constitutis. *Incerta fere omnes auctoritatis.*

- Can. 6. *dist.* 18. *consonat etiam cum canone* 5. *Concilii Niceni I.*
- Can. 15. *dist.* 32. *consonat cum canone* 10. *Laodiceno, & 27. ex Apostolicis.*
- Can. 2. *dist.* 70. *consonat cum can.* 15. *Concilii Niceni.*
- Can. 4. *dist.* 71. *vere tribuendus Chalcedonensi Concilio.*
- Can. 7. *dist.* 71. *consonat cum antiquissima disciplina.*
- Can. 2. *dist.* 75. *consonat cum antiquissima disciplina.*
- Can. 26. *dist.* 86. *tribui jure potest Concilio Chalcedonensi.*
- Can. 4. *dist.* 89. *conferendus cum can.* 21. *cau.* 16. *q.* 7.
- Can. 1. *dist.* 101. *ex Historia Concilii explicandus.*
- Can. 8. *cau.* 1. *qu.* 1. *paullo varius in diversis exemplaribus.*
- Can. 49. *cau.* 2. *qu.* 7. *consonat cum veterum Conciliorum Canonibus.*
- Can. 26. *cau.* 7. *qu.* 1. *consonat cum canonibus Concilii Antiocheni.*
- Can. 21. *cau.* 11. *qu.* 1. *ab Anatolio compositus ex industria.*
- Can. 23. *cau.* 11. *qu.* 1. *idem est cum can.* 21. *cau.* 11. *q.* 1.
- Can. 46. *cau.* 11. *qu.* 1. *ab Anatolio ipso ex industria compositus.*
- Can. 43. *cau.* 12. *qu.* 2. *referendus ad veterum canonum doctrinam.*
- Can. 12. *cau.* 16. *qu.* 1. *vere Chalcedonensi Concilio tribuendus.*
- Can. 17. *cau.* 16. *qu.* 1. *Chalcedonensium Patrum menti conformis.*
- Can. 1. *cau.* 16. *qu.* 3. *ab Anatolio, & Eustatio ex industria compositus.*
- Can. 21. *cau.* 16. *qu.* 7. *idem est cum can.* 4. *dist.* 89.
- Can. 10. *cau.* 18. *qu.* 2. *referendus ad can.* 12. *cau.* 16. *q.* 1.
- Can. 4. *cau.* 19. *qu.* 3. *videtur consonare cum canonibus Concilii Antioch.*

Can. 3.

Ex Canonibus in actione 15. constitutis. *Incertæ fere omnes auctoritatis.*

- *Can.* 3. *cau.* 20. *qu.* 3. *maxime consonat cum veteri disciplina.*
- *Can.* 2. *cau.* 21. *qu.* 1. } *ex eodem can.* 10. *depromti sunt.*
- *Can.* 3. *cau.* 21. *qu.* 2. }
- *Can.* 1. *cau.* 21. *qu.* 3. *idem est cum can.* 26. *dist.* 86.
- *Can.* 14. *cau.* 25. *qu.* 1. *consonat cum vulgatis canonum exemplaribus.*
- *Can.* 12. *cau.* 27. *qu.* 1. *falso adscriptus Triburiensi Concilio.*
- *Can.* 22. *cau.* 27. *qu.* 1. *idem est cum can.* 12. *cau.* 27. *q.* 1.
- *Can.* 23. *cau.* 27. *qu.* 1. *forte recentioribus Constitutionibus accommodatus.*
- *Can.* 1. *cau.* 36. *qu.* 2. *consonat cum interpretatione Dionysii Exigui.*

Ex fragmentis falso Concilio Chalcedonensi adscriptis.

- *Can.* 2. *cau.* 30. *qu.* 4. *spectat potius ad aliquod Concilium Gallicanum, vel ad aliquod pœnitentiale* 8. *aut* 9. *sæculi.*

TAnta non est apud omnes canonum Chalcedonensium auctoritas, ut sine discrimine vim Ecclesiasticæ legis generalis obtinuerint. Etsi enim ipsum Chalcedonense Concilium Œcumenicum sit, imo inter ea Concilia recenseatur, quorum talis habebatur apud veteres Patres ratio, ut sanctis ipsis quatuor evangeliis compararetur; non tamen omnia, quæ in eodem Concilio aut gesta, aut statuta sunt, generaliter in Ecclesia recepta fuerunt, sed quædam aut non admissa, aut reprobata, vel etiam aliquando retractata; proindeque hodie, ubi de canonibus Chalcedonensibus vulgatis agitur, non aliter illi tamquam generales Ecclesiæ leges agnoscendi erunt, nisi cum ex aliis subsequentibus Conciliis, vel alio quocumque Ecclesiæ suffragio probati fuerint, ac confirmati. Hæc ut clare, perspicueque percipiantur, expendenda erat brevis quidem, sed accurata Chalcedonensis Concilii ratio.

Post damnatam in Concilio Ephesino Nestorii hæresim, & postquam definitum est in Christo Domino unam tantum esse Personam, eamque divinam, nova, & ex adverso antiquæ hæresi opposita emersit hæresis Auctore Euthyche, seu, ut alii vocant, Euthychete Archimandrita, qui non aliter percipere potuit in Christo unam esse Personam, nisi & unicam Naturam in eodem fuisse assereret. Et quidem hæc opinio Viri apud orientales spectatissimi quamplures occupaverat, ut res indigere videretur Concilio Generali, in quo fidei dogma declararetur. Urgebat etiam Dioscori Alexandrini Patriarchæ imprudentia, ne audaciam dixerim, qui, ut erat improbus, & scelestissimus, indignus propterea, qui Sancto Cyrillo successisset in Episcopatu, facile se Euthychi junxit, indicto Concilio, ubi omnia per vim, & metum accito etiam militum exercitu peracta sunt, ejectis Sedis Apostolicæ Legatis, pluribus Episcopis interfectis, Euthychis hæresim, quasi veram fidem, recepit, eosque omnes anathemate perculit, qui aliter sensissent, quam sentiret Euthyches. Agnovit plurimum interesse ecclesiasticæ rei, si generale Concilium convocaretur, Imperator Marcianus, cui & piissima ejus uxor Pulcheria morem gerebat, imo etiam vires hortando addebat; qui proinde ad Sanctum Leonem Pontificem Maximum misit Epistolas, postulans, ut ejus auctoritate Synodus Episcoporum indiceretur. Non moratus est Pontifex Maximus Leo, communique omnium consensione celebrata Synodus est anno 451. primum in Nicæa Bythiniæ, deinde vero ob quasdam subortas difficultates, & quidem re integra, translata est, consentientibus universis, in Urbem Chalcedonem. Videlicet cum Imperator oporteret adesse Concilio, ipse vero ob temporum quædam adjuncta procul ab Urbe Constantinopolitana abire non posset, is selectus fuit Concilii locus, qui non longe ab eadem Urbe Constantinopoli situs esset. Convenerant illuc sexcenti, & triginta Episcopi, præsidentibus tamquam Legatis Magni Leonis Paschasino, & Lucentio Episcopis, & Bonifacio

po clanculum, & furtim prodierunt, item clam fuerunt a seditiosis ut plurimum Episcopis confirmati, & quorum aliquibus Legati Pontificii postea restiterunt, imo etiam ex quibus pax Ecclesiastica disrupta est, atque orta fuit occasio, unde hoc Concilium Chalcedonense integre non probaretur Pontificum Maximorum auctoritate. Nihilotamen minus ego non iverim inficias quosdam ex dictis Canonibus vim maximam obtinuisse apud viros Ecclesiasticos, quod quidem non statim ab initio contigit, sed tum demum cum in aliis Conciliis confirmati fuerant, aut etiam in publicas canonum collectiones relati: aut apparuit in illis aliorum veterum canonum disciplinam in aliis etiam Conciliis stabilitam contineri. Plures ex Collectoribus, praesertim latinis omiserunt tres canones posteriores, ex eo quod dicti can. 28. sententia latinis omnibus displicuerit, numerantibus tantummodo can. 27. Chalcedonenses. Praeterea observandum est in hisce canonibus aliqua contineri, quae ad praecedentes ejusdem Concilii actiones pertinent, quod forte ex industria Anatolius fecit, ut facilius Episcoporum apud se remanentium suffragia captaret. Atque in istis, ubi Prioribus Synodicis actionibus conformes sunt, major sane prudentiorum judicio agnosceretur auctoritas.

Haec omnia necessario observanda erant, antequam deveniretur ad explicanda singula Gratiani fragmenta ex Chalcedonensi Concilio laudata; ne forte capitibus omnino confusis eadem omnibus inesse vis, & potestas videretur. Exordior itaque ab iis, quae non ab Anatolio dissidente edita sunt, sed pertinent ad Synodicas actiones.

De Canonibus depromtis ex actionibus Synodi Chalcedonensis.

Can. 2. dist. 96. Hujusmodi est in primis can. 2. dist. 96., qui legitur in actione 6. principio, suntque verba, quibus Marcianus Imperator alloquutus est Episcopos omnes, eos monens, ut sine ulla formidine fidei dogmata definirent. Cum enim in Ephesino Conciliabulo, quod paullo antea Dioscorus convocaverat, intervenissent quamplures militares viri, quorum impetu, & vi, procurante ipso Dioscoro, universi Episcopi aut in fugam acti sunt, aut ad iniqua subscribenda capitula compulsi, aut etiam ferro caesi, ne Chalcedonenses Patres similia quaedam perhorrescerent, optimum duxit, & maxime opportunum Marcianus, qui ad Concilium venerat, blandis verbis eosdem admonere, & de fidei suae integritate, bonoque animo erga stabilienda dogmata religionis reddere certiores. Ejus igitur haec verba fuerunt: *Remotis itaque studiis, ablatis patrociniis, cessante avaritia cunctis veritas innotescat. Nos enim ad fidem confirmandam, non ad potentiam aliquam exercendam exemplo religiosissimi Principis Constantini Synodo interesse voluimus, ne vel ulterius populi pravis suasionibus separentur.* Paullo aliter haec leguntur apud Gratianum in dicto can. 2., verborum varietate proficiscente potius ex diversitate interpretum Graecae eloquutionis, quam ex diversitate sententiarum.

Can. 3. dist. 96. In eadem actione 6. prope finem legitur can. 3. dist. 96., ubi scilicet iis omnibus peractis, quae ad definitionem fidei spectabant, Marcianus optavit, ut non statim dissolverentur sacra comitia, sed ut quaedam adhuc disciplinae Ecclesiasticae capita decernerentur. His autem verbis inter cetera Patres Concilii alloquutus est Imperator: *Quaedam capitula sunt, quae ad honorem vestrae reverentiae vobis servavimus, decorum esse judicantes, a vobis haec regulariter potius formari per Synodum, quam nostra lege sanciri.* Obscura sane quodammodo videretur concisi hujus Gratianei fragmenti interpretatio, nisi sub oculis subjicerentur, quae nomine quorundam capitulorum Marcianus intellexerit, quae potius per Synodum formarentur, quam sancirentur Imperiali lege. Porro sunt haec tria: primum, ut nemo aedificare posset Monasterium, nisi ex Episcopi voluntate, aut nemo aedificaret Ecclesiam in alieno solo, nisi Domino ejusdem soli consentiente. Alterum est, ne Clerici rebus saecularibus incumbant, praesertim vero ne fiant praediorum conductores, aut domuum Laicorum dispensatores. Postremum est, ne Clerici ab Ecclesia, cui addicti semel sunt, ad alia loca divertant, neve Episcopi divertentes alienos Clericos in propria Diaecesi suscipiant. Haec autem Capitula omnia universa Synodus confirmavit, quemadmodum ex integra actione Concilii constare potest. Et quidem re ita clare, perspicueque explicata, jam liquet exinde, quo spectet memorata Marciani sententia in dicto canone 3. dist. 96.

De

De Capitibus, depromtis ex iis canonibus qui editi sunt in actione 15.

Multo plura capita Gratianus descripsit ex iis canonibus, quos privato studio ob dolum & fraudem furtim probandos nonnullis Episcopis proposuit Anatolius Constantinopolitanus, quemadmodum superius diximus, quorum propterea qualis esse auctoritas debeat generatim observavimus. Ex his est canon 6. dist. 18., cujus tamen sententia venerabilis esse debet ex eo, quod in illo renovata fuerit vetus illa Nicæni Concilii sanctio, qua statutum erat, ut Concilia quotannis duo celebrarentur in singulis Provinciis. Plures sunt ejus canonis interpretationes, quæ tamen omnes unam exhibent, eandemque sententiam. Unam hic tantummodo referam antiquissimam, quæ est Dionysii Exigui, his verbis expressam. *Pervenit ad aures nostras, quod in Provinciis statuta Episcoporum Concilia minime celebrentur, & ex hoc plurima negligantur Ecclesiasticarum causarum, quæ correctione indigeant. Decrevit itaque Sancta Synodus secundum canones Patrum bis in anno Episcopos in idipsum in unaquaque Provincia convenire, quo Metropolitanus Antistes probaverit, & corrigere singula, si qua fortassis emerserint. Quicumque vero non advenerint Episcopi, residens autem in suis civitatibus, & hoc, dum in sua incolumitate consistunt, omnique inexcusabili, & necessaria occupatione probantur liberi, fraterne corripiantur affectu.*

Can. 6. dist. 18.

Can. 15. dist. 32. legitur in can. 14. ex Chalcedonensibus, & quidem juxta interpretationem Dionysii Exigui. Gratianus tantum ibidem retulit primam ejusdem canonis partem, in qua definitur Cantores & Psalmistas, ubi uxores ducere ipsis permittitur, a conjugiis alterius sectæ mulierum abstinere debere. Consonat id cum Laodiceno can. 10., cujus hæc verba sunt: *Quod non oportet indifferenter apud Ecclesiasticos fæderæ nuptiarum hæreticis suos filios, filiasque conjungere*, ex quibus patet & hunc Anatolii canonem veteri disciplinæ Ecclesiasticæ esse conformem. Forte difficultatem movere apud quospiam poterunt ea verba canonis Chalcedonensis: *In quibusdam Provinciis*; quasi deduci exinde possit olim apud Græcos diversam viguisse disciplinam, ut in quibusdam Provinciis liceret Lectoribus, & Psalmistis conjugia contrahere, quod in aliis Provinciis non liceret. Sane in canonibus, qui vulgo Apostolici nuncupantur, can. 27. generatim permissa conjugia videntur Lectoribus, & Cantoribus, nec in tota antiquitate monumentum ad paret, ex quo deducatur, in quibusdam Provinciis eadem fuisse interdicta. Balsamon expendens verba canonis Chalcedonensis ita scribit: *In nonnullis quidem, ut est verosimile, Provinciis Lectoribus, & Cantoribus permittebatur matrimonia contrahere, in nonnullis autem id eis præter rationem prohibebatur.* At venia Balsamonis, non est hoc interpretem agere, sed potius Ecclesiasticarum quarundam Provinciarum usum, quem ipse supponebat, omnino carpere, & in illum veluti rationi contrarium declamare. Ego arbitror vetusta ætate generatim obtinuisse in omnibus Provinciis, ut Lectores, & Psalmistæ possent matrimonia contrahere; at auctorem canonis Chalcedonensis asseruisse id *in quibusdam Provinciis* vigere, non ut significaret contrariam aliarum Provinciarum consuetudinem; sed potius ut doceret id in quibusdam Provinciis permissum esse lege peculiari, & expressa, indicans ea ratione laudatum canonem Concilii Laodiceni, aut can. 27. ex Apostolicis, qui omnes canones non in generalibus, sed in Provincialibus Conciliis editi fuerant.

Can. 15. dist. 32.

Can. 1. dist. 70. pertinet ad can. 6. ex Chalcedonensibus, quem Dionysius Exiguus ita interpretatus est. *Nullum absolute ordinari debere Presbyterum, aut Diaconum, nec quemlibet in gradu Ecclesiastico, nisi specialiter Ecclesia Civitatis, aut possessionis, aut Martyrii, aut Monasterii; qui ordinandus est, pronuncietur. Qui vero absolute ordinantur, decrevit Sancta Synodus, irritam haberi hujuscemodi manuus impositionem, & nusquam posse ministrare ad ordinantis injuriam.* Consonant hæc omnino cum vetere disciplina, juxta quam generatim nemo ex Clericis extra Ecclesiam suam vagari poterat, cui ab initio adscribendus erat, quemadmodum deducitur ex can. 15. Concilii Nicæni, eodem fere modo, quo etiam hodie nemo Episcopus ordinatur, nisi qui certæ Episcopali Ecclesiæ præsidere debeat. Hic quidem mos posterioribus Ecclesiæ sæculis paullo exolevit, sed, quoad fieri potuit, renovatus est per Concilium Tridentinum sess. 23. cap. 16. de reformat. Porro si respiciamus ad verba memorati canonis Chal-

Can. 1. dist. 70.

Chalcedonensis, agnoscemus, quadruplicem olim fuisse Ecclesiam, cui Clericus adscribi potuisset; & primo erat Ecclesia *Civitatis*, ea scilicet, quam hodie Cathedralem Ecclesiam appellamus: secundo Ecclesia *possessionis*, seu, quemadmodum alii ex Græco textu interpretantur, *Ecclesia pagi*, quæ Ecclesia eadem est cum Ecclesia Parochiali uniuscujusque loci extra urbem siti, quemadmodum perspicue liquet ex can. 1. cau. 16. qu. 5., ubi rusticæ Parochiæ, & possessiones promiscue sumuntur. Ex quibus adparet toto cœlo aberravisse a germana sententia canonis Glossographum, qui ad vocem illam *possessionis* ita animadvertit: *idest si ordinatur ad titulum Patrimonii*, quasi Chalcedonensis Concilii tempore invecta jam fuisset Clericalium Patrimoniorum disciplina, quorum originem vix a sæculo 11. repetendam esse vel hospites in sacra jurisprudentia noverunt. (Ita solet usuvenire ut plurimum canonum interpretibus illis, qui veteres canones non juxta veterum mores explicant, sed student potius suis temporibus accommodare, cum non aliud sciant, quam quod ipsi in sua Provincia fieri suismet oculis viderint.) Tertia erat Ecclesia *Martyrii*; scilicet pius quidam locus, & Religiosus extra Ecclesiam Cathedralem, vel Parochialem, in quo antea erant tumulata cadavera Martyrum, quique ex fidelium cultu in ædem sacram fuerat dedicatus. Quarta erat Ecclesia *Monasterii*; cum enim tum Monachorum nemo sacris ordinibus initiatus esset, ne aut divinis mysteriis carerent, aut cogerentur a solitudine Monasteriorum exire sacrorum caussa, cautum erat, ut locus sacer, sive sacrificio destinatus in Monasterio ipso constitueretur, cui addiceretur Clericus, qui sacra faceret. Ad ejusdem canonis interpretationem disputari solet a nostris, num ordinatio facta sine titulo, seu contra hujus canonis formam ita irrita prorsus habenda sit, ut nullum omnino effectum habeat, an vero tantum, ut ajunt, illicita habeatur? Sane clarissima sunt, & maxime perspicua canonis verba, quibus *irrita* ordinatio declaratur; sed qui de rebus sacris ita disserere consueverunt, quasi de rebus physicis, & ex principiis unius philosophiæ, quam Aristotelicam appellarunt, sacramenta statim valide collata agnoverunt, ac materia cum forma conjuncta est, paullo aliter ratiocinantur. Verum cum hac Theologorum turba non consentiunt viri eruditissimi, qui noverunt non tam ex verborum prolatione, & rei sensibilis usu, verum etiam ex vi Ecclesiasticarum constitutionum validam Sacramentorum collationem dependere, quemadmodum recte observat, & tradit Morinus in tractatu de SS. Ordinat. exercit. 5. cap. 2.

Ex iis canonibus, qui jure tribui possunt Concilio Chalcedonensi, est can. 4. dist. 71.; est enim postremus ex illis tribus, qui a Marciano Imperatore ad finem actionis 6. propositi sunt universæ Synodi Patribus, ut probarentur, & quidem hisce verbis expressus. *Clericos in Ecclesia constitutos non licere alterius Civitatis Ecclesiæ deputari, sed permanere illic, in qua ministrare ab initio deputati sunt, extra illos scilicet, qui amissis propriis Provinciis ex necessitate in alienam Ecclesiam transierunt. Siqui vero post hanc definitionem Clericum alteri Episcopo competentem susceperit, placuit extra communionem fieri, & eum qui susceptus est, & qui suscepit, donec Clericus, qui abscessit, ad propriam revertatur Ecclesiam*. Anatolius, ut forte rem gratam faceret Imperatori, qui hunc canonem antea proposuerat, hunc ipsum canonem inter suos inseruit numero 22., eisdem omnino verbis, quæ habentur in Græcis exemplaribus. Dionysius Exiguus hoc modo est interpretatus. *Clericos in Ecclesia ministrantes, sicut jam constituimus, in alterius Civitatis Ecclesia statutos fieri non oportet: sed contentos esse, in quibus ab initio ministrare meruerunt: exceptis illis, qui proprias amittentes Provincias ex necessitate ad aliam Ecclesiam transierunt. Si quis autem Episcopus post hanc definitionem susceperit Clericum ad alium Episcopum pertinentem, placuit & susceptum, & suscipientem communione privari, donec is, qui migraverat, Clericus ad propriam fuerit regressus Ecclesiam*. Hæc omnia vetustissimæ disciplinæ consona sunt, quemadmodum deduci facile potest ex can. 15. Concilii Nicæni.

Can. 4. dist. 71.

Et quidem rursus eadem disciplina continetur in can. 7. dist. 71., cujus sententia habetur in can. 13. Chalcedonensi his verbis apud Dionysium Exiguum: *Peregrinos Clericos, & Lectores in alia Civitate præter commendatitias litteras sui Episcopi nusquam penitus ministrare debere*. Sunt qui pro ea voce *Peregrinos*, pro qua Gratianus legit, ex-

Can. 7. dist. 71.

[ig]norantes, putant legendum esse *ignotos*, ut sententia sit, tum demum sine commendatitiis literis Clericos Peregrinos non esse recipiendos, quum prorsus ignoti fuerint. Renovata videtur hæc sanctio in Concilio Tridentino sess. 23. cap. 16. de reformat.

Can. 2. dist. 75. Can. 2. dist. 75., cujus postrema verba Gratianus non integra retulit, ita legitur in can. 25. Chalcedonensi juxta interpretationem Dionysii Exigui. *Quoniam quidam Metropolitanorum, quantum comperimus, negligunt commissos sibi greges, & ordinationes Episcoporum facere differunt, placuit Synodo intra tres menses ordinationes Episcoporum celebrari, nisi forte necessitas inexcusabilis præparet tempus dilationis extendi; quod si hoc minime fecerit, correptioni Ecclesiasticæ subjacebit: verumtamen redditus Ecclesiæ Viduatæ penes œconomum ejusdem Ecclesiæ integri reserventur*. Duo itaque in hoc canone statuuntur. Primum est, ut ne ultra trimestre tempus novi Episcopi electio differretur, quod sane veteribus canonibus maxime consonum est, & hodie etiam probatum ex Concilio Tridentino sess. 23. cap. 2. de reformat.; hoc tamen intercedente discrimine, quod olim electio, confirmatio, & consecratio Episcoporum uno, eodemque tempore fieret, proindeque non ultra tres menses Cathedrales Ecclesiæ vacarent; hodie vero diutius differatur Episcopalis Cathedræ occupatio ob sejunctam electionem a confirmatione, & sejunctam confirmationem a consecratione. Alterum est, ut vacanti Ecclesiæ Œconomus constituatur, qui redditus omnes collectos futuro successori reservet. Id menti, ac sententiæ Concilii Chalcedonensis omnino consonum videbatur; etenim in actione 3. cum damnatus esset Dioscorus, & a sua Patriarchali Alexandriæ sede depositus, cautum est, ut vacantis Ecclesiæ redditus successori reservarentur.

Can. 26. dist. 86. & C. 1. cau. 21. qu. 3. Duobus in locis descripsit Gratianus canonem tertium Chalcedonensem, videlicet in can. 26. dist. 86., & in can. 1. cau. 21. qu. 3., in quo postremo inscripsit nomen Nicasii, vel Nicolai Episcopi Calusitani in Concilio Carthaginensi 1. Non moror diutius in investiganda origine Gratianei hujus errati, dum canonis ipsius germanum Auctorem agnovimus. Describam potius verba canonis, prout existunt apud Dionysium Exiguum ibi: *Pervenit ad Sanctam Synodum, quod quidam, qui in Clero videntur allecti, propter lucra turpia conductores alienarum possessionum fiant, & sæcularia negotia sub cura sua suscipiant; Dei quidem ministerium parvi pendentes, sæcularium vero discurrentes domos, & propter avaritiam patrimoniorum sollicitudines adsumentes: decrevit itaque sanctum hoc, magnumque Concilium, nullum deinceps, non Episcopum, non Clericum, vel Monachum aut possessiones conducere, aut negotiis sæcularibus se miscere, præter pupillorum, si forte imponant, inexcusabilem curam, aut Civitatis Episcopus Ecclesiasticarum rerum sollicitudinem habere præcipiat, aut orphanorum, & viduarum, eorumque, quæ sine ulla provisione sunt, personarum, quæ maxime Ecclesiastico indigent adjutorio, propter timorem Domini causa deposcat. Siquis autem transgredi de cetero statuta tentaverit, hujusmodi Ecclesiasticis increpationibus subjacebit*. Antiquissima hæc est, & quidem saluberrima constitutio, qua cavetur, ne Clerici a negotiis Ecclesiasticis abstrahantur, quod & in pluribus aliis Conciliis vetustissimis decretum est. Imo & si a Chalcedonensi ipso Concilio recedere non velimus, hoc ipsum caput est unum ex tribus ab Imperatore propositis in eodem Concilio sub finem actionis 6., cujus verba hæc sunt. *Quoniam vero aliqui Clericorum, & Monachorum pecuniæ amore languentes curis mundanarum rerum semetipsos subjiciunt, aut possessionum conductores, aut procuratores constituti, aut in domibus sæcularium observantes tamquam dispensatores effecti, placuit huic sancto, & Magno Concilio, nullum Clericum conducere possessiones, aut procurationem suscipere, nisi forte ei a proprio Episcopo jubeatur Ecclesiasticarum possessionum habere sollicitudinem. Siquis autem post hanc definitionem aut ipse conducere præsumserit, aut per alium quemlibet hanc curam suscipere, Ecclesiastica pœna subdatur: Quod si in contentione perstiterit, dignitate privetur*. Hæc itaque cum non Anatolii tantum sint, aut ei adhærentium Episcoporum auctoritate firmata, sed potius ab omnibus Chalcedonensibus Patribus rogante Marciano constituta, tanquam venerabilia Generalis Concilii decreta, eadem recipiemus.

Can. 4. dist. 89. & c. 21. cau. 16. qu. 7. Rursum duobus in locis Gratianus descripsit can. 26. Chalcedonensem, videlicet in can. 4. dist. 89., & in can. 21. cau. 16. qu. 7., & quidem duos inter-

pretea sequutus est. Ego sane anteferendam semper arbitror, velut antiquissimam, Dionysii Exigui interpretationem, quæ exhibetur in dicto can. 21. cau. 16. qu. 7. Sunt qui putant hoc in canone Chalcedonensi primum fuisse constitutos Œconomos, quorum industria, & sollicitudine uteretur Episcopus in redditibus Ecclesiasticis dispensandis erga Clericos, vel egenos. Verum, si verba ipsa canonis consideraverimus, agnoscemus statim jam tum Œconomorum officia agnita fuisse, cum auctor canonis conqueratur quosdam Episcopos Œconomorum opera uti nolle, quod sane supponit jam Œconomorum munera in usu extitisse. Ego sane arbitror, nullum definiri tempus posse, quo primum ejusmodi Œconomi instituti fuerint; nisi forte generatim quis dicendum existimet occasionem dedisse illis constituendis uberiores fidelium largitates, postquam Imperator Constantinus Ecclesiæ facultatem concessit bona immobilia possidendi. Cum enim antiquis canonibus Ecclesiastici peculii administratio ad Episcopum pertineret, difficillimum postea visum fuit Episcopis singulos, ubi maxime adaucti fuerunt, Ecclesiæ redditus administrare.

Can. 1. dist. 101. Et minus integer a Gratiano relatus est can. 1. dist. 101., & valde difficilem habere videtur interpretationem apud eos, qui ex historia, sive ex personarum, & temporum adjunctis fragmenta veterum non explicant. Ego in primis integrum canonem ad Dionysii Exigui optima exemplaria reducam. Legitur ille in can. 12. Chalcedonensi his verbis: „ Pervenit ad nos, quod quidam præter Ecclesiastica statuta facientes, convolarunt ad potestates, & per pragmaticam formam in duo unam Provinciam diviserunt: ita ut ex hoc facto duo Metropolitani esse videantur in una Provincia. Statuit ergo Sancta Synodus de reliquo nihil ab Episcopis tale tentari; alioqui qui hoc adnisus fuerit, amissione gradus proprii subjacebit. Quæcumque vero Civitates literis Imperialibus Metropolitani nominis honore subnixæ sunt, honore tantummodo perfruantur, & qui Ecclesiam ejus gubernat Episcopus, salvis scilicet veræ Metropolis privilegiis suis. " Hujus autem rei definiendæ occasio fuit acerrima controversia, quæ intercessit inter Photium Tyri, & Eusthatium Beryti Episcopos, in actione 4. Concilii Chalcedonensis acri utriusque partis studio discussa. Erat olim Tyrus Phœniciæ Metropolis, cui inter ceteras urbes subjecta erat Berytus; proinde tanquam suo Metropolitæ Photio subjectus erat Eusthatius, qui cum ægre ferret se sub illo Metropolita consistere, curavit sese ab eodem eximi hac ratione: Usus erat apud veteres, ut in Ecclesiasticis dignitatibus distribuendis, sive in divisione Ecclesiasticarum Provinciarum, constituendoque Metropolitico jure, idem ordo servaretur, qui etiam servabatur in divisione Provinciarum ab Imperatoribus facta, quemadmodum facile constare potest ex can. 11. Concilii Antiocheni; quemadmodum etiam perspicue constat ex can. 17. Chalcedonensi ibi: *Si qua vero Civitas potestate Imperiali novata est, aut si protinus innovetur, civiles dispositiones, & publicas Ecclesiarum quoque Parochiarum ordines subsequantur.* Itaque Eusthatius precibus ab Imperatore Theodosio impetraverat, ut Phœniciæ Provincia divideretur in duas, ut reservata una parte Episcopo Tyri, pars altera sibi adjudicaretur, ut & ipse pari Metropolitæ jure, & honore frueretur. Annuerat Theodosius, quod tamen non æquo animo Photius tulit, qui postea ad Marcianum Imperatorem scribens postulavit hanc divisionem Provinciæ revocari, utpote quæ dolo & fraude Eusthatii facta fuisset. Marcianus prudentissimus æque, ac piissimus Princeps causam hanc ad Concilium potius dirimendam detulit, volens, ut ea non juxta pragmaticas, sive Principales Provinciarum divisiones, sed potius juxta sacros canones definiretur, uti refertur in actione 4. Concilii Chalcedonensis. Recitatus fuit in Concilio canon quartus Nicænus, cujus vi adversus Euthatium pronunciatum est, restitutaque omnia jura Photii Tyrensis, ita ut Eusthatius nihil amplius juris haberet, quam ceteris Phœniciæ suffraganeis competeret. En brevi perstrictam dicti canonis caussam, & originem, ex qua nunc facile dignoscitur ejusdem sententia. Obviam ibidem itum est quorundam Antistitum ambitioni, qui suo Metropolitæ morem gerere, aut obedire detrectantes per dolum a Principe obtinuerant divisionem Provinciæ; Quamobrem prohibitum est, nequis ulterius simile quidpiam moliretur pœna depositionis indicta. Hucusque itaque dictus

canon

canon duodecimus a mente Chalcedonensium Patrum minime distat, sed potius cum eadem consonat. Quid vero dicendum est de postremis canonis verbis, in quibus ea clausula legitur, ut quæ Metropoles antea eo modo constitutæ fuissent, adhuc tamen honorem Metropoleos haberent, salvis juribus veræ Metropoleos, idest ut dispensatione quadam earum Episcopi adhuc Metropolitarum nomine appellarentur? Ego arbitror clausulam hanc fuisse de industria ab Anatolio adjectam, ut faveret Eusthatio (cui sententia Concilii Chalcedonensis nimis displicuerat) ad eum finem, ut eundem Eusthatium in defendendis Constantinopolitanæ Sedis privilegiis assertorem haberet, eo vel magis quod ipse Anatolius, quemadmodum historici referunt, curaverat apud Imperatorem, ut Eusthatius Metropolitæ sui potestatem evaderet; ideoque non est verosimile Anatolium dissoluto Chalcedonensi Concilio in canones referre voluisse Chalcedonensis Concilii sententiam actione 4. pronunciatam, quin adjecta clausula attemperaret, qua adhuc honorem quendam Eusthatio concedi debere testaretur. Perspicua est hæc Anatolii adjectio; nam in actione 4. Concilii Chalcedonensis, in qua caussa Eusthatii plene discussa est, atque absoluta, nihil hujusmodi legitur, nihil honoris singularis Eusthatio reservatum, nihil peculiariter constitutum de retinendo Metropolitæ nomine, aut similibus.

Can. 8. cau. 1. qu. 1. Can. 8. cau. 1. qu. 1. legitur in can. 2. ex Chalcedonensibus, quem confirmavit, aut probavit Alexander Secundus in can. 9. cau. 1. qu. 3. Interpretatio Dionysii Exigui his verbis exprimitur: *Siquis Episcopus per pecuniam fecerit ordinationem, & sub pretio redegerit gratiam, quæ non potest vendi, ordinaveritque per pecunias Episcopum, aut Presbyterum, aut Diaconum, aut quemlibet ex his, qui connumerantur in Clero, aut promoverit per pecunias dispensatorem, aut defensorem, vel quemlibet, qui subjectus est regulæ, pro suo turpissimi lucri commodo, is, cui hoc attentanti probatum fuerit, proprii gradus periculo subjacebit; Et qui ordinatur est, nihil ex hac ordinatione, vel promotione, quæ est per negotiationem facta, sed sit alienus a dignitate, vel sollicitudine, quam pecuniis quæsivit. Siquis vero mediator tam turpibus, & nefandis datis, vel acceptis extiterit; si quidem Clericus fuerit, proprio gradu decidat, si vero Laicus, aut Monachus, anathematizetur.* Itaque mentio *Mansionarii*, quæ apud Gratianum habetur, apud veteres Interpretes desideratur. In Græco canone fit mentio de *Paramonario*, qui forte in editione Gratiani Mansionarius dicitur. Porro Paramonarius apud Græcos ille vocabatur, qui constitutus erat Monasterii œconomus, & bonorum Monasticorum curam gerebat, quemadmodum tradunt Balsamon, & Zonaras. Præterea de Chorepiscopis nulla fit apud veteres Interpretes, & Collectores mentio, quemadmodum fit apud Gratianum.

Can. 49. cau. 2. qu. 7. Can. 49. cau. 2. qu. 7., qui est vigesimusprimus inter Chalcedonenses, ita describitur apud Dionysium Exiguum: *Clericos, aut Laicos accusantes Episcopos, aut Clericos passim, & sine probatione, ad accusationem recipi non debere nisi prius eorum discutiatur existimationis opinio.* Consonant hæc cum can. 96. Concilii Carthaginensis IV. ibi: *Quærendum in judicio, cujus sit conversationis, & fidei is, qui accusat, & is, qui accusatur.* Similia præterea jam constituta fuerant in Concilio Constantinopolitano I. cap. 6.

Can. 26. cau. 7. qu. 1. In can. 26. cau. 7. qu. 1. legitur canon quintus ex Chalcedonensibus, quem ita latine interpretatus est Dionysius: *De his, qui transmigrant de Civitate in Civitatem, Episcopis, aut Clericis, placuit, ut canones, qui de hac re a Sanctis Patribus statuti sunt, habeant propriam firmitatem.* Nihil sane in hoc canone novi statuendum voluit Anatolius, sed tantummodo veteres canones confirmandos, videlicet can. 13. Concilii Antiocheni, in quo decretum fuerat, ut irrita haberentur illorum Episcoporum gesta, qui a sua Ecclesia in aliam transmigrassent.

Can. 21. & 23. cau. 11. qu. 1. In can. 21. cau. 11. qu. 1. habemus can. 18. ex Chalcedonensibus, quem Dionysius fuit interpretatus his verbis: *Conjurationis, vel conspirationis crimen & ab exteris legibus est omnino prohibitum: multo magis hoc in Dei Ecclesia ne fiat, admonere convenit. Siqui ergo Clerici, aut Monachi reperti fuerint conjurantes, aut conspirantes, aut insidias ponentes Episcopis, aut Clericis, gradu proprio penitus abjiciantur.* Hæc porro eadem retulit Gratianus rursum in can. 23. eadem caussa, & quæstione, forte quod alterius interpretationem ad eundem canonem adjicere voluerit. Quod au-

autem pertinet ad sententiam hujus canonis, vehementer suspicor, eum ab Anatolio ex industria conscriptum fuisse, aut ab ejus sociis qui dolebant, & conquerebantur sibi ceteros Episcopos in Concilio adversari, propterea hoc edito canone ita ceteros adversantes Episcopos reprehendere voluerunt; quasi iidem conspiratione, vel conjuratione facta Anatolio obstitissent.

Can. 46. cau. 11. qu. 1. Meretur accuratiorem observationem can. 46. cau. 11. qu. 1., qui idem est cum can. 9. ex Chalcedonensibus, ex eo quod ab hæreticis ille proferri passim soleat, quasi optimum, & maximum argumentum ad evertendum Romanæ sedis in universa Ecclesia Primatum. Dabo itaque integram canonis editionem, atque una canonis ejusdem sententiam explicabo. Ita interpretatur Dionysius Exiguus: *Si quis Clericus adversus Clericum habet negotium, non deserat Episcopum proprium, & ad sæcularia percurrat judicia, sed prius actio ventiletur apud Episcopum proprium, vel certe consilio ejusdem Episcopi, apud quos utraque partes voluerint, judicium continebunt.* Paullo aliter legunt alii: *Siquis Clericus habet cum Clerico litem, aut negotium, proprium Episcopum ne relinquat, & ad sæcularia judicia ne excurrat; sed caussam prius apud proprium Episcopum agat, vel de Episcopi sententia apud eos, quos utraque pars elegerit, judicium agitetur.* Clarius Josephus Ægyptius in sua Paraphrasi Arabica: *Si contentio inter Sacerdotes acciderit, aut ipsi in aliqua re ipsi invicem adversarii fuerint, Episcopos suos non relinquant, & opem a Principe, aut Judicibus implorent, sed Episcopum de rebus suis certiorem faciant, & arbitros inter se constituant jussu Episcopi, deinde acquiescant in eo, quod ipse de illis statuerit.* Prioribus hisce canonis verbis constitutum est, quod in pluribus aliis Conciliis, præsertim Africanis jam decretum fuerat, videlicet ne Clerici sese mutuis litibus, & contentionibus vexarent; sed, si forte quædam contentionis occasio suboriretur, potius sine forensi strepitu ad Episcopum confugerent, qui aut per se, aut per electos optimos viros de caussa, vel negotio prudens arbitrium ferret. Prosequitur Dionysius Exiguus: *Siquis autem prater hæc fecerit, canonicis correptionibus subjacebit.* Interpretatur Josephus in sua Paraphrasi: *gradu suo decidat.* Hic pœna indicitur Clericis, qui forenses potius strepitus, & litium jurgia adamassent, quam prudentia Episcoporum arbitria. Pergit Dionysius: *Quod si Clericus habet causam adversus Episcopum proprium, vel adversus alterum, apud Synodum Provinciæ judicetur.* Alii legunt: *contra Episcopum suum, vel contra Episcopum alium, querela ista ad Synodum Episcoporum apud Metropolitanum istius loci congregatam referatur.* Hæc sane erat disciplina vetus, ut in Conciliis Provincialibus omnes Episcoporum caussæ dirimerentur. Subdit postremo Dionysius: *Quod si adversus ejusdem Provinciæ Metropolitanum Episcopus, vel Clericus habet querelam, petat Primatem Diœceseos, aut sedem Regiæ Urbis Constantinopolitanæ, & apud ipsum judicetur:* legunt alii: *Si autem cum ipsius Provinciæ Metropolitano Episcopus, vel Clericus controversiam habeat, Diœcesis Exarchum adeat, vel Imperialis urbis Constantinopolis thronum, & apud eum litiget.* Josephus Ægyptius ita interpretatur in sua Paraphrasi Arabica: *Verum si querela contra Metropolitanum fuerit, ab eo ad Exarchum, cui subest, veniat, & ad Patriarcham in Imperiali Civitate Constantinopoli, & ei querelam suam declaret, & jus suum accipiat.* In hac postrema canonis parte acerrime disputant tum hæretici, tum Catholici Interpretes, alii vim facientes verbis canonis, & alio protrahentes, quam quo voluerit Anatolius, qui canonem ipsum composuit, alii canonis ejusdem auctoritatem immodice, & plusquam decet jactantes. Procaces hæretici ex hoc canone arbitrantur, agnitum non fuisse in Concilio Chalcedonensi Romanæ Sedis Primatum, cum in eo Episcoporum causas deduci potius ad Constantinopolitanum, quam ad Romanum Antistitem præcipiatur. Quidam ex Theologis nostris, inter quos est bonus ille Turrianus, qui facile veteribus Scripturis, sive authenticæ fuerint, sive apocryphæ, morem gerunt, & potius insudant in extorquendis sententiis fragmentorum, quam in investiganda illorum auctoritate, ut difficultati ex hoc canone propositæ satisfacerent, dixerunt nomine *Primatis Diœceseos* intelligi debere Romanum Pontificem, quasi nomen *Primatis* totius Ecclesiæ Principem, nomenque *Diœceseos* universam Ecclesiam significet. Qui inter hujusmodi Theologos, & audentes hæreticos medius sederit facile judicabit, istos quidem ad-

ver-

versus veritatem, illos autem pro veritate, sed minus recto disputandi genere contendere. Melius pro germana Ecclesiæ Hierarchia contendet, qui agnoscet, undenam canonis hujus, qui Chalcedonensis non recte appellatur, repetenda sit origo; ea enim ratione nihil amplius hæreticis superest, quod objiciant, imo & ipsi, si quoquo veritatis studio ducuntur, ab hujusmodi argumentationibus facile abstinebunt. Jam superius observavimus, canones hujusmodi editos fuisse ab Anatolio Patriarcha Constantinopolitano viro maxime studioso, qui dissoluto prorsus Concilio, contradicentibus Legatis Pontificis Maximi, (qui sane primas habuerunt in Concilio sedes, & quorum maxima fuit ob Romanæ Sedis dignitatem auctoritas), honorem suum penes quosdam Episcopos augere studuit, suique Episcopatus sedem præter morem evehere. Neque enim hæreticis ipsis ignotus est Patriarcharum Constantinopolitanorum ambitus, qui nullum non lapidem moverunt, ut quemadmodum in Occidente veteris Romæ Episcopus ceteris præerat, ita in Orientali Ecclesia novæ, ut dicebant, Romæ Episcopus ceteris præsideret. Quid itaque mirum esse potuit, si Anatolius, qui tanta ausus est, hunc canonem ediderit, in quo postularet Episcoporum omnium Orientalium causas ad sedem suam dirimendas, judicandasque referri? At hujusmodi monumenta ea esse non debent, quæ nobis hæretici ad evertendum Romanæ sedis Primatum objiciant, nisi a nobis hoc audire velint, ipsos ad suas firmandas hæreses nihil aliud adferre posse, quam quod ex callidis quorundam schismaticorum machinationibus, & temerariis ausibus, aut clandestinis comitiis, atque improbatis arripere potuerunt. At si adhuc quispiam Anatolii conatibus morem gerere vellet, quin tamen Pontificis Maximi dignitati, atque auctoritati deroget, quemadmodum nec Anatolius ipse, ut arbitror, licet ad schismata pronus, derogare Primatui Maximo Romani Pontificis voluit; facile asserere posset Anatolium optasse quidem, ut caussæ Episcoporum Orientalium ad Primates Diœceseon deferrentur, vel ad Patriarcham Constantinopolitanum, non quod ipse neminem in Ecclesia sibi superiorem agnosceret, sed quod arbitraretur omisso Primate Diœceseos potuisse statim Episcopos conveniri in urbe Constantinopolitana, ex eo quod in Constantinopolitano Episcopo generalis quædam Primatis dignitas eniteret in toto Oriente, ut ipse in Episcopatu suo ceterorum Primatum inferiorum officia gerere jure posset.

Can. 43. cau. 12. qu. 2.

Can. 43. cau. 12. qu. 2. legitur in canone 22. ex Chalcedonensibus his verbis apud Dionysium Exiguum: *Non licere Clericis post obitum sui Episcopi res ad eum pertinentes diripere, sicut antiquis quoque canonibus est constitutum. Quod si hoc facere tentaverint, graduum suorum periculo subjacebunt.* Facilis est, ac plana canonis hujus sententia, cui tamen difficultatem quandam ingerit Paraphrasis Arabica Josephi Ægyptii, qui hunc canonem ita exhibuit: *Non licet Sacerdotibus Episcopi sui divitias usurpare, quas post se reliquit, cum mortem obiit Dei Opt. Max. jussu, qui vitam, & mortem infert, ipse autem vivus est, qui non moritur; neque res ejus usurpabunt, nisi eas, de quibus Patres loquuti sunt, & mandatum ediderunt. Et siquis eorum istud fecerit, gradu ejiciatur.* Quid porro sunt hæc, quæ veteres Patres usurpari permiserant? Generalia sunt paraphrasis verba, tum can. Chalcedonensis, in utroque enim loco ad veteres Patres, & priscos canones referuntur. Prisci itaque can. & veterum Patrum sententiæ sunt investigandæ, ut germanam Chalcedonensis can. habeamus interpretationem. Ego arbitror huc pertinere canonem 40. alias 39. ex Apostolicis, qui licet vere Apostolorum non sit, continet tamen Græcorum veterum Conciliorum doctrinam, item huc pertinere can. 24. Concilii Antiocheni, in quibus constitutum est, manifestas esse debere, dum quis Episcopus ordinatur, & res Ecclesiæ, & res ejus familiares, ut eædem res Ecclesiasticæ a familiaribus secerni facile possent, atque Episcopo moriente res tantummodo familiares ad hæredes testamento scriptos pervenirent, at res Ecclesiasticæ penes Ecclesias remanerent a successore administrandæ. Ex quibus facilis redditur Chalcedonensis canonis interpretatio, quo prohibentur Clerici, ne res Episcoporum surripi sinant, nisi eas, quas Sancti Patres usurpari permiserunt. Hoc autem nomine veniunt eæ res, quæ ab initio tanquam familiares agnitæ sunt, & a rebus Ecclesiasticis discretæ, quæ poterant ab hæredibus aut legitimis, aut testamentariis communi jure occupari, aut detineri.

Can

Can. 12. cau. 16. qu. 1. & can. 10. cau. 18. qu. 2.

Can. 12. cau. 16. qu. 1. non solum habetur inter can. 30. Chalcedonenses ab Anatolio editos numero 4. verum etiam est ex illis tribus, qui in fine actionis 6. Concilii Chalcedonensis propositi sunt a Marciano Imperatore, ac communi totius Concilii suffragio firmati; quippe in primo can. ex eisdem tribus ita legitur: *Eos, qui vere, & sincere solitariam arripiunt vitam, debito honore dignos judicamus. Quoniam vero quidam sub praetextu solitariae vitae & Ecclesias, & communes perturbant caussas, placuit nullum quidem aedificare Monasterium praeter voluntatem domini possessionis; Eos vero Monachos, qui per singulas Civitates sunt, atque Provincias subjici Episcopo, & quietem amplecti, & intendere solum jejunio, & orationi, & neque Ecclesiasticis, neque publicis importunos rebus existere, nisi forte jubeatur eis propter necessariam caussam ab Episcopo Civitatis. Sed neque potestatem habere Monachos suscipiendi in Monasteriis suis servos, aut inscriptitios praeter voluntatem dominorum.* Hanc igitur integram Concilii Chalcedonensis sententiam, licet verbis aliquibus paullo immutatis, retulit inter canones 30. numero 4. Anatolius, cujus verba ex interpretatione Mercatoris, mutilata tamen, retulit Gratianus in dicto can. 12. quem propterea supplere juvabit ex integra Dionysii Exigui editione. Ita interpretatus est Dionysius. " Qui vere, & sincere singularem sectantur vitam, competenter honorentur; Quoniam vero quidam utentes habitu Monachi, Ecclesiastica negotia, civiliaque conturbant, circumeuntes indifferenter urbes, necnon & Monasteria sibi instruere tentantes, placuit nullum quidem usquam aedificare, aut constituere Monasterium, vel orationis domum praeter conscientiam Civitatis Episcopi. Monachos vero per unamquamque Civitatem, aut regionem subjectos esse Episcopo, & quietem diligere, & intentos esse tantummodo jejunio, & orationi, in locis, quibus renunciaverunt saeculo, permanentes. Nec Ecclesiasticis vero, nec saecularibus negotiis communicent, vel in aliquo sint molesti, propria Monasteria deserentes, nisi forte his praecipiatur propter opus necessarium ab Episcopo Civitatis. Nullum vero recipere in Monasteriis servum obtentu Monachi, praeter sui Domini conscientiam. Transgredientem vero hanc definitionem nostram excommunicatum esse decrevimus, ne nomen Dei blasphemetur. Verumtamen Episcopum convenit Civitatis competentem Monasteriorum providentiam gerere ". Huic constitutioni saluberrimae occasionem dederant ignoti quidam homines, & vagi monachali habitu induti, qui Monasticam vitam adfectantes circumibant Urbes, ea specie, ut nova Monasteria construerent, Monachos facerent, atque ita saepe saepius Civitates, aliaque loca turbabant, quemadmodum clarius explicat Josephus Aegyptius in sua Paraphrasi Arabica; optime propterea caveri decebat, ne aliqua amplius sine voluntate, & consensu Episcopi Monasteria erigerentur, item ut Monachi ab Episcopi potius potestate, atque jurisdictione penderent. Eundem canonem Gratianus etiam retulit in can. 10. cau. 18. qu. 2. usque ad §. *Clerici in ptochiis*; cujus tamen canonis verba cum non integra ibidem describantur, ex iis, quae diximus, suppleri omnino debent. Quae sequuntur in §. *Clerici in ptochiis*, usque ad illa verba: *communione priventur*, pertinent potius ad can. 8. ex Chalcedonensibus, quem Gratianus ex alterius cujuspiam interpretatione aliter descriptum statim subjecit in §. *Clerici, qui pauperum*. En interpretationem Dionysii Exigui ad eundem canonem 8. Chalcedonensem. *Clerici, qui praeficiuntur ptochiis, vel qui ordinantur in Monasteriis, & Basilicis martyrum, sub Episcoporum, qui in unaquaque Civitate sunt, secundum Sanctorum Patrum traditiones, potestate permaneant, nec per contumaciam ab Episcopo suo dissiliant. Qui vero audent evertere hujuscemodi formam quocunque modo, nec proprio subjiciuntur Episcopo si quidem Clerici sunt, canonum correptionibus subjacebunt; si vero Laici, vel Monachi fuerint, communione priventur.* Quae sane constitutio non recens fuit ab Anatolio edita; sed jam veteribus can. probata erat, quemadmodum diximus ad can. 4. & 7. dist. 71.

Can. 17. cau. 16. q. 1.

Can. 17. cau. 16. qu. 1. jam ex Graecis exemplaribus optime restituerunt Correctores Romani; est enim is can. 23. ex Chalcedonensibus adversus nonnullos vagantes Monachos constitutus. Atque ex isto can. jam colligi potest, peculiare fuisse munus Defensorum Ecclesiasticorum, ut vagantes Monachos Episcopali, qua fungebantur, auctoritate, ab ur-

urbibus pellerent, & in sua Monasteria revocarent. Quod maxime etiam convenit cum can. 12. cau. 16. qu. 1. quem superius expendimus; ac propterea licet hic can. 17. vere Anatolium Auctorem habeat, videtur tamen Chalcedonensium Patrum menti conformis, qualem exhibuimus in dicto can. 12.

Can. 1. cau. 16. qu. 3.

Can. 1. cau. 16. qu. 3. laudatur apud Gratianum nomine Concilii Chalcedonensis, Gelasii Papæ, & Concilii Toletani. Inter can. Chalcedonenses legitur num. 17. ubi tamen Dionysius Exiguus ita interpretatus est: *Singularum Ecclesiarum rusticas Parochias, vel possessiones manere inconcussas illis Episcopis, qui eas retinere noscuntur, & maxime, si per triennium eas absque vi obtinentes, sub dispensatione rexerunt; quod si intra triennium facta fuerit de his, vel fint altercatio, liceret eis, qui se læsos asserunt, apud Sanctam Synodum Provinciæ de his movere certamen. Quod siquis a Metropolitano læditur, apud Primatem Diæceseos, aut apud Constantinopolitanam sedem judicetur, sicut superius dictum est. Siqua vero Civitas potestate Imperiali novata est, aut si protinus innovetur, civiles dispositiones, & publicas, Ecclesiasticarum quoque Parochiarum ordines subsequantur.* Tria quodammodo in hoc canone decreta junguntur. Primum de tricennali possessione in rebus Ecclesiasticis recipienda, quod sane veteribus canon. constitutionibus consonat, præsertim Toletano Concilio in can. 2. cau. 16. q. 5. & Gelasio Pontifici in can. 2. cau. 16. q. 3. quorum nomina Gratianus propterea laudavit in inscriptione hujus canonis 1. cau. 16. qu. 3. Alterum decretum est de appellatione ad Primatem Diœceseos, aut Patriarcham Constantinopolitanum. Verum hic rursum animadvertenda erunt, quæ superius fusiore oratione tradidi ad can. 46. cau. 11. q. 1. quem sane Anatolii ambitio ediderat, & ad quem Anatolius sese refert in verbis illis: *sicut superius dictum est*. Quamobrem unusquisque facile agnoverit, qualis sit hujusce canonis auctoritas in hac parte. Tertium decretum pertinet ad divisionem Ecclesiasticarum Parochiarum (idest Diœceseon; etenim apud Græcos idem erat Parochia, quod Diœcesis), quæ juxta divisionem civilium Provinciarum facienda sit; atque hac in parte rursum agnoscere juvat nova molimina Eusthatii Episcopi Berytensis in Concilio damnati, quemadmodum adnotabam ad canonem 1. dist. 101. cum enim Eusthatius a Tyrio Metropolita sese eximere volens curasset, ut Imperiali auctoritate a Tyro sua Provincia divideretur, ideo & hoc statuendum ab Anatolio curavit, ut unusquisque divisiones Parochiarum Ecclesiasticarum a divisione Provinciarum civilium dimetiretur. Juvabit conferre hunc canonem 17. Chalcedonensem cum can. 12. quem retuli superius ad dictum can. 1. dist. 101. etenim in can. 17. definitur, Provinciarum Ecclesiasticarum divisionem sequi debere distributionem Provinciarum civilem; at in canone 12. prohibetur, ne Episcopi ambitus caussa curent Provincias ab Imperatore dividi, ne superbia potius elati, quam ex utilitate Ecclesiastica novas Metropoles possidere desiderent. Itaque in canone 17. forma divisionis Provincialis Ecclesiasticæ traditur, in canone 12. Episcoporum ambitus reprehenditur, ac damnatur. Sed quid amplius immorer in hac explicanda Chalcedonensis canonis parte, in qua agnoscuntur schismaticorum Episcoporum animi, & industria, videlicet Anatolii, & Eusthatii, quorum prior optabat Primatum totius Orientis, alter honorem Metropoliticum in præjudicium aliorum Orientis ejusdem Episcoporum?

Can. 4. cau. 19. qu. 3.

Canon 4. cau. 19. qu. 3. est vigesimusquartus inter Chalcedonenses, & quidem juxta interpretationem Dionysii Exigui, dummodo pro illis verbis Gratiani: *Qui vero permiserint hoc fieri, subjaceant his condemnationibus, quæ per canones constituta sunt*, ita legamus: *qui vero hoc fieri permiserint, canonum sententiis subjacebunt*. Balsamon hunc canon. interpretatus quærit, quænam eæ pœnæ sint, quæ per canones infliguntur; ac respondet esse pœnam excommunicationis in Laicis, & pœnam depositionis in Clericis. Josephus Ægyptius in sua Paraphrasi ita exponit: *Quicumque Monasterium aliquod sibi domicilium constituerit, aut illud cognoverit, & non mutaverit, anathematizatus sit, & maledictus*. Forte hoc in loco ratio habita est canonis 24. Concilii Antiocheni, in quo constitutum est, ut res Ecclesiasticæ ab Episcopis integræ servarentur, adjecta hac pœna: *ne post obitum maledictionibus ingraventur*.

Can. 3. cau. 20. qu. 3.

Adinstar illarum rerum, quæ semel in Ecclesiis, aut Monasteriis Deo consecratæ alienari amplius nequeunt, ita etiam personæ, quæ semel in Monasteriis,

riis, aut Ecclesiis se Deo voverunt, nequeunt ex sententia sacrorum canonum ad sæcularem vitam redire, quemadmodum dicitur in can. 7. Chalcedonensi, quem retulit Gratianus in can. 3. cau. 20. q. 3. qui apud Dionysium Exiguum ita legitur: " Qui semel in Clero deputati sunt, aut Monachorum vitam expetiverunt, statuimus neque ad militiam, neque ad dignitatem aliquam venire mundanam, aut hoc tentantes, & non agentes pœnitentiam, quo minus redeant ad hoc, quod propter Deum primitus elegerunt, anathemathematizari". Exhibent sane hæc veterem disciplinam, juxta quam Clerici semel Ecclesiis addicti, licet in minoribus ordinibus constituti, resilire amplius non poterant, quam consuetudinem perdurasse usque ad sæculum Ecclesiæ 13. erudite demonstrat Thomassinus de disciplina Ecclesiastica parte 4. lib. 2. cap. 5. quam ad rem videri etiam potest novella Justiniani 123. cap. 15. & Epistola 27. S. Ambrosii. Alii sunt nostrorum temporum mores, juxta quos quotidie observamus Clericos in minoribus ordinibus constitutos ab officiis Ecclesiasticis omnino ex propria voluntate recedere. Concilium tamen Tridentinum, quoad fieri per tempora potuit, veterum doctrinam renovare studens, illud maxime Episcopis commendavit, ut quoties Clericos ordinaturi sunt, tales eligant, quos spes affulgeat fore Ecclesiasticis muneribus perpetuo adhæsuros.

Can. 2. cau. 21. qu. 1. & can. 3. cau. 21. qu. 2.

Ex eodem can. 10. Chalcedonensi referuntur duo canones apud Gratianum, videlicet canon 2. cau. 21. qu. 1. & canon 3. cau. 21. q. 2. quorum verba ita emendanda sunt, jungendaque ex interpretatione Dionysii Exigui: " Non licere Clericum in duarum Civitatum conscribi simul Ecclesiis, & in qua initio ordinatus est, & ad quam confugit, quasi ad potiorem, ob inanis gloriæ cupiditatem. Hoc autem facientes revocari debere ad suam Ecclesiam, in qua primitus ordinati sunt, & ibi tantummodo ministrare. Si vero jam quis translatus est ex alia in aliam Ecclesiam, prioris Ecclesiæ, vel Martyriorum, quæ sub ea sunt, aut Ptochiorum, aut Xenodochiorum rebus in nullo communicet. Eos vero, qui ausi fuerint post definitionem magnæ, & universalis hujus Synodi, (sunt hæc Anatolii verba callide apposita, ut hoc modo canonibus suis auctoritatem conciliaret) *quicquam ex his, quæ sunt prohibita, perpetrare, decrevit Sancta Synodus a proprio hujusmodi gradu recedere*. Sunt qui difficilem agnoscunt canonis hujus sententiam in eo, quod initio dicatur, Clericos ad aliam Ecclesiam divertentes revocandos esse, ut ministrent in ea Ecclesia, in qua primum ordinati fuerunt; deinde vero in fine ejusdem canonis definiatur, eos a gradu suo dejiciendos, ac deponendos esse. Græci Interpretes putant se satisfecisse, ajendo Clericos ab una ad aliam Ecclesiam transmigrantes deponendos quidem esse, non tamen, in utraque Ecclesia, sed tantum in posteriore, ad quam diverterant. Verum hæc ut mihi videtur, pœna non est divertentium Clericorum, sed constitutio ipsa, qua cavetur Clericos hujusmodi reverti debere ad Ecclesiam, a qua recesserunt. Præterea multo aliter, quam Græci Interpretes asserere velint, statutum agnosco in canone 15. ex Apostolicis, qui licet vere non sit Apostolorum, veterum tamen Sanctorum Ecclesiæ Patrum continet disciplinam; etenim de Clerico de una in aliam Ecclesiam transeunte ita ibidem decernitur: *Hunc ulterius ministrare non patimur.... Verumtamen tanquam Laicus ibi communicet*. Ego sane, ut candide loquar, non probaverim conatus illius, qui vellet canonis hujus sententiam conciliare: Cujus enim interest, hosce canones ab Anatolio schismatico viro conditos, ab Ecclesia ab initio improbatos, & nonnisi a seditiosis hominibus receptos, ita apparere prudenter sapienterque conditos, ut omnia in ipsis recte consonare, & congruere videantur? Digerat qui velit, & abundant inani otio hujusmodi capita.

Can. 14. cau. 25. qu. 1.

In canone 14. cau. 25. q. 1. habemus canonem 1. ex Chalcedonensibus, cujus hæc verba sunt apud Dionysium Exiguum: *Regulas a Sanctis Patribus in unaquaque Synodo usque nunc prolatas teneri statuimus*. Ex his vulgo creditum est, in Concilio Chalcedonensi confirmatos fuisse canones non solum in tribus antecedentibus Conciliis generalibus constitutos, verum etiam definitos in aliis Conciliis Provincialibus, videlicet Ancyrano, Neocæsareensi, Gangrensi, Antiocheno, & Laodiceno. Verum hæc optime quidem assererentur, si dictus canon primus non Anatolii esset, aliorumque Episcoporum schismati Anatolii adhærentium, sed revera a Concilio Chalcedo-

do-

donensi fuisset editus. Non iverim tamen inficias eorundem Conciliorum maximam semper fuisse apud omnes, præsertim veteres, auctoritatem.

Can. 16. ex Chalcedonensibus duobus in locis descripsit Gratianus diversas secutus interpretationes videlicet in can. 12. & 22. cau. 27. q. 1. in dicto tamen canone 22. laudavit ex Concilio Triburiensi, falso tamen, quemadmodum jamdiu observarunt Romani Correctores. Quod ibi decretum esse videtur Monachos, vel Virgines Deo dicatas non posse nuptias contrahere, post contractas tamen posse in ipsis consistere ex venia Episcopali, consonat cum nonnullorum opinione, qui cum Basilio Pontio de matrimonio lib. 7. cap. 17. arbitrantur, nullum canonem declarasse irritum matrimonium contractum a Monacho, vel Sanctimoniali etiam post votum Religionis emissum, ante canonem 7. Concilii Romani sub Innocentio II. anni 1139. quem Gratianus retulit in can. 40. cau. 27. qu. 1. Interpretatio Dionysii Exigui ad dictum canonem 16. ex Chalcedonensibus hæc est: "Virginem, „ quæ se Deo Domino consecravit, similiter & Monachum, non licere nuptialia jura contrahere: quod si hoc „ inventi fuerint perpetrantes, excommunicentur. Confitentibus autem decrevimus, ut habeat auctoritatem ejusdem loci Episcopus misericordiam, „ humanitatemque largiri.

Can. 12. & 22. cau. 27. qu. 1.

In canone 23. cau. 27. qu. 1. legitur canon 15. ex Chalcedonensibus, his verbis expositus a Dionysio Exiguo: "Diaconissam non ordinandam ante annum „ quadragesimum, & hanc cum summo „ libramine. Si vero suscipiens manus „ impositionem, & aliquantum tempo„ ris in ministerio permanens semetipsam tradat nuptiis, gratiæ Dei contumeliam faciens, anathematizetur „ hujusmodi cum eo, qui eidem copulatur". Ceteræ latinæ interpretationes omnino conveniunt. Diaconissæ apud veteres ut plurimum Viduæ, aut Virgines erant, quarum munus erat præsto esse mulieribus in Ecclesiasticis ministeriis, quemadmodum viris adsistebant Diaconi. Hinc Diaconissæ Cathecumenas fœminas privatim instruebant, necessaria indigentibus fœminis ministrabant, forte etiam fœminis baptizandis aderant, vel dum immergerentur in fontem, vel dum e fonte baptizatæ reciperentur. Veteres autem primum constituerunt, munus hoc Diaconissarum nonnisi quinquagenariis fœminis demandandum esse l. 9. Cod. de Episcopis, & Clericis, novella 6. cap. 6. deinde tamen visa fuit sufficiens ætas annorum 40. ex Concilio Agathensi can. 19. & novella Justiniani 123. cap. 13. per quam abrogata fuit dicta novella 6. Quæ si vera sunt, ego facile in suspicionem adducor, ut credam olim in hoc canone Chalcedonensi expressum fuisse annum 50. sed postea ab interpretibus, aut Collectoribus loco anni 50. suffectum fuisse quadragesimum, ut canonem hunc Chalcedonensem novæ disciplinæ accommodarent. Et revera hanc suspicionem magis urget, quod ad eundem canonem ait Joseph Ægyptius in sua Paraphrasi his verbis: *Mulier Ecclesiæ ministra ne constituatur, priusquam anni quadraginta ei elapsi fuerint: neque etiam constituatur, nisi post multum, & accuratum scrutinium, quod menstrua ei cessarunt, & quod ipsa concupiscentia non laborat.*

Can. 23. cau. 27. qu. 1.

Demum in Can. 1. cau. 36. qu. 2. legitur Canon 27. Chalcedonensis, & quidem ex interpretatione Dionysii Exigui eisdem omnino verbis.

Can. 1. cau. 36. qu. 2.

De fragmentis falso per Gratianum adscriptis Concilio Chalcedonensi.

Unum adhuc fragmentum superest, quod apud Gratianum nomine Concilii Chalcedonensis refertur in Can. 2. cau. 30. qu. 4. falso tamen; nihil enim simile aut legi potest, aut pertractatum est in Chalcedonensi Concilio. Adnotarunt jam Romani Correctores, illum Canonem haberi in quodam pœnitentiali incerti auctoris. Illud sane est pœnitentiale Romanum, quod edidit Antonius Augustinus, de quo suo loco mihi agendum erit; in eo autem pœnitentiali idem fragmentum habetur tit. 8. cap. 15. & quidem nomine Concilii Chalcedonensis inscriptum, quamquam Antonius Augustinus ad marginem ibi adnotaverit: *Non extat*. Ego autem arbitror, sive Gratianum, sive auctorem ejusdem pœnitentialis depromsisse Canonem ex Concilio aliquo Gallicano sæculi circiter 7. aut 8. etenim ea ætate frequentissimæ erant in Galliis incestæ pollutiones, præsertim ob commixtionem barbarorum gentium, quæ tunc illas Provincias occupaverant, ut proinde opus fuerit tum, pluribus Canonibus ad hanc rem editis gli-

Can. 2. cau. 30. qu. 4.

glifcenti malo graviffimo remedium adferre, quemadmodum conftat tum ex Concilio Agathenfi Can. 61. tum Epaonenfi Can. 30. Aurelianenfi III. Can. 10. Arvernenfi Can. 2., Aurelianenfi IV. Can. 27., & Turonico II. fub Chariberto Rege cap. 22. ut omittam quamplura Regum Francorum Capitularia. Plurimum autem cum Gratianeo Canone convenire videntur Canones 53. 55., & 56. Concilii Moguntini anni 813. fiquidem in Can. 53. ita legitur: *Ut Episcopi incestuosos pariter investigare studeant, omnino præcipimus. Et si pœnitere noluerint de Ecclesia expellantur, donec ad pœnitentiam revertantur*. In Canone 55. *Nullus igitur proprium filium, vel filiam de fonte baptismatis suscipiat, nec filiolam, nec commatrem ducat uxorem, nec illam, cujus filium, aut filiam ad confirmationem duxerit*. Et in Can. 56. *Siquis uxorem viduam duxerit, & postea cum filiastra sua fornicatus fuerit, seu duabus sororibus nupserit, aut siqua duobus fratribus nupserit, seu cum patre, & filio, tales copulationes anathematizari, & disjungi præcipimus, nec unquam amplius conjugio copulari, sed sub magna districtione fieri*. Horum Canonum fententiam ex Concilio Moguntino laudat etiam Rhabanus in Epift. ad Heribaldum, quæ eft inftar pœnitentialis, fed verba Canonis latius expendens pœnam inceftuofis fubjecit, ut fcilicet, poftquam per annum ab Ecclefiæ ingreffu abftinuerint; per annos octo inter pœnitentes Deo, & Ecclefiæ fatisfaciant. Ex hac Rhabani fententia junctis Moguntinis Canonibus compofitus videtur Gratianeus Canon, five fragmentum illud pœnitentialis Romani apud Antonium Auguftinum. Atque exinde etiam non eft difficile percipere, quomodo in eundem Canonem Chalcedonenfis Concilii infcriptio irrepferit; puto enim potius olim adfcriptum fuiffe nomen Concilii Cabilonenfis, quod folebat pro Moguntino fæpiffime accipi, quemadmodum fuo loco dicemus; at ex nomine Cabilonenfis Concilii facile fcribi potuiffe nomen Concilii Chalcedonenfis ex quadam literarum, & vocis fimilitudine, unufquifque commode dignofcit.

CAPUT XXIII.

De Concilio Agathensi.

En Canones Concilii Agathenfis apud Gratianum.

Can. 13. *dist.* 18. *consonat cum vulgatis Concilii exemplaribus.*
Can. 22. *dist.* 23. *consonat cum vulgatis Concilii exemplaribus.*
Can. 30. *dist.* 23. *referendus potius ad Concilium Laodicenum.*
Can. 19. *dist.* 34. *consonat cum vulgatis exemplaribus Concilii post Romanam emendationem.*
Can. 9. *dist.* 35. *consonat cum vulgatis Concilii exemplaribus.*
Can. 7. *dist.* 50. *ad canones Epaonensis Concilii exigendus.*
Can. 21. *dist.* 50. *consonat cum vulgatis Concilii Agathensis exemplaribus.*
Can. 63. *dist.* 50. *consonat cum vulgatis Concilii Agathensis exemplaribus.*
Can. 64. *dist.* 50. *potius Reginoni Prumiensi adscribendus.*
Can. 5. *dist.* 74. *ex vulgatis Concilii exemplaribus emendandus.*
Can. 6. *dist.* 77. *fere consonat cum vulgatis Concilii exemplaribus.*
Can. 25. *dist.* 86. *potius depromtus ex Novellis Justiniani.*
Can. 7. *dist.* 87. *consonat omnino cum vulgatis Concilii exemplaribus.*
Can. 9. *dist.* 90. *fere consonat cum vulgatis Concilii exemplaribus.*
Can. 10. *cau.* 1. *qu.* 2. *parum, aut nihil accommodatus proposito Gratiani.*
Can. 12. *cau.* 2. *qu.* 5. *tribui nullo modo potest Agathensi Concilio.*
Can. 8. *cau.* 5. *qu.* 6. *jungendus can.* 17. *&* 47. *cau.* 11. *qu.* 1.
Can. 29. *cau.* 7. *q.* 1. *pertinet potius ad Concilium Avernense anni* 535.
Can. 1. *cau.* 10. *qu.* 2. *jungendus can.* 3. *cau.* 10. *qu.* 2. *vers.* quod fi neceffitas.
Can. 17. *cau.* 11. *qu.* 1. *emendandus ex optimis Concilii exemplaribus.*

Can. 47. *cau.* 11. *qu.* 1. *idem est cum can.* 17. *cau.* 11. *qu.* 1. & *eodem modo emendandus.*
Can. 8. *cau.* 11. *qu.* 3. *ex integris Concilii exemplaribus emendandus.*
Can. 19. *cau.* 12. *qu.* 1. *consonat cum canonibus Conciliorum sexti saeculi.*
Can. 32. *cau.* 12. *qu.* 2. *ex integris Concilii exemplaribus supplendus.*
Can. 33. *cau.* 12. *qu.* 2. *ex integris Concilii exemplaribus emendandus.*
Can. 34. *cau.* 12. *qu.* 2. *ex integris Concilii exemplaribus emendandus.*
Can. 35. *cau.* 12. *qu.* 2. *consonat cum sententia Concilii Agathensis*, & *jungendus cum can.* 56. *cau.* 12. *qu.* 2.
Can. 36. *cau.* 12. *qu.* 2. *est potius Concilii Epaonensis anni* 517.
Can. 53. *cau.* 12. *qu.* 2. *emendandus ex vulgatis Concilii exemplaribus.*
Can. 54. *cau.* 12. *qu.* 2. *consonat cum vulgatis Concilii exemplaribus.*
Can. 56. *cau.* 12. *qu.* 2. *jungendus cum can.* 35. *cau.* 12. *qu.* 2.
Can. 57. *cau.* 12. *qu.* 2. *jungendus cum can.* 1. & 3. §. *ult. cau.* 10. *q.* 2.
Can. 3. *cau.* 12. *qu.* 3. *fere consonat cum vulgatis Concilii exemplaribus.*
Can. 3. *cau.* 12. *qu.* 4. *est potius Concilii Epaonensis anni* 517.
Can. 5. *cau.* 12. *qu.* 5. *est potius Concilii Epaonensis anni* 517.
Can. 11. *cau.* 13. *qu.* 2. *consonat cum vulgatis Concilii exemplaribus.*
Can. 4. *cau.* 14. *qu.* 3. *potius ex Capitularibus Caroli Magni.*
Can. 2. *cau.* 14. *qu.* 4. *potius ex Concilio Arelatensi I.*
Can. 33. *cau.* 16. *qu.* 1. *jungendus can.* 12. *cau.* 18. *qu.* 2. & *can.* 3. *cau.* 20. *qu.* 4.
Can. 11. *cau.* 16. *qu.* 3. *pertinet potius ad Concilium Epaonense, ex quo emendandus.*
Can. 40. *cau.* 17. *qu.* 4. *potius est Concilii Epaonensis anni* 517.
Can. 12. *cau.* 18. *qu.* 2. *jungendus cum can.* 33. *cau.* 17. *qu.* 1. & *can.* 3. *cau.* 20. *qu.* 4.
Can. 13. *cau.* 18. *qu.* 2. *potius est Concilii Epaonensis anni* 517.
Can. 23. *cau.* 18. *qu.* 2. *consonat cum vulgatis Concilii exemplaribus.*
Can. 3. *cau.* 20. *qu.* 4. *jungendus cum can.* 33. *cau.* 16. *qu.* 1. & *can.* 12. *cau.* 18. *qu.* 2.
Can. 4. *cau.* 21. *qu.* 1. *est potius Concilii Epaonensis anni* 517.
Can. 1. *cau.* 21. *qu.* 5. *ex optimis Concilii exemplaribus emendandus.*
Can. 6. *cau.* 26. *qu.* 5. *consonat cum vulgatis Concilii exemplaribus.*
Can. 3. *cau.* 26. *qu.* 6. *ex integris Concilii canonibus emendandus.*
Can. 14. *cau.* 28. *q.* 1. *consonat etiam cum Concilio Meldensi anni* 845.
Can. 16. *cau.* 28. *qu.* 1. *potius ex Concilio Laodiceno, ex quo erit emendandus.*
Can. 8. *cau.* 35. *qu.* 2. *jam a Romanis Correctoribus restitutus auctoribus suis.*
Can. 32. *de cons. dist.* 1. *consonat cum vulgatis Concilii exemplaribus.*
Can. 35. *de cons. dist.* 1. *fere consonat cum vulgatis Concilii exemplaribus.*
Can. 64. *de cons. dist.* 1. *consonat cum vulgatis Concilii exemplaribus.*
Can 19. *de cons. dist.* 2. *consonat cum vulgatis Concilii exemplaribus.*
Can. 9. *de cons. dist.* 3. *ex melioribus Concilii exemplaribus emendandus.*
Can. 56. *de cons. dist.* 4. *consonat cum vulgatis Concilii exemplaribus.*
Can. 93. *de cons. dist.* 4. *consonat cum vulgatis Concilii exemplaribus.*
Can. 13. *de cons. dist.* 5. *fere consonat cum vulgatis Concilii exemplaribus.*

CUM universa propemodum Europa circa finem quinti saeculi Gothorum, & Vandalorum incursibus vastaretur, non tantum bene constitutae Romani Imperii leges, verum etiam Ecclesiastici Canones in desuetudinem quodammodo abiisse videbantur. Etenim Gothi, Gothisque adhaerentes populi consuetudinibus potius pro libito invectis quam scriptis legibus vivere adamabant. Primus fuit Euricus Theodorici Filius, qui ubi plurimas Hispaniarum, & Gal-

Harum Provincias occupavit, legum scriptarum formulas induci passus est, quemadmodum testatur S. Isidorus Hispalensis in chronico Gothorum his verbis ad æram 504. *Sub hoc Rege* (scilicet Eurico) *Gothi legum instituta scriptis habere ceperunt, nam antea tantum moribus, & consuetudine tenebantur*. Itaque constitutis legibus ad rectum civile regimen pertinentibus, sacri quoque Antistites facile sibi paratam esse occasionem agnoverunt, ut & ipsi ad renovandam Ecclesiasticam disciplinam pene lapsam legibus scriptis animum, mentemque converterent; præsertim quod tunc novis institutionibus opus esse videbatur, cum nonnulli ex Gothis recens fidem amplexati fuissent. Quamobrem sub Rege Alarico memorati Eurici filio anno 506. solemne in Galliis celebratum fuit Concilium in Agathensi Civitate, Cæsario Arelatensi Episcopo ceteros Episcopos Galliarum convocante, & quidem consentiente Alarico, qui & omnem auctoritatem suam interpositurum ad munimen, & tutelam sacrorum Canonum spopondit, uti constat ex præfatione, quæ Concilio huic adjecta in exemplaribus Conciliorum legitur. Præfuit toti Concilio Cæsarius idem Arelatensis; accesserant autem Episcopi numero quatuor supra triginta, qui omnes vel per se, vel per Vicarios suos Concilio subscripserunt. Numerus Canonum in hoc Concilio editorum in vulgatis exemplaribus extenditur usque ad septuaginta: sed revera non amplius, quam 47. Canones in hoc Concilio constitutos fuisse eruditissimi viri ex optimis Codicibus testantur, inter quos est Labbeus, & ante Labbeum Surius, & Sirmondus, observantes in veteribus MSS. Codicibus tantum haberi 47. ceteros vero adjectos fuisse recentiore manu ex Conciliis posterioribus Gallicanis, præsertim vero ex Concilio Epaonensi. Quod si de hujus Concilii auctoritate quæratur, fatentur eruditi omnes, magno in honore illius Canones semper habitos fuisse. Et revera talem existimationem merentur, qualem habere debent Concilia Nationalia; agitur enim de Nationali Concilio totius Galliæ, cujus convocare Episcopos ad Archiepiscopum Arelatensem jure adquisito pertinebat Can. 18. Concilii Arelatensis II. anni 452.

Can. 13. dist. 18. In Canone 35. hujus Agathensis Concilii legitur eisdem omnino verbis Canon 13. dist. 18. ubi sane eadem definita agnoscimus, quæ jam in vetustissimis Conciliis edita fuerant; addiderunt autem Agathenses Patres peculiare quidpiam ad exhibendam Regi Alarico honorificentiam, qui licet Arianis aliquandiu savisset, videbatur tamen plurimum præstiturus ad incolumitatem, utilitatemque Ecclesiarum.

Can. 22. dist. 23. Canon 22. dist. 23. qui eisdem verbis legitur in Canone 20. Agathensi; maxime decebat illa tempora; cum enim Gothi Galliæ Provincias occupantes efferos, bellicosque mores induissent, quos non solum ardens animus, sed & militaris quædam externa habitus forma exhibebat, facile fuerat, etiam Clericos ceterorum exempla sequutos novo cultu vestium, novoque habitu corporis ornatos prodiisse, quorum propterea immoderatum usum opus erat edito Canone cohibere.

Can. 30. dist. 23. Canon 30. dist. 23. licet referatur inter Agathenses Canones numero 66. ex illis tamen est, qui, ut superius observabam, post Agathenses Canones recentiore manu adjecti sunt; notandum tamen pro illa voce Gratianea *sacrarium* legi in vulgatis Concilii exemplaribus *Secretarium*. Non est tamen diutius elaborandum, ut investigemus, cuinam potius Concilio idem Canon tribuendus sit. In aperto enim est eisdem fere verbis expressus Laodiceni Concilii Canon 21. relatus apud Gratianum in hac eadem distinctione Can. 26. quem suo loco expendebam.

Can. 19. dist. 34. De Canone 19. dist. 34. nihil est dignum singulari observatione, postquam præsertim Romani Correctores ex Can. 39. Agathensi, unde depromtus est, expunxerunt particulam *modo*.

Can. 9. dist. 35. In Canone 41. Agathensi, qui refertur in Can. 9. dist. 35. certis pœnis affliguntur Clerici vino dediti, qui vel ab Ecclesiæ communione arcentur spatio 30. dierum, *vel corporali subduntur supplicio*, idest indicto jejunio, & sobrietate: qua sane pœna nulla convenientior esse poterat. Hinc apud Ivonem Carnotensem parte 13. cap. 77. refertur quoddam dictum Fructuosi Episcopi ita expressum: *Siquis Ecclesiastica praditus ordinatione, aut Monachus repertus fuerit ebriosus, in pane, & aqua tribus mensibus peniteat*.

Can. 7. dist. 50. Canon 7. dist. 50. est ex numero illorum Canonum, quos diximus recentioris Collectoris manu Agathensi Concilio adjectos fuisse: est enim ille inter Agathen-

thenses Canones numero quinquagesimus. Revera in Gallicanis Provinciis anno 506. nondum receptum erat, ut Viri Ecclesiastici crimina capitalia admittentes in Monasterium perpetuæ pœnitentiæ caussa detruderentur: illud potius obtinebat, ut deponerentur, atque ab Ecclesiastica communione removerentur. Id decretum adparet in Concilio Aurelianensi anni 511. Can. 9. ibi: *Si Diaconus, aut Presbyter crimen capitale commiserit, simul & officio, & communione pellatur*. Illud primum obtinuit post Concilium Epaonense anni 517. etenim in eo ita statutum est Can. 22. *Si Presbyter, aut Diaconus crimen capitale commiserit, ab officii honore depositus in Monasterium retrudatur, ibi tantummodo, quamdiu vixerit, communione sumenda*. Facile itaque ex his percipimus, dictum canonem septimum Gratianeum ex Epaonensi Concilio fuisse depromtum primum, & canonibus Agathensibus postea adjectum, unde Agathensis Concilii nomine a posterioribus Collectoribus commemorari cœperit. Quicumque vero primus canonem Agathensi Concilio adtribuit, non modicum verba ejusdem canonis immutavit. Fecit enim in primis mentionem de Episcopo, de quo tamen ne verbum quidem occurrit apud Epaonenses Patres, arbitratus forte, quod de Presbyteris dicitur ad pœnitentiam redigendis, idipsum & de Episcopis dicendum esse, quasi communis esse debeat delinquentium Presbyterorum, atque Episcoporum pœnitentia. Secundo addidit: *Laicam tantummodo communionem accipiat*: Laicæ autem communionis mentio non fit in Epaonensi decreto, ubi simpliciter de communione fit sermo. Forte ego putaverim vocem illam *Laica* adjectam fuisse, postquam Monachi Ecclesiasticis ordinibus insigniri cœperunt; cum enim olim tamquam Laici omnino haberentur Monachi, idem erat aliquem cum Monachis communem vitam habere, ac Laica tantummodo communione frui. At postquam Monachi Sacerdotio fungi cœperunt, necessarium fuit clarius exprimere *Laicam* communionem, ut designaretur eos, qui pœnitentiæ caussa in Monasterium detrudebantur, non communem cum Monachis habuisse Ecclesiasticam communionem, sed tantummodo qualem Laici habere solent. Demum qui canonem Epaonensem canonibus Agathensibus adjecit non generatim tantummodo conceptum voluit Epaonense decretum de Clericis capitale crimen admittentibus, sed ad species recensendas manum admovens scripsit: *Aut chartam falsaverit, aut falsum testimonium dixerit*, quæ sane loquendi formulæ in Epaonensi canone desiderantur. Forte autem qui hæc adjecit voluit his jungere can. 13. etiam Epaonensem, qui his verbis exprimitur: *Si quis Clericus in falso testimonio convictus fuerit, reus capitalis criminis habeatur*.

Canon 21. dist. 50. vere pertinet ad Concilium Agathense in cujus can. 2. eadem omnino verba leguntur.

Can. 21. dist. 50.

Pertinet præterea ad idem Concilium can. 15. can. 63. dist. 50. ex quo sane constat, qualis fuerit veteris pœnitentiæ asperitas, in eo præsertim, quod dicitur juvenes non facile ad pœnitentiam, & reconciliationem Ecclesiæ admittendos, *propter ætatis fragilitatem*. Nomine autem *viatici* in hoc canone non intelligitur Eucharistia, quemadmodum quibusdam placet interpretari, sed potius pœnitentiæ Sacramentum, quod ea appellatione solebat apud veteres significari, quemadmodum jam ostendimus ad can. 13. Concilii Nicæni, & probari etiam potest ex Concilio Gerundensi anni 517. in can. 42. dist. 50. Quanquam vero Gratianeus Can. vulgatis Concilii exemplaribus omnino consonet, non omittam tamen admonere, eundem referri apud Reginonem in lib. 1. de Ecclesiast. discipl. cap. 290. sed dumtaxat usque ad illa verba, *aut vestimenta non mutaverint, abjiciantur*, cetera vero illic desiderari.

Can. 63. dist. 50.

Ad rem nuper laudabam Reginonem; ex cujus etiam collectione restituendus erit ad sua loca Canon 64. dist. 50. qui apud Gratianum, & nonnullos alios Collectores falso adscribitur Concilio Agathensi. Regino, ut ajebam, in lib. 1. de Ecclesf. discipl. cap. 290. recitaverat canonem 15. Agathensem, qui idem est cum can. 63. dist. 50. Post eum ita statim subdidit in cap. 291. *unde supra*, quam notam imperitus, aut negligens exscriptor referendam existimavit ad Concilium Agathense, cujus erat caput superius, quum tamen esset familiare Reginoni, apponere verba illa *unde supra*, non ut significaret eundem sequentis capitis esse auctorem, qui est præcedentis, sed ut significaret se eandem materiam prosequi, quam ab initio tractare cœperat. Post hæc itaque Regino in cap. 291. refert illa, quæ habentur apud

Can. 63. dist. 50.

Gra-

Gratianum in dicto can. 64. quæ propterea non verba Concilii Agathensis sunt, sed potius Reginonis ejusdem, qui in suis libris non semper Collectorem egit, sed aliquando sententias suas sententiis Canonum interseruit, quique in hoc in loco sui temporis, & suæ Provinciæ disciplinam referebat accurata dignam observatione apud eos, qui de satisfactione pœnitentium velint recte sentire, & quemadmodum vetustis Ecclesiæ sæculis receptum erat. Sed quoniam Reginonis exemplaria in aliquibus verbis nonnihil dissonant ab exemplaribus Gratiani, non inutile erit hoc in loco Reginonis ejusdem verba describere: *In capite quadragesima omnes pœnitentes, qui publicam suscipiunt, aut susceperunt pœnitentiam, ante fores Ecclesiæ se repræsentent Episcopo Civitatis, sacco induti, nudis pedibus, vultibus in terram prostratis, reos se esse ipso habitu, & vultu proclamantes, ubi adesse debent Decani, idest Archipresbyteri Parochiarum, cum testibus, idest Presbyteri pœnitentium, qui eorum conversationem diligenter inspicere debent; & secundum modum culpæ pœnitentiam per præfixos gradus injungat. Post hac in Ecclesiam eos introducat, & cum omni Clero septem pœnitentiæ Psalmos in terram prostratus cum lacrymis pro eorum absolutione decantet. Tum consurgens ab oratione, juxta id, quod canones jubent, manus eis imponat, aquam benedictam super eos spargat, cinerem prius mittat, dein cilicio capita eorum cooperiat, & cum gemitu, ac crebris suspiriis eis denuntiet, quod sicut Adam projectus est de Paradiso, ita & ipsi ab Ecclesia ob peccata ejiciantur. Post hac jubeat ministros, ut eos extra januas Ecclesiæ expellant: Clerus vero prosequatur eos cum responsorio: in sudore vultus tui vesceris pane tuo &c. ut videntes sanctam Ecclesiam ob facinora sua tremefactam, & commotam non parvipendant pœnitentiam. In sacra autem Domini cœna rursus Ecclesiæ liminibus se præsentent.*

Can. 5. dist. 74. In Concilio Agathensi Can. 23. legitur Can. 5. dist. 74. cujus tamen verba in vulgatis Concilii exemplaribus ita habentur: *Episcopus etiam, quorum vita non reprehenditur, posteriorem priori nullum præponat, nisi fortasse elatus superbia, quod pro necessitate Ecclesiæ Episcopus jusserit, implere contemnat. Sane si officium Archidiaconus* (legunt alii: *Archidiaconatus*) *propter simpliciorem naturam implere, aut expedire nequiverit, ille loci sui nomen teneat, & ordinationi Ecclesiæ, quem elegerit Episcopus, præponatur.*

Can. 6. dist. 77. In can. 6. dist. 77. juncti sunt canones 16. & 17. ex Agathensibus; a prioribus enim verbis usque ad illa: *Conversi fuerit ordinentur* habetur can. 16. & 17. a §. *Presbyterum* usque in finem, dummodo tamen advertamus, illa *& Diacones ante vigintiquinque* fuisse a Gratiano adjecta, & in ipsis Concilii exemplaribus desiderari; neque enim opus erat, ut in can. 17. repeteretur, quod in can. præcedente jam expressis verbis constitutum fuerat.

Can. 25. dist. 86. Can. 25. dist. 86. non esse Concilii Agathensis jam observarunt Romani Correctores, cum inter can. ejusdem Concilii non legatur. Burchardus autem, & Ivo illum adscribunt Bonifacio Papæ. Sed quicumque Bonifacii decreta collegerunt, hujus can. minime meminerunt. Potius exquirendus erit inter Novellas Justiniani; etenim in Novella 123. cap. 11. eadem fere verba leguntur, ibi: *Sed neque propriis manibus liceat Episcopum aliquem percutere, hoc enim extraneum Sacerdoti est*; quæ verba primus in suo Nomocanone retulit adinstar fragmenti cujuspiam Johannes Antiochenus tit. 15. Posteriores vero Collectores, qui non Nomocanones, sed potius collectiones canonum adornare volebant, Justiniani Imperatoris leges quoties laudaverunt, Justiniani ipsius nomen reticuerunt, atque ejus vice inscripserunt nomen Bonifacii Papæ, quemadmodum frequenter contigisse observabimus, ubi agendum erit de Bonifacio Pontifice, ea forte adducti ratione, quod Bonifacius II. esset Justiniano contemporaneus circa annum 530. Sententia hujus canonis videtur consonare cum dictis Apostoli Pauli, qui inter ceteras Episcoporum dotes illam recenset, ut non sit percussor. Ceterum vetus erat disciplina Ecclesiarum, ut Episcopis competeret quædam potestas in Clericos, qualis est Patris in Filios, aut Præceptoris in Discipulos, ut, si quando Clerici peccarent, salutari pœna eos corriperent, aliquando etiam pœna flagelli, de qua Sanctus Augustinus in Epist. 133. ad Marcellinum ita scribit: *Quando tantorum scelerum confessionem.... virgarum verberibus eruisti, qui modus coercitionis, & a magistris artium liberalium, & ab ipsis parentibus, & sæpe etiam in judiciis solet ab Episcopis adhiberi*. Eodem ferme modo solebant Abbates Monachos sibi subditos corrigere,

re, uti legitur in regula S. Benedicti, & in eodem Concilio Agathensi can. 38. sive can. 3. cau. 20. qu. 4. Cum autem hac potestate Episcopi abuterentur, modum pęnæ excedentes, opus fuit lege lata eorundem severitatem cohiberi, quum præsertim S. Paulus admoneat Episcopum non debere esse percussorem, quod & constitutum scimus in can. 27. vulgo Apostolorum, & apud Gregorium Magnum in can. 1. dist. 45. quibus consonare posset canon octavus Concilii Ilerdensis anni 524. relatus in can. 19. cau. 17. qu. 4. ex quibus eruitur Justiniani tempore opus fuisse, ut admonerentur Episcopi, ne Clericorum potius percussores, quam Pastores, & Patres viderentur.

Can. 7. dist. 87. Postquam manumissio censu facta exolevit, & in ejus locum suffecta est manumissio in Sacrosanctis Ecclesiis, quemadmodum jam superius me dixisse memini, quicumque in Ecclesia manumittebantur, sub Ecclesiæ quodammodo patrocinio esse videbantur ob privilegium Constantini Imperatoris, & de quo in l. 1. & 2. Cod. de his, qui in Eccles. manumit. Jure propterea Patres Agathenses in can. 29. pro manumissorum libertate constituerunt, ne servi semel in Sacrosanctis Ecclesiis manumissi læderentur. Is est can. 7. dist. 87.

Can. 9. dist. 90. De canone 9. dist. 90. nihil est, quod specialiter observemus; habetur autem eisdem verbis in can. 31. Agathensi, dummodo pro illa voce *obstinatione*, legamus *intentione*.

Can. 10. cau. 1. qu. 2. Nescio qua ratione in can. 10. cau. 1. qu. 2. Gratianus retulerit canonem 36. Concilii Agathensis, cum hic Gratiani proposito convenire non possit. Demonstrare volebat Gratianus nihil pecuniæ recipi posse ab eo, qui ingressurus esset Monasterium, veluti pretium admissionis. At in hoc eodem Can. Agathensi nihil aliud legitur, quam stipendia Ecclesiastica esse inter Clericos administrantes legitime distribuenda. Duo præterea sunt ad hanc rem observanda. Primum est, pro vocibus illis: *Per Ordinationem*, in vulgatis Concilii exemplaribus legi: *vel Ordinationem*. Alterum, nomen *canonis* ibidem significare Catalogum, sive matriculam Ecclesiæ, in qua Clerici omnes descripti erant; mos enim fuerat, ut stipendia singulis Clericis adsignarentur juxta modum, quo eorundem Clericorum Ordines, & rationes in eadem matricula designabantur.

Can. 12. cau. 2. qu. 5. Can. 12. cau. 2. qu. 5. nec habetur inter canones Concilii Agathensis, nec Concilii Agathensis ætati tribui ullo modo potest, si ad meliores canonum Codices Gratianei canonis constitutio non exigatur. Sane in Galliis usque ad Caroli Magni ætatem nihil definitum fuit de Presbyteris accusatis, quorum objecta crimina ab accusatore probari non poterant. Perspicuum est ad hanc rem caput 33. lib. 5. Capitularium Francorum, ubi traditur, quemadmodum Carolus idem Imperator habitis publicis Episcoporum comitiis deliberaverit, nec non Leonis Papæ consilium exoptaverit, ibi: „ Et hoc vobiscum magno studio pertractandum est, quid de illis „ Presbyteris criminosis, unde approbatio non est, & semper negant, faciendum sit. Nam hoc sæpissime a „ nobis, & a Progenitoribus nostris, „ atque Antecessoribus nostris ventilatum est, sed non ad liquidum hactenus definitum. Unde ad consultandum Patrem nostrum Leonem Papam „ Sacerdotes nostros mittimus, & quidquid ab eo, vel a suis perceperimus, „ vobis una cum illis, quos mittimus, „ renunciare non tardabimus. Vos interdum vicissim tractate attentius, „ quid ex his vobiscum constituamus „ una cum prædicti Sancti Patris institionibus, ut murmur cesset populi." Deinde in cap. sequenti refertur Constitutio Caroli Imperatoris post susceptum Leonis Papæ consilium, in qua post aliqua præmissa ita legitur: „ Statutum est namque ratione, & necessitate, & auctoritate prædicta consultu omnium, ut quotiescumque cuiquam Sacerdoti crimen imponitur, si „ ipse accusator talis fuerit, ut recipi „ debeat (quia quales ad accusationem „ Sacerdotum admitti debeant, in canonibus pleniter expressum est). Si „ autem, ut dictum est, ille accusator, „ qui canonice est recipiendus, eum „ cum legitimo numero verorum, & „ bonorum testium adprobare in conspectu Episcoporum poterit, tunc canonice dijudicetur, & si culpabilis „ inventus fuerit, canonice damnetur. „ Si vero cum supradicto prætextu adprobare ipse accusator minime poterit, & hoc canonice definiatur. Ipse „ ergo Sacerdos, si suspiciosus, aut incredibilis suo Episcopo, aut reliquis „ suis Consacerdotibus sive bonis, & „ justis de suo populo, vel de sua ple-

„ be

„ be hominibus fuerit, ne in crimine,
„ aut in prædicta suspicione remaneat,
„ cum tribus, aut quinque, vel septem
„ testibus bonis ei vicinis Sacerdotibus
„ exemplo Leonis Papæ, vel eo am-
„ plius, si suo Episcopo visum fuerit,
„ aut necesse propter tumultum populi
„ id esse prospexerit, & cum aliis bo-
„ nis, & justis hominibus se sacramen-
„ to coram populo super quatuor Evan-
„ gelia dato purgatum Ecclesiæ reddat."
Hæc sane liquido demonstrant, usque ad tempora Caroli Magni in Galliis nihil adhuc constitutum fuisse de Presbyterorum purgatione, quemadmodum priora laudati capitis verba palam faciunt, quæ sane vera esse non possent, quoties jam salubris quædam constitutio ad eandem prodiisset ex Concilio Agathensi sexto sæculo celebrato. Præterea siquis animadverterit caussam, ex qua dubitaretur apud Gallos, quomodo purganda essent Sacerdotum crimina, de quibus post accusationem aperte non constaret; facile hoc idem caput agnoscet editum post tempora Concilii Agathensis. Revera primum invaluit ex consuetudinibus Longobardorum, ut quoties quispiam accusaretur, nec de objecto crimine clare, perspicueque liqueret, purgaretur reus *cum scutis, & fustibus in campo decertando*, sicuti legimus in lib. 2. legum Longobard. tit. 51. §. 11., quasi privato bello indicto inter accusatorem, & reum, ex quibus ille vincebat in caussa, quem victorem belli fortuna fecisset. Atque hic mos sæculo 8. & sequentibus ordinarius esse cœpit in Provinciis Europeis, rejecta quacumque juris disciplina, eaque prorsus oblivione deleta. Hæc vero non videbantur decere Clericos, & maxime Sacerdotes, ut quoties ipsi accusarentur, sui purgandi caussa arma susciperent, & singulari conflictui se, causamque suam committerent. Hinc dubitatio omnis emersit, quæ proposita in Conciliis fuit apud Carolum Magnum, in qua, uti diximus, e re visum fuit Leonem Pontificem Maximum consulere. Si igitur hæc occasio nondum suborta fuerat initio sexti sæculi, sive tempore Concilii Agathensis, qua ratione diceret quispiam dictum canonem 12. cau. 2. qu. 5. Concilio Agathensi esse adscribendum? Ut autem investigemus, quisnam fuerit hujus canonis auctor, duo in medium proferam, quæ suspicatus sum in hac re. Primum est de fide Burchardi, qui primus in lib. 2. cap. 181. hoc fragmentum retulit, & quidem Agathensi Concilio inscriptum, quem deinde sequuti sunt Ivo, & Gratianus. Neque enim in rebus francicis, uti pluries jam animadvertimus, præsertim Caroli Magni, referendis, fidem servavit Burchardus, quemadmodum fidelem Collectorem decebat, sed sæpe alios pro aliis auctores obtrudens, illud præ ceteris cavebat, ne Capitularia Caroli Magni laudaret, in gratiam Germanorum, quibus illa erant invisa, & apud quos ipse degebat. Viderat autem ipse nuper descriptum caput Capitularis Caroli Magni, in quo agitur de purgatione Sacerdotum, quæ coram testibus ejusdem Ordinis sociis facienda præscribitur, vel tribus, vel quinque, vel septem, vel etiam pluribus, si Episcopo videatur. Ipse vero voluit tutius definire, forte respiciens ad praxim suorum temporum, vel Diæceseos, sexque numero socios scribens visus sibi est rem melius, & accuratius expressisse; sed nolens laudare Capitularia Francorum, Gallicanam Constitutionem sic expositam Gallicano vetusto Concilio, idest Agathensi adscripsit; atque id eo vel fidentius ausus est Burchardus, quod videretur eadem disciplina obtinere apud Saxones populos sibi finitimos; etenim inter leges Ecclesiasticas Canuti Saxoniæ Regis, quæ apud Labbeum referuntur ad annum 1032. ita legitur num. 5. *Siquis itaque Sacerdotem ad certam aliquam religionis normam viventem in crimen vocarit, atque is nullius sibi sceleris conscius fuerit, Missam, si modo id facere non vereatur, celebrato, & Eucharistia perceptione unius calumniam omnem solus contundito. Sin trium fuerit accusatio percepta, si modo ausus fuerit, Eucharistia, atque adjunctis sibi aliis ejusdem ordinis duobus, omnem cogitati sceleris suspicionem diluito. Diaconum ad certam religionis formulam viventem siquis singulari calumnia criminis reum fecerit, assumtis ordinis ejusdem duobus aliis Diaconus se crimine liberato. Criminatio sin fuerit tripla, admotis ordinis ejusdem viris senis se culpa exolvito.* Itaque verosimile videri potest, tum ex laudato Caroli Magni Capitulari, tum ex hac Saxonum disciplina Burchardum fragmentum illud composuisse, quod apud Gratianum habetur in dicto can. 12., cui ut quandam ex vetustate sacra auctoritatem conciliaret, nomen Concilil Agathensis inscripserit.

Al-

Alterum, quod in hac re suspicatus sum, illud est, apud Burchardum, aut quemvis alium antiquiorem Collectorem hoc idem fragmentum relatum fuisse nomine Concilii Carthaginensis, quod deinde ex Amanuensium imperitia laudari cœperit nomine Concilii Agathensis; atque eodem nomine, qui primus hoc edidit, voluisse paullisper aliis verbis expendere, quæ habentur in Concilio Carthaginensi Dionysii Exigui, seu in Codice canonum Ecclesiæ Africanæ can. 20., ibi: „ Si autem Presbyteri, vel „ Diaconi fuerint accusati, adjuncto sibi ex vicinis locis cum proprio Episcopo legitimo numero collegarum, „ quos ab eodem accusati petierint: id„ est una secum in Presbyteri nomine „ sex, in Diaconi tres, ipsorum caus„ sam discutiant, eadem dierum, & di„ lationum, & a communione remotio„ num, & discussione personarum in„ ter accusatores, & eos, qui accusan„ tur forma servata. Reliquorum au„ tem Clericorum causas etiam solus „ Episcopus loci agnoscat, & finiat. " Quicumque priora hujus canonis verba cum Gratianeo fragmento, de quo agimus, contulerit, facile agnoscet, utrumque inter se plurimum consonare, & ad idem Concilium utrumque pertinere, licet dictus can. 12. cau. 2. qu. 5. a quopiam Collectore paullo aliter descriptus fuerit, forte ex Græco textu, in quem Carthaginenses Canones, uti suo loco diximus, fuere translati.

Can. 8. cau. 5. qu. 6. Can. 17. & 47. cau. 11. qu. 1.

Ad eundem can. 32. Concilii Agathensis referendi sunt can. 8. cau. 5. qu. 6., & can. 17., & 47. cau. 11. qu. 1. En verba Agathensium Patrum integra, & qualia habentur in optimis vulgatissimis exemplaribus: *Clericus ne quemquam præsumat* (multo aliter Gratianus *Clericum nullus præsumat*) *apud sæcularem judicem Episcopo non permittente pulsare: sed si pulsatus fuerit, respondeat, non proponat*, (multo etiam aliter Gratianus hæc exposuit, imo & contrariam in sententiam detorsit his verbis: *Non respondeat, vel proponat*), *nec audeat criminale negotium in judicio sæculari proponere. Siquis vero sæcularium per calumniam Ecclesiam, aut Clericum fatigare tentaverit, & victus fuerit, ab Ecclesiæ liminibus, & a Catholicorum communione, nisi digne pœnituerit, arceatur.* Adparet ex his, quantum distet Gratianus a sententia Concilii Agathensis; quod enim Agathenses Patres prohibuerant Clericis, ne alios in judiciis sæcularibus convenirent, jurgiorum forensium a Clericis eisdem evitandorum caussa, id Gratianus de Laicis dictum voluit, ne Clericos ad judicia publica convenirent. Porro qualis in hac re fuerit disciplina Ecclesiastica sexto sæculo, sive tempore Agathensis Concilii, docebunt apertissime Novellæ Justiani Imperatoris, præsertim 79., 83, & 123. cap. 21., atque, ut ne a disciplina Gallicanæ Ecclesiæ, quæ tunc temporis obtinebat, recedam, docebit perspicue Concilium Epaonense anni 517., in quo can. 11. hæc leguntur Agathensi canoni multum conformia: *Clerici sine ordinatione Episcopi sui adire, vel interpellare publicum non præsumant, sed si pulsati fuerint, sequi ad sæculare judicium non morentur.*

Can. 29. cau. 7. q. 1.

Can. 29. cau. 7. qu. 1. legitur in can. 64., ex iis propterea est, qui Concilio quidem Agathensi tribuuntur, ejusdem tamen auctoritate editus minime fuit, sed potius posterioris Gallicanæ Ecclesiæ Concilii. Itaque non est dubitandum, canonem hunc pertinere potius ad Concilium Arvernense anni 535., in quo can. 15. hæc leguntur. „ Siquis ex „ Presbyteris, aut Diaconis, qui ne„ que in Civitate, neque in Parochiis „ Canonicus esse dignoscitur, sed in „ Villulis habitans, in Oratoriis Offi„ cio sancto deserviens celebrat divina „ Mysteria, festivitates præcipuas, Do„ mini Natale, Pascha, Pentecosten, „ & siquæ principales sunt reliquæ so„ lemnitates, nullatenus alibi, nisi cum „ Episcopo suo in Civitate teneat. Qui„ cumque etiam sunt Cives natu majo„ res pari modo in Urbibus ad Pontifi„ ces suos in prædictis festivitatibus ve„ niant. Quod siqui improba temerita„ te contempserint, iisdem festivitatibus, „ quibus in Civitate adesse despiciunt, „ communione pellantur. " Facit ad hanc eandem rem can. 3. Concilii Aurelianensis 4. anni 541. ita conceptus: „ Quisquis de prioribus Civibus Pascha „ extra civitatem tenere voluerit, sciat „ sibi a cuncta Synodo esse prohibitum, „ sed principales festivitates sub præ„ sentia Episcopi teneant, ubi sanctum „ decet esse conventum. Tamen si ali„ quis certa necessitate constringatur, „ ut hoc implere non possit, ab Epi„ scopo postulet commeatum. Quod si „ hoc postulare despexerit, in eodem „ lo-

„ loco, idest in festivitate præsenti, „ ubi tenere voluerit, suspendatur." Itaque licet dictus can. 29. cau. 7. qu. 1. vere non sit Concilii Agathensis, non est tamen dubitandum, contineri in illo Gallicanæ Ecclesiæ disciplinam, qualis sexto sæculo obtinebat; imo & nonnulla similia videntur in eodem Agathensi Concilio revera constituta, quemadmodum apparere potest ex can. 35. de cons. dist. 1., de quo inferius agemus.

Can. 1. cau. 10. qu. 2. Potius Concilii Agathensis est can. 1. cau. 10. qu. 2., cujus verba leguntur in can. 7. ejusdem Synodi, post quæ statim in integris illius exemplaribus illa sequuntur, quæ retulit Gratianus in can. 3. eadem caussa, & quæstione, vers. *Quod si necessitas* &c.

Can. 8. cau. 11. qu. 3. In can. 3. Agathensi habetur can. 8. cau. 11. qu. 3., qui tamen ita erit ex optimis editis Codicibus Concilii emendandus: *Episcopi, si Sacerdotali moderatione postposita innocentes, aut ministros caussis culpabiles excommunicare præsumserint, aut ad gratiam festinanter* (Gratianus scripserat *ad gratiam baptismatis*; sed, venia dixerim Gratiani, qui excommunicati fuerant, ad gratiam baptismatis festinare non poterant, cum nemo excommunicetur, nisi baptizatus; sed potius ad gratiam reconciliationis, de qua canon hic intelligendus omnino est) *fortasse recipere noluerint, a vicinis Episcopis cujuslibet Provinciæ literis moneantur* (scripserat Gratianus: *Ejusdem Provinciæ*. Non erat tamen etiam negligenda sollicitudo aliorum Episcoporum, qui vicini sunt, licet non in eadem Provincia, si fratrem suum Coepiscopum imprudenter Ecclesiam administrantem monerent, aut etiam redarguerent), *& si parere noluerint, communio illis usque ad tempus Synodi a reliquis Episcopis non negetur*) Gratianus scripserat: *denegetur*. Sed melior est vulgata editio Concilii: etenim verba illa *non negetur* referuntur ad illos, qui vel sine caussa levissima fuerant excommunicati, quemadmodum sequentia canonis verba manifeste demonstrant) *ne forte ad excommunicatoris peccatum excommunicati longo tempore morte præveniantur*. Quæ verba hunc sensum exprimunt: non est neganda interea communio Ecclesiastica illis, qui sine caussa excommunicati fuisse probantur, ne forte, si interea morerentur, ex iniquitate excommunicatoris extra communionem Ecclesiasticam dejecti decederent.

Can. 19. cau. 12. qu. 1. Can. 19. cau. 12. qu. 1. est can. 48. inter Agathenses, sive primus ex illis, qui Agathensi Concilio posteriore manu adjecti sunt. Qui hunc canonem huic Concilio adjecit, illum forte composuit vel ex can. 33. ejusdem Concilii, qui refertur apud Gratianum in can. 34. cau. 12. qu. 2., vel ex can. 17. Concilii Epaonensis anni 517., ubi hæc leguntur: *Si Episcopus condito testamento aliquid de Ecclesiastici juris proprietate legaverit, aliter non valebit, nisi vel tantum de juris proprii facultate suppleverit.*

Can. 32. cau. 12. q. 2. In causa 12. qu. 2. plures leguntur Agathensis Concilii canones; & quidem can. 32. legitur Agathensis can. 22., cujus priora verba apud Gratianum desiderantur; etenim in Concilio hæc habentur: *& licet superfluum sit de re certa, & antiquis Canonibus prohibita iterato aliquid definire, attamen quo facilius cupiditas, aut improbitas reprimatur, id statuimus, quod omnes canones jubent*. Cetera apud Gratianum habentur, & omnino consonant. Item in can. 33. legitur Agathensis can. 26., ex quo posteriora Gratiani verba hoc modo sunt emendanda. *Hi etiam, qui in damno Ecclesiæ instrumenta Ecclesiæ impie sollicitatis traditoribus susceperint, pari sententia feriantur*. Præterea in can. 34. legitur Agathensis can. 33., cujus tamen priora verba paullo aliter descripta sunt, quam sint apud Gratianum, ibi: *Episcopus, qui filios, aut nepotes non habens alium, quam Ecclesiam relinquit heredem, siquid de Ecclesia* (legunt alii: *Siquid de Ecclesiæ rebus*) *non in Ecclesiæ causa, aut necessitate præsumsit, quod distraxit* &c.

Can. 33. cau. 12. q. 2.

Can. 12. cau. 12. qu. 2.

Can. 35. & 56. cau. 12. qu. 2. Quæ vero Gratianus retulit in can. 35., & 56. ejusdem causæ, & quæstionis jungenda simul sunt, utpote deprompta ex eodem can. 49. ex illis, qui Agathensi Concilio adjecti fuerunt. Etenim post illa verba can. 35. *visi sunt præsumsisse*, hæc statim sequuntur. *Sane siquis pro qualibet conditione de rebus Ecclesiæ aliquid alienare præsumserit, si de suo proprio tantum Ecclesiæ contulerit, quantum visus est abstulisse, tum demum illud stare licebit*, quæ habentur in dicto can. 56., ac post ea rursus immediate sequitur versiculus *libertos tamen*, quem legimus in dicto can. 35. Arbitror autem hunc canonem, quoniam inter 47. vere Agathenses non reperitur, ideo huic eidem Concilio adjectum fuisse, quod similia quædam constituta fuerint

rint in can. 22. Agathensi, qui idem est cum can. 32. cau. 12. qu. 2.

Can. 36. cau. 12. qu. 2. Præterea inter canones post Agathense Concilium adjectos num. 53. legitur can. 36. cau. 12. qu. 2., in integris tamen Concilii exemplaribus pro illis Gratiani verbis *juris possessione* ita legitur: *juris proprietate*. Quidquid tamen legatur in exemplaribus Concilii Agathensis, cum iste canon falso inter canones ejusdem Concilii recenseatur, ex aliis Canonibus & Gratiani editio emendanda est, & fragmenti ejusdem sententia explicanda. Itaque istud fragmentum potius tribuendum est Concilio Epaonensi, ex quo plura, uti superius diximus, adscripta sunt Concilio eidem Agathensi. Itaque in Concilio Epaonensi cap. 7. hæc habentur. *Quidquid Parochiarum Presbyteri de Ecclesiastici juris possessione distraxerint, inane habeatur, & vacuum, in venditorem comparantis actione vertenda*, vel sicuti alii Codices exhibent: *in venditorem, vel hæredes suos actione vertenda*; ex quibus apparet eam fuisse mentem Epaonensium Episcoporum, ut declararent reverti debere ad Ecclesiam bona Ecclesiastica vendita, nulla data emtori actione vendicatoria adversus Ecclesiam, sed tantum actione personali evictionis caussa adversus venditorem, qui tamen venditor omni actione in pœnam admissi delicti penitus destituatur.

Can. 53. & 54. cau. 12. qu. 2. Alienationes Ecclesiæ utiles permittit ab Episcopo fieri posse Concilium Agathense in can. 45. & 46., ex quibus depromti sunt can. 53. & 54. cau. 12. q. 2. Sed edita Concilii Agathensis exemplaria paullo aliter habent, quam legatur apud Gratianum in dicto can. 53., videlicet verba illa Gratiani: *Longe positas, & parvas*, omissa copulativa particula, ita leguntur in Concilio ipso: *Longe positas parvas*. Præterea pro illis vocibus Gratiani, *sine consilio fratrum*, legitur in exemplaribus Concilii: *sine concilio fratrum*, quæ sane si potius legenda sunt, interpretatio ejusdem canonis paullo alia esse debebit, quam quæ vulgo a Pragmaticis adferri soleat. Etenim vulgo traditur ab omnibus sacrorum canonum studiosis Episcopum in rebus levissimi negotii, etiam immobilibus Ecclesiasticis distrahendis non teneri petere consilium Capituli sui ex auctoritate hujus Agathensis canonis. At vero Gratiani editione ad fidem integrorum Concilii exemplarium exacta, alia videtur exhiberi Concilii sententia, ut scilicet Episcopus, ubi agatur de alienatione rerum Ecclesiasticarum minus utilium, & levioris momenti, non teneatur expectare tempus Concilii Provincialis, quod apud veteres appellabatur *Concilium fratrum*, quodque bis singulis annis celebrari solebat, quoties commode potuisset; sed possit etiam extra illud tempus ad alienationem devenire. Quæ sane sententia non probat in hujusmodi alienationibus remissas esse solemnitates juris, illam inter ceteras, qua Capituli Cathedralis Ecclesiæ consilium expostuletur.

Can. 57. cau. 12. q. 2. Verba can. 57. cau. 12. qu. 2. habentur in Concilio Agathensi can. 7., ac propterea jungenda sunt cum relatis canonibus 1., & 3. §. ult. cau. 10. q. 2., omnes enim leguntur in dicto can. 7. Agathensi, ubi primo leguntur verba dicti can. 1., post quæ immediate subduntur verba dicti can. 3. §. *Quod si necessitas*; & quidem usque ad verba illa *non valebit*. Deinde sequuntur verba hujus can. 57., & quidem integra, post quæ demum nectitur §. *Minus* in dicto can. 3.

Can. 3. cau. 12. qu. 3. Can. 3. cau. 12. qu. 3. legitur in canone Agathensi 6., ex quo particula *dumtaxat* addenda erit; ubi enim Gratianus habet: *ab extraneis aliquid*, vulgata Concilii exemplaria ita exhibent: *ab extraneis dumtaxat aliquid*. Hæc autem est Patrum Agathensium sententia, ut si quis Episcopus aliquid ex aliorum liberalitate receperit, *sive cum Ecclesia, sive sequestratim*, idest sive receperit ipse solus, sive cum Clericis simul, tum res donatæ non ipsius Episcopi, sed Ecclesiæ lucro cedant, atque inter Ecclesiasticas facultates enumerentur, quod ita demum verum esse ajunt Agathenses Episcopi, quoties extraneus donator fuerit; nam ubi donatores fuerint Episcopi consanguinei, aut familiares, ex præsumta donantium voluntate, donatæ res in ejusdem Episcopi solius commodum cedent.

Can. 3. cau. 12. qu. 4. Can. 3. cau. 12. qu. 4. ex illis est, qui falso Agathensi Concilio adscripti sunt; est enim inter Agathenses num. 54., depromtus tamen fuit ex Concilio Epaonensi anni 517. can. 8., ubi sane observandum est, quod eruditi omnes animadverterunt, olim Parochias aliquando Diœcesis nomine fuisse appellatas. Sed & eidem Epaonensi Concilio can. 17. tribuendus est can. 5. cau. 12. qu. 5., qui inter Agathenses adjectos *Can. 5. cau. 12. qu. 5.*

 legi-

legitur can. 51. Ceterum Gratiani verba cum eodem Epaonensi canone omnino consonant.

Can. 11. cau. 13. qu. 2. Can. 11. cau. 13. qu. 2., qui legitur in Concilio Agathensi can. 4., & 5. perspicue indicat, quale eo tempore judicium fuerit sacrorum Antistitum de oblationibus Ecclesiasticis, quæ tanquam patrimonia pauperum habebantur, ut propterea qui eas retinuissent, tanquam *pauperum necatores* existimarentur.

Can. 4. cau. 14. qu. 3. Falso Concilio Agathensi inscriptus est can. 4. cau. 14. qu. 3., neque enim in ullis Agathensibus canonibus, ne in adjectis quidem, reperitur. Potius habetur in cap. 12. Capitularis 5. Caroli Magni, quod factum est ad Niumaczxd, (adjectum est legibus Longobardicis) anno 806., & refertur in lib. 1. Capitularium cap. 119. Regino hoc idem fragmentum retulerat in lib. 1. cap. 284., nullo tamen adscripto nomine Auctoris. Primus Burchardus in sua collectione Agathensi Concilio adscripsit, quem deinde sequuti sunt Ivo, & Gratianus. At sæpissime animadvertimus, Burchardum frequentissime abstinuisse a laudandis Capitularibus Regum Francorum, quorum si fragmenta descripturus esset, alii potius Auctori adscribebat; propterea non dubitavit hoc fragmentum, de quo agimus, Capitularium Concilio Agathensi tribuere.

Can. 2. cau. 14. qu. 4. Sunt quidam Gratianei Codices, in quibus cum hac inscriptione laudatur can. 2. cau. 14. qu. 4.: *Ex Concilio Agathensi* 1., *quod confirmavit Papa Sylvester*. Falsa codicis editio est in hac parte, & pro Concilio Agathensi legendum potius Arelatense, de quo suo loco sermonem instituimus. Nemo enim statim non videt, Concilium Agathense sexto sæculo celebratum confirmari non potuisse a Papa Sylvestro, qui vixerat initio quarti sæculi.

Can. 33. cau. 16. qu. 1. Can. 12. cau. 18. qu. 2. & Can. 3. cau. 20. qu. 4. In can. 27. Concilii Agathensis tria Gratiani fragmenta leguntur, quæ propterea simul jungenda erunt: Primus est can. 12. cau. 18. qu. 2. ita expressum. *Monasterium novum* (verba illa priora *de Monachis* Gratianus forte accepit ex aliqua collectione canonum, in qua significabatur per eam inscriptionem materies, quæ tractaretur), *nisi Episcopo aut permittente, aut probante nullus incipere, aut fundare præsumat*. Post hæc verba sequuntur statim, quæ Gratianus habet in can. 33. cau. 16. qu. 1. ibi: *Monachi etiam vagantes ad officium Clericatus, nisi eis testimonium Abbas suus dederit, nec in Civitatibus, nec in Parochiis ordinetur*. Deinde subjungitur can. 3. cau. 20. qu. 4. his verbis: *Monachum, nisi Abbatis sui aut permissu, aut voluntate ad alterum Monasterium commigrantem nullus Abbas suscipere, aut retinere præsumat, sed ubicumque fuerit, Abbati suo auctoritate canonum revocetur. Si necesse fuerit* (hæc a Gratiano omittuntur in dicto can. 3., sed leguntur in dicto can. 33.) *Clericum de Monachis ordinari, cum consensu, & voluntate Abbatis præsumat Episcopus*. His continentur trium fragmentorum sententiæ apud Gratianum. Quædam tamen adhuc observanda supersunt in dicto can. 3. cau. 20. qu. 4., cujus priora tantummodo verba huc usque retuleram. Itaque ea, quæ sequuntur in §. *Item Clericis* usque in finem leguntur in can. 38. ejusdem Concilii Agathensis, cujus lectionis varietatem jam observarunt Romani Correctores.

Can. 11. cau. 16. qu. 3. Can. 11. cau. 16. qu. 3. consonat post Romanam Correctionem cum can. 59. ex Agathensibus adjectis. Quoniam vero hic canon revera Concilii Agathensis non est, operæ pretium erit, eundem suis Auctoribus tribuere: Referendus est autem ad Concilium Epaonense anni 517., ex quo, uti jam diximus, nonnulla sunt in Agathense Concilium derivata. Itaque in can. 18. Epaonensi hæc leguntur: „ Clerici quod, etiam sine „ precatoriis, quilibet diuturnitate temporis de Ecclesiæ remuneratione possederint cum auctoritate Domni gloriosissimi Principis nostri in jus proprietarium præscriptione temporis non vocetur, dummodo pateat Ecclesiæ rem fuisse, ne videantur etiam Episcopi administrationis prolixæ, aut precatorias, cum ordinati sunt, facere debuisse, aut diu tentas Ecclesiæ facultates proprietati suæ posse transcribere. " Hæc sane verba aliam videntur sententiam exprimere ab ea, quam Gratianus exhibuit, quæ ut plana reddatur, animadvertendum erit fuisse ea ætate, in Gallicanis præsertim Provinciis, moribus receptum contractum quendam, qui appellabatur *precaria*, Romanis Legislatoribus, aut Jurisconsultis prorsus ignotum. Ad hunc contractum spectat titulus decretalium de precariis, quem Interpretes vulgo adserunt foro nostrorum temporum prorsus inutilem esse, cum hodie contractus hujus-

hujusmodi amplius celebrari non soleat. Itaque precaria dicebatur, cum quis sive Clericus, sive Laicus res Ecclesiasticas quasdam vel mobiles, vel immobiles ab Episcopo ad certum tempus obtinebat, puta ad quinquennium, aut etiam diuturnius; duplici tamen onere adposito, primo, ut annuum censum Ecclesiæ persolveret; secundo, ut tempore elapso ad Ecclesiam res precariis concessa libere reverteretur. Solebant autem precariæ nomine adsignari bona Ecclesiastica, vel militibus, quoties publica necessitas expostularet, vel illis, qui de Ecclesia essent optime meriti, & sæpe in eisdem precariis concedendis Principis auctoritas intercedebat. His præmissis facile percipimus, qualis fuerit sententia Epaonensium Episcoporum in dicto can. 11. cau. 16. qu. 3. Etenim quum communis Ecclesiarum usus esset, ut Clerici certas, sive annuas, sive menstruas pensiones acciperent ab Episcopis, penes quos erat rerum omnium Ecclesiasticarum administratio, contingebat aliquando, ut Episcopus in pensionum vicem concederet alicui Clerico certa Ecclesiastica prædia, aut bona adinstar ferme precariarum, nulla tamen super id edita scriptura, sive, ut vocant, instrumento; videbatur enim Episcopo sufficere sola Clerici beneficiarii fides, juxta quam non licebat Clericis bona illa tanquam propria possidere. At quum deinde abusus Clericorum glisceret, qui bona illa veluti propria se tenere, & administrare pro libito posse crederent, imo etiam aliquando alienarent, editus canon est in Epaonensi memorato Concilio, quo statutum est, ut Clerici nullo unquam tempore possent eadem bona tanquam propria vindicare, ne exinde videretur Episcopus *facere debuisse precatorias*, idest ne diceretur Episcopum dubitare potius debuisse de eorundem Clericorum fide, dum illos ordinaret, ac melius debuisse consulere Ecclesiasticæ utilitati, adsignando eadem bona Clericis per contractum precatoriæ, seu precariæ, interveniente scriptura, sive, ut ajunt, publico instrumento, aut etiam ne diceretur Episcopum voluisse transferre in Clericos dominia rerum Ecclesiasticarum, quod sane non poterat.

Can. 40. cau. 17. qu. 4. Can. 40. cau. 17. qu. 4. ex illis est, qui Concilio Agathensi adjecti sunt canones; est enim num. 56., qui omnino cum verbis Gratiani consonat. Germani autem Auctores ejusdem canonis sunt Epaonenses Patres in Concilio anni 517. can. 8., cujus verba etiam Gratianeæ editioni omnino respondent. Ex his, quæ hoc in fragmento descripta sunt, satis juvat animadvertere caussam, quare olim non poterant mancipia Ecclesiis, aut Monasteriis concessa manumitti. Manumissionem quidem suadere videbatur caussa pietatis, exigens captivos omnes in naturalem libertatem vindicari; quare & ob hujusmodi manumissiones scimus aliquando a Sanctis Patribus ipsamet Ecclesiastica, & Dominica vasa fuisse alienata. Verum ubi ageretur de servis, qui Ecclesiæ, vel Monasteriis necessarii, aut utiles videbantur, vetita omnino erat Præpositis manumissio, ne ejusdem manumissionis caussa Ecclesiarum, aut Monasteriorum servitia ob exiguum Clericorum, aut Monachorum numerum negligerentur, aut etiam omitterentur.

Can. 13. cau. 18. qu. 2. Ex Concilio etiam Epaonensi can. 10. depromtus est can. 13. cau. 18. qu. 2., licet laudetur ex can. 58. Concilii Agathensis; is enim proprie Agathensis Concilii non est, sed inter eos, quos ex posterioribus Conciliis adjectos fuisse superius diximus. Ceterum Gratiani verba omnino consonant, sive cum canone Epaonensi, sive cum adjecto canone Agathensi.

Can. 23. cau. 18. qu. 2. Can. 23. cau. 18. qu. 2. legitur eisdem omnino verbis in Concilio Agathensi can. 28.

Can. 4. cau. 21. qu. 1. Can. 4. cau. 21. qu. 1. refertur quidem inter adjectos canones Concilii Agathensis num. 57., at inscribendus potius erit Concilio Epaonensi anni 517., etenim in can. 9. ejusdem Concilii legitur eisdem omnino verbis.

Can. 1. cau. 21. qu. 1. Canon 1. cau. 21. qu. 5. habetur in can. 8. Concilii Agathensis, ubi tamen nonnulli codices omittunt vocem illam *judicem*, quemadmodum recte observaverunt Romani Correctores ex vetustioribus Conciliorum editionibus, & Codicibus Vaticanis, & Capitularibus Francorum, quorum omnium codicum fidem si sequi debeamus, longe diversa mihi videtur esse sententia Agathensis Concilii ab ea, quam Gratianus expressit; etenim tum constitutum apparebit, Clericos, qui propter Ecclesiasticas caussas damnati in Conciliis fuerint canonicis pœnis, non posse, ut canonicas easdem pœnas evadant, officia ecclesiastica deserere, & abjecto clericali instituto ad sæcu-

sæcularia officia confugere; quod si nihilominus confugere ausi fuerint, & laica communione ab aliquo Episcopo damnati extiterint, eosdem simul cum illis, qui solatium defensionis eis impenderint, anathemate damnari, quam interpretationem, atque emendationem suadere videntur priora illa verba: *Si relicto officio suo propter districtionem*. Id sane evenire poterat, quoties Sacerdos de crimine damnatus in Diaconi gradum, aut Diaconus in Subdiaconi officia dejiciebatur; quoties enim damnatus Presbyter, vel Diaconus optasset potius Laicorum communionem, quam minoris Clericatus officiis deservire, tum, quod districtionem ecclesiasticam contemneret, excommunicationis pœna plectebatur.

Can. 6. cau. 26. qu. 5.

Can. 6. cau. 26. qu. 5. legitur eisdem verbis in can. 42. Concilii Agathensis. Quid nomine *sortium Sanctorum* intelligatur, commodius alio in loco explicabo.

Can. 3. cau. 26. qu. 6.

Perperam non solum descriptus est, verum etiam in diversam sententiam extortus can. 3. cau. 26. qu. 6., quasi Concilium Agathense decreverit Diaconos ministrare non posse, quod præcipuum esse Diaconorum munus passim sacri canones definiverunt, aut Presbyterum consecrare non posse, vel pœnitentes reconciliare. Opus erit, ut integrum canonem huc adferamus, quo & ipsamet canonis verba, & ejusdem canonis sententia referatur. Ita Agathenses Patres in can. 43. *De pœnitentibus id placuit observare, quod Sancti Patres nostri Synodali sententia censuerunt, ut nullus de his Clericus ordinetur, & qui jam sunt per ignorantiam ordinati, ut sicut bigami, aut internuptarum mariti locum teneant, ministrare Diaconus, aut consecrare Altare* (in aliquibus MSS., uti Harduinus observat apud Labbeum, legitur *Altari*) *hujusmodi Presbyter non præsumat*. Deinde statim prosequuntur in can. 44. *Benedictionem super plebem in Ecclesia fundere, aut pœnitentem in Ecclesia benedicere penitus non licebit*. Sententia itaque Agathensis Concilii nunc apertissima est, ea videlicet, ut nemo ex pœnitentibus debeat sacri ordinis gradus ascendere, sive Diaconatum, sive Presbyteratum; quod si ascenderit, neque Diaconus Diaconi officia obeat, uti est ministrare, neque Presbyter Presbyteri officia, uti est plebi, aut pœnitentibus benedicere, vel consecrare in Altari, idest hostias Deo sacras offerre. At Gratianus sententiam hanc omnino corrupit, & generatim scripsit, Diaconis omnibus non licere ministrare, neque Presbyteris benedicere, vel *consecrare*, ut ipse ait, *Altare*, quæ sane verba emendanda sunt, & legendum ex aliis Codicibus MSS. *Altari*, quemadmodum ex contextu integro deducitur.

Can. 14. cau. 28. qu. 1.

Can. 14. cau. 28. qu. 1. refertur eisdem verbis in can. 40. Concilii Agathensis, præterea in Concilio Meldensi anni 845. cap. 73. cum hac præfatione: *Sanctus Cæsarius Ecclesiæ Arelatensis cum aliis trigintaquinque Episcopis: omnes, inquiunt, deinceps Clerici, sive Laici &c.*, quibus verbis indicant Meldenses Patres se renovare, quæ jam pridem fuerant in Agathensi Concilio constituta.

Can. 16. cau. 28. qu. 1.

Canon 16. cau. 28. qu. 1. licet in numero Agathensium canonum recenseatur, ex illis tamen est, qui Agathensi Concilio recentiore manu adjecti sunt; est enim numero 67. est autem potius depromtus ex can. 31. Concilii Laodiceni. Animadvertendum est pro illis verbis Gratiani *cum hominibus hæreticis* legi in vulgatis exemplaribus Concilii Agathensis *cum omnibus hæreticis*, quæ sane verba consonant cum Græco textu Laodiceni can. quem ita interpretatus est Dionysius Exiguus: *cum hæreticis universis*. Plurimum autem interesse videtur inter verba Gratiani, & verba vulgo Agathensi Concilio tributa, seu verba Concilii Laodiceni; nam si cum *hominibus hæreticis* prohibetur, ne conjugia ineantur, videtur generale interdictum, ut a conjugiis cujuscumque hæretici abstineatur. Quoties vero dicatur: Non oportet *cum omnibus hæreticis*, seu *cum hæreticis universis miscere connubia*, reprobatum tantummodo illud videtur, quando quis in conjugiis contrahendis nullum discrimen habet, etiam cum hæreticis, quorum societas, aut familiaritas inferre possit grave apostasiæ periculum. Ceterum nemo diffitetur, cavenda, prout fieri potest, esse hujusmodi conjugia, cum hæreticorum consortia plurimum Catholicis nocere possint, præsertim fœminis, quorum sexus utpote infirmior facile vincitur; quare Laodiceni Patres, licet statuerint fœminas non cum omni hæreticorum genere nuptias contrahere, minime tamen prohibuere Catholicis, ne fœminas ab hæreticis progenitas uxores accipiant. Memores

res esse debemus illorum, quæ scripserat S. Cyprianus Epist. 8. ad Plebem de quinque schismaticis. *Procul ab hujusmodi hominum contagione discedite, & sermones eorum velut cancrum, & pestem fugiendo vitate.*

Can. 8. cau. 35. qu. 2.

Canon 8. cau. 35. q. 2. legitur inter can. Agathenses num. 61. ac proinde Agathensis proprie dicendus est, sed Agathensibus can. juxta ea, quæ superius diximus, adjectus. Jam satis a Romanis Correctoribus restitutus videtur suis Auctoribus, quemadmodum ex eorundem notis adparet. Tantum dixero hunc can. pertinere ad Concilium Epaonense anni 517. cap. 30. ubi tamen pro illis verbis: *Si quis frater germanam uxorem acceperit*, alii Codices habent: *Si quis frater germanam uxoris suæ accipiat*. Jacobus autem Sirmondus adnotavit in hisce verbis legendum esse, quemadmodum legitur apud Gratianum, quod præ manibus haberet vetus MS. Rhemense, quod in eisdem verbis editioni Gratianeæ consonabat.

Can. 32. de conf. dist. 1.

De can. 32. de conf. dist. 1. nihil est, quod specialiter observemus. Consonat ille omnino cum can. 14. Agathensi.

Can. 35. de conf. dist. 1.

Consonat propemodum cum can. 21. Agathensi can. 35. de conf. dist. 1. Dixi propemodum; etenim pro illis verbis Gratiani *Missas audiat*, in exemplaribus Concilii legitur: *Missas teneat*; ubi Gratianus habet: *in Parochiis audiant*, legitur in Concilio: *in Parochiis teneant*. Demum postrema verba in Agathensi Concilio hoc modo leguntur: *Missas facere, aut tenere voluerint, communione priventur*. Similis etiam loquendi formula legitur in can. 47. Agathensi ibi: *Missas die Dominico a Secularibus totas teneri speciali Ordinatione præcipimus, ita ut ante benedictionem Sacerdotis egredi populus non præsumat. Qui si fecerint, ab Episcopo publice confundantur*. Retulit hæc Gratianus in can. 64. de conf. dist. 1. cujus tamen sanctionis caussas si investigare velimus, eas facile conjiciemus ex historia Cæsarii Arelatensis apud Surium die 27. Augusti, ubi scribitur Cæsarium quodam die, dum esset ad Altare, animadvertisse quosdam post lectum Evangelium ab Ecclesia egredi, quod Sancti Viri conciones audire detrectarent. Eos autem publice objurgavit Sanctus Antistes, imo etiam sæpissime lectis Evangeliis ostia Ecclesiæ claudi jussit. Hinc idem Cæsarius in homilia 12. ita populum hortatus est: " Rogo vos, " fratres charissimi, & paterna pietate " commoneo, ut quoties aut die Dominico, aut aliis majoribus festivitatibus " Missæ fiunt, nullus de Ecclesia discedat, donec Divina Mysteria explean" tur". Non est inutilis hæc observatio; exinde enim facile dignoscimus, quisnam fuerit Ecclesiæ Spiritus, ubi illa ab antiquissima ætate præcepit, ut integræ Missæ præsentes adessent Fideles die Dominico; nomine enim integræ Missæ illa intelligebatur, quæ a Parocho, vel ab Episcopo celebraretur, & in qua divinæ prædicationes ad populi eruditionem haberentur, ut hodie lugere propemodum debeamus, quum conspiciamus vel leve remanere veteris hujus disciplinæ vestigium; vix enim plures dimidiam horæ partem sacris diebus in divina contemplatione versantur, & dummodo privatæ, ut ajunt, Missæ interfuerint, se integre suo muneri satisfecisse arbitrantur. Utinam omnes intenderent in illud quod inter ceteros veteres Patres S. Augustinus ajebat in serm. 351. de tempore ibi: " Observemus ergo diem Dominicum fratres, & sanctificemus illum " a vespera diei Sabbati usque ad vesperam Dominicæ diei sequestrati a rurali opere, & ab omni negotio soli " divino cultui vacemus, &c.

Can. 19. de conf. dist. 2.

Primis Ecclesiæ sæculis frequentissime Fideles ad sacrum Altare divinam Eucharistiam suscepturos accessisse nemo ignorat; sed frigescente dein charitate opus fuit ecclesiastico præcepto, quo ad tantum Sacramentum suscipiendum Fideles adigerentur. Sesto sæculo primum constitutum fuit, ut singulis annis ter singuli Eucharistiam suscipere tenerentur, quemadmodum habemus in canone 18. Concilii Agathensis, quem retulit Gratianus in can. 19. de consecr. dist. 2. ubi tamen priora verba ita legenda sunt ex vulgatis Concilii exemplaribus: *Sæculares, qui natale Domini, Pascha, & Pentecosten non communicaverint &c.*

Can. 9. de conf. dist. 3.

Can. 9. de conf. dist. 3. legitur in 12. Agathensis Concilii, cujus tamen sententiam Gratianus omnino turbavit, ut difficile admodum sit augurari ex Gratianea editione, quid senserint Episcopi Agathenses. En verba Concilii: *Placuit etiam, ut omnes Ecclesiæ filii exceptis diebus Dominicis in Quadragesima, etiam die Sabbato, Sacerdotali Ordinatione, & districtionis communione jejunent*. Gratianus ita perperam scribebat: *Sacerdotali oratione, & discretionis communione*.

nione jejunent. Glossographi nomine Sacerdotalis orationis horam nonam, & communionis discretionis horas vespertinas intellexerunt; quo vero apolline hæc divinaverint, non satis exponunt. ego nihil video in glossemate, quod Gratiani verbis consentaneum sit; quid enim magis commune habet *Sacerdotalis oratio* cum hora nona, quam cum sexta, tertia, & prima? Quid commune habet *communio discretionis* cum horis vespertinis? deinde cur definiendum erat, usque ad horam nonam jejunandum esse, si usque ad vesperas etiam protrahendum jejunium fuerat? Restituto autem Gratiani can. juxta fidem optimorum exemplarium, nihil est amplius, in quo hæreamus ad can. ejusdem interpretationem. Monere non desinam, quod in hoc eodem canone decretum est, consonum esse illis, quæ populo tradebat Cæsarius Arelatensis hujus Agathensis Concilii Præses; ipse enim in homilia 2. ita inquit: *Rogo vos fratres charissimi, ut isto legitimo, ac sacratissimo Quadragesimæ tempore exceptis Dominicis diebus nullus prandere præsumat, nisi forte ille, quem jejunare infirmitas non permittit; quia aliis diebus jejunare aut remedium, aut præmium est; in Quadragesima non jejunare peccatum est*.

Can. 56. de cons. dist. 4. habetur in can. 13. Agathensi, ubi pro verbo *prædicari*, legitur *tradi*; eadem autem utriusque vocis significatio esse videtur. Agitur eo in loco de Catechumenis inter competentes relatis, videlicet inter eos, qui proxime erant, ut baptismatis Sacramentum susciperent; cumque die Paschali hoc Sacramentum administrari soleret, cautum est, ut ante octo dies publice symbolum fidei Catechumenis eisdem explicaretur, ut divina mysteria in symbolo tradita non ignorantes, paratioresque ad illud Sacramentum accederent.

Can. 56. de cons. dist. 4.

De can. 93. de cons. dist. 4. nihil est, quod peculiariter observemus. Consonat ille omnino cum can. 34. Concilii Agathensis.

Can. 93. de cons. dist. 4.

Demum in can. 30. Agathensi habetur can. 13. de cons. dist. 5. his tamen verbis ex ipsis Concilii exemplaribus describendus: " Et quia convenit ordinem „ Ecclesiæ ab omnibus æqualiter custo- „ diri, studendum est, ut sicut ubique „ fit, & post antiphonas collectiones per „ ordinem ab Episcopis, vel Presbyte- „ ris dicantur, & hymni matutini, „ vel vespertini diebus omnibus decan- „ tentur; & in conclusione matutina- „ rum, vel vespertinarum Missarum post „ hymnos capitella de psalmis dicantur, „ & plebs collecta oratione ad vesperam „ ab Episcopo cum benedictione di- „ mittatur".

Can. 13. de cons. dist. 5.

CAPUT XXIV.

De Concilio Tarraconensi.

Concilii Tarraconensis Canones hi referuntur apud Gratianum.

- Can. 14. *dist.* 18. *consonat cum integris Concilii exemplaribus*.
- Can. 8. *dist.* 65. *paullo emendandus ex integris Concilii exemplaribus*.
- Can. 10. *cau.* 10. *qu.* 1. *paullo emendandus ex integris Concilii exemplaribus*.
- Can. 6. *cau.* 12. *qu.* 5. *a Romanis Correctoribus jam emendatus*.
- Can. 3. *cau.* 14. *qu.* 4. *paullisper emendandus ex vulgatis Concilii exemplaribus*.
- Can. 5. *cau.* 14. *qu.* 4. *ex vulgatis Concilii exemplaribus emendandus*.
- Can. 1. *cau.* 15. *qu.* 2. *perperam a Gratiano explicatus*.
- Can. 1. *cau.* 15. *qu.* 4. *paullo varius in diversis exemplaribus*.
- Can. 35. *cau.* 16. *qu.* 1. *supplendus ex integris Concilii exemplaribus*.
- Can. 8. *de cons. dist.* 5. *pertinet ad Concilium Cabilonense II. ex quo est emendandus*.

ANNO 516. in Tarraconensi Civitate, quæ nunc est Catalauniæ comitatus Metropolitana, Concilium Provinciale decem Episcoporum celebratum est

est Præsidente Johanne ejusdem urbis Episcopo. Summum Pontificatum tenebat tunc Hormisdas, regnante in Hispaniis Theodorico Ostrogothorum, & Italiæ Rege, qui primum quidem visus est Arianis favere, deinde vero postquam Hispaniarum regnum suscepit, maximum in Ecclesia veræ fidei, ac religionis specimen exhibuit. De eo ita scribit S. Isidorus Hispalensis in Chronico Gothorum: *Per hunc dignitas urbis Romæ non parva est restituta; muros enim ejus iste redintegravit, ob quam caussam a Senatu inauratam statuam meruit*. Canones tresdecim, qui hoc in Concilio editi sunt, ad firmandam disciplinam Ecclesiasticam pertinent, & quidem singuli eximiam illorum Episcoporum prudentiam commendant. Ex his numero 6. depromtus est canon 14. dist. 18. & quidem eisdem omnino verbis a Gratiano relatus, quibus in integris Concilii hujus exemplaribus habetur, renovatque veterem illam disciplinam, quæ in tota Ecclesiastica antiquitate constituta fuerat, ac diutissime custodita.

Can. 14. dist. 18.

Præterea antiquissimæ can. disciplinæ respondet, quod legitur in cap. 5. ejusdem Concilii de Episcopis ex conscientia Metropolitani in unaquaque Civitate ordinandis. Illud refert Gratianus in can. 8. dist. 65. cujus priora verba ita describenda sunt ex integris Concilii exemplaribus: *Siqui in Metropolitana Civitate non fuerit Episcopus ordinatus, postea cum susceperit benedictionem per Metropolitani literas honorem fuerit Episcopatus adeptus, id optimum esse decrevimus, ut &c.*

Can. 8. dist. 65.

Supplere juvat can. 10. cau. 10. q. 1. ex can. 7. Concilii Tarraconensis, ex quo ille depromtus est. " Multorum casuum experientia magistrante reperimus, nonnullas Diœcesanas esse Ecclesias destitutas; ob quam rem id hac constitutione decrevimus, ut antiquæ consuetudinis ordo servetur, & annuis vicibus ab Episcopo Diœcesano visitentur; & siqua forte basilica reperta fuerit destituta, ordinatione ipsius reparetur, quia tertia ex omnibus per antiquam traditionem, ut accipiatur ab Episcopis, novimus esse statutum ". Clara, & perspicua hæc sunt, nisi forte quispiam quæreret, undenam profecta fuerit antiqua illa traditio, juxta quam Episcopi tertiam Ecclesiasticorum proventuum partem sibi vindicarent. Forte enim negotium aliquibus facessere poterit, quod ait Gelasius Papa in Epist. ad Episcopos per Lucaniam, & Brutium, scribens quartam tantummodo partem Episcopis esse concedendam. Verum distinguenda est in hac parte disciplina Ecclesiæ Romanæ a disciplina Hispaniarum. Licet enim in Romana Ecclesia quarta tantummodo portio Ecclesiasticorum reddituum Episcopo cederet, in Hispaniis tamen tantummodo tertia concedebatur ex vetustissima illius Regni consuetudine, quemadmodum deducitur ex Concilio Toletano IV. cap. 33. Toletano IX. cap. 6. Bracarensi II. cap. 2. De hac disciplinarum varietate testantur Agrippinensis Concilii Patres in can. 6. his verbis: " Item quod decima, quæ a fidelibus datur, Dei census nuncupandus est, & Deo integre reddenda, cujus tertia pars secundum canonem Toletanum Episcoporum esse debet. Nos vero hac potestate uti nolumus, sed tantum singulis annis quartam partem juxta usum Romanorum Pontificum, & observantiam Sanctæ Romanæ Ecclesiæ de eadem habere volumus ". Utilis est hujusmodi observatio ad commodam Tarraconensis can. interpretationem, ut magis adpareat unus, idemque Ecclesiæ spiritus, in diversis licet Provinciis, in ipsa etiam disciplinarum varietate. Etenim ex eo, quod Episcopis visitatoribus Ecclesiarum tertia pars oblationum Ecclesiasticarum concederetur, voluerunt Tarraconenses Patres curam, ac reparationem templorum destitutorum ad eundem Episcopum visitatorem pertinere. Sane ubi Romana vigebat disciplina, frustra hoc onus Episcopis eisdem fuisset impositum; etenim oblationibus Ecclesiasticis distributis in quatuor partes, una ex illis concedebatur Episcopis, altera Clericis, tertia reparationi Ecclesiarum, quarta in necessitates pauperum erogabatur; proptereaque impendebatur in reparationes Ecclesiarum pars illa, quæ ad id seorsim seposita fuerat, nihil ex Episcopali portione detrahebatur. At vero in Hispaniis, ubi tres tantummodo portiones ex sacris redditibus constitutæ fuerant, quarum prior Episcopo, altera Clericis, postrema peregrinis, ac pauperibus cederet, portio illa, quæ reparandis Ecclesiis necessaria erat, videbatur simul cum portione Episcopi consolidata, cujus propterea Episcopi sollicitudini reparationem Ecclesiarum committendam esse

Can. 10. cau. 10. qu. 1.

esse Tarraconenses. Patres æquo, saluberrimoque consilio judicaverunt.

Can. 6. cau. 12. qu. 5.

Can. 6. cau. 12. qu. 5. legitur in canone 12. Tarraconensi, quem Romani Correctores jure restituerunt in illis verbis: *post defunctionem ejus*, pro quibus alii Codices habent, *post depositionem ejus*, scilicet post sepulturam, atque postrema hæc lectio videtur antiquiori disciplinæ maxime congruere; sæpissime enim constitutum apud veteres scimus, de rebus ab Episcopo defuncto relictis nihil esse attingendum, nisi primum Episcopi vita functi exequiæ celebratæ fuerint, & justa religiosis officiis persoluta.

Can. 3. cau. 14. qu. 4.

In vulgatis Concilii Tarraconensis exemplaribus can. 2. ex quo depromtus est can. 3. cau. 14. q. 4. his verbis exprimitur: *Sicut canonum statutis firmatum est, quicumque in Clero esse voluerit, emendi vilius, vel vendendi carius studio non utatur: certe si voluerit hac exercere, cohibeatur a Clero*. Gratiani editio vix ab hac can. editione discrepat. Indicant autem hæc Tarraconenses Patres voluisse Clericorum animos a sæcularibus negotiis arcere, quod & pressius prosequuti sunt in can. 3. quem Gratianus retulit in can. 5. cau. 14. qu. 4. ubi cautum legimus, ut, si Clerici pecuniam mutuam dederint ideo, ut statuto tempore vinum, vel frumentum decreto publico pretio redderetur, contenti sint, pecuniam, quam dederunt, sine augumento recipere, quoties mutuatarius speciem, quam promiserit, non habuerit. Vulgata editio Tarraconensis canonis hanc interpretationem suadet, cum ita in ea legatur: *Siquis vero Clericus solidum in necessitate præstiterit, ut* (Gratianus hanc particulam *ut* omisit) *hoc de vino, vel frumento accipiat &c.*

Can. 5. cau. 14. qu. 4.

Can. 1. cau. 15. qu. 2.

Can. 1. cau. 15. qu. 2. omnino consonat cum can. 10. Tarraconensi. Nomine autem patrociniorum, quæ a Clericis ibidem impensa dicuntur, illa ego facile intellexerim, quæ Clerici apud Magistratus impendebant favore reorum ad Ecclesias confugientium; hic enim erat mos illius ætatis, ut siquis public in aliquod flagitium admisisset, ad Ecclesias confugeret, ut Clericorum intercessione pœnas publicis legibus constitutas evaderet, quemadmodum pluribus in locis S. Augustinus tradit, & habetur in can. 3. Concilii Arelatensis II. anni 452. Hæc interpretatio consona est ipsismet Tarraconensis can. verbis, quibus dicitur Clericum non posse aliquid impensi patrocinii caussa suscipere, nisi fuerit in Ecclesia collatione devotionis oblatum; quæ exceptio significat aliquando Clericis offerri munera consuevisse publice in Ecclesia ob impensa patrocinia; ac propterea de illis patrociniis commodius intelliguntur, quæ nomine Ecclesiæ præstantur, uti superius diximus. Atque ad hæc si respexisset Gratianus, non laboraret adeo in interpretatione ejusdem Tarraconensis can. etenim ipse proposita sibi quæstione, utrum Clericus possit munera accipere a clientibus, quorum caussas in judiciis defendendas susceperat, adfert hunc can. Tarraconensem, ex quo putavit deduci posse, nihil a Clerico posse percipi. Cum vero agnosceret contra servari, ignarus, quomodo consuetudinem cum can. conciliaret, ita conclusit: *Hoc autem de illis intelligendum est, qui canonicam vitam professi, regulariter se victuros proposuerunt. Generali namque Ecclesiæ consuetudine receptum est, & moribus adprobatum, ut Clerici more advocatorum patrocinia impendant, & pro impendendis munera exigant, & pro impensis suscipiant*. Nemo non videt, quantum a proposito distet Gratianus; siquidem ne verbum quidem adparet in eo Tarraconensi can. ex quo deducatur eum ad Regulares Clericos pertinere. Melius forte meo judicio interpretatus fuisset Gratianus, & verius, si aut de Clericis Reorum, uti diximus, intercessoribus intellexisset, vel etiam de Clericis, quos Laici tanquam arbitros adiverint litium, & jurgiorum evitandorum caussa, quemadmodum etiam in more positum apud veteres fuerat; ac forte hæc interpretatio videretur congruere verbis illis can. *more sæcularium Judicum*; exinde enim deduci posset Clericos Judicibus sæcularibus comparatos alios esse non posse, nisi qui arbitrium recepissent juxta can. 1. cau. 15. qu. 4. qui etiam est ejusdem Concilii Tarraconensis.

Can. 1. cau. 15. qu. 4.

Porro hic can. 1. cau. 15. qu. 4. legitur in can. 4. Tarraconensi, in quo nonnullorum exemplarium varietas est observanda; etenim ubi Gratianus habet, *audeant ventilare*, legunt alii: *audeant judicare*, alii legunt: *audeant vendicare*. Item in postremis verbis, quæ apud Gratianum leguntur: *excepto criminali*, alii ita exprimunt: *exceptis criminalibus negotiis*. Publica sane ratio, quæ præcipiebat, criminalia judicia transactione pos-

posse finiri, exigebat etiam, ut Clerici omnes a criminalibus judiciis, sive arbitriis abstinerent, & tantummodo componendis sine fori strepitu litigantium animis vacarent.

Can. 35. *cau.* 16. *qu.* 1. Canon 11. Concilii Tarraconensis eisdem omnino verbis refertur apud Gratianum in can. 35. cau. 16. qu. 1. ubi tamen in fine omissa sunt hæc verba: *Abbate sibi nihilominus imperante Canonum ante omnia Gallicanorum de eis constitutione servata*. Canones isti Gallicani nulli alii sunt, quam can. 38. Concilii Agathensis anni 506. quem canonem 38. descripsit Gratianus in can. 3. cau. 20. qu. 4. & suo jam loco expendimus.

Can. 8. *de cons. dist.* 5. Falso Concilio Tarraconensi tributus est canon 8. dist. 5. de consecr. Deceptus fuit Gratianus ab Ivone, Ivo autem a Burchardo, qui plurium canonum inscriptiones minus fideliter adjecit. Jam persæpe animadverti, Burchardum, ubi ageretur de fragmentis Capitularium Francorum, hæc quidem retulisse, sed alio expresso auctoris nomine, scilicet fragmenta eadem vetusto alicui Concilio, vel Pontifici adscribendo. Itaque dum relaturus esset canonem 8. de cons. dist. 5. illum Concilio Tarraconensi adtribuit, qui potius laudandus erat ex Francorum Capitularibus, quemadmodum legitur in Capitularibus adjectis apud Baluzium additione 3. cap. 52. his verbis: *Dictum nobis est, quod quidam de plebe bis, aut ter ab Episcopis, ignorantibus tamen eisdem Episcopis confirmentur. Unde nobis visum est, eandem confirmationem, sicut nec baptismum iterari minime debere, quia qui bis, vel amplius baptizantur, aut confirmantur, non sæculo, sed soli Domino sub habitu Regulari, vel Clericali religiosissime famulari decretum est*. Itaque res perspicua est, memoratum Gratiani fragmentum ad hæc Capitularia pertinere: Verum neque hic ego consistendum arbitror; etenim video hanc sententiam relatam fuisse in Capitularia Francorum ex Concilio Cabilonensi II. anni 813. ubi can. 27. hæc leguntur: *Dictum nobis est, quod quidam de plebe bis, & ter ab Episcopis, ignorantibus eisdem Episcopis, confirmentur. Unde nobis visum est, eandem confirmationem, sicut nec baptismum, iterari minime debere*. Hic absolvitur Cabilonensis can. etenim in Concilio Cabilonensi ea desiderantur, quæ apud Gratianum, & in dicto Capitulari leguntur, videlicet bis baptizatos, aut confirmatos soli Domino sub habitu Regulari, vel Clericali famulari debere. Quam quidem clausulam ego arbitror ab imperito quodam vel ad marginem, vel ad calcem ejusdem Capitularis adjectam fuisse duplici de caussa. In primis enim nullibi in veteribus can. legitur, Clericalem habitum ob pœnitentiam criminum fuisse alicui impositum; licet enim plures gravium criminum Rei pœnitentiæ caussa detruderentur in monasteria, nullibi tamen cautum est, ut Ecclesiasticis officiis præficerentur, quod honorabile semper fuit, & honestissimos quosque, ac sanctissimos decebat. Altera ratio est, quod sciamus e converso ab Ecclesiasticis officiis illos remotos fuisse, atque habitos tanquam irregulares, qui pluries Sacramentum baptismatis suscepissent. Qui itaque fieri potest, ut sacri Antistites Tarraconenses baptisma iterato suscipientibus non tantum non prohibeant ad sacros ordines promoveri, verum etiam jubeant, lata lege, ut Clericali militiæ adscribantur? Itaque emendandum arbitror Gratianeum canonem non solum in eo, quod pro Tarraconensi Concilio Concilium Cabilonense secundum intelligamus, verum etiam in eo, quod posteriora can. verba a versiculo, *quia bis* usque in finem, tanquam additamentum imperiti scriptoris, sint rejicienda.

CAPUT XXV.

De Concilio Epaonensi.

Epaonensi Concilio adscripsit Gratianus sequentes canones.

Can. 40. cau. 11. qu. 3. consonat cum vulgatis Concilii exemplaribus.
Can. 11. cau. 26. qu. 6. potius pertinet ad Romanum pœnitentiale Halitgarii.
Can. 31. de conf. dist. 1. paullo varius in diversis exemplaribus.

POstquam Burgundiæ Regnum sub Sigismundo Gundebadi filio ab Arianorum perfidia ad Catholicam unitatem, & fidem reversum est, ipso Principe exemplo optimo omnibus existente, Hormisdas Pontifex Maximus urgere cœpit illarum Provinciarum Episcopos, ut statuta a sacris canonibus sacra Concilia quotannis ad reformationem disciplinæ Ecclesiasticæ celebrarent. Hinc Avitus Viennensis Episcopus, & Burgundiæ, ut arbitror, Primas, eodem Sigismundo, quem ipse ad Catholicam unitatem converterat, potissimum consentiente, Synodum convocavit in Parochia Epaonensi anno 517. in quam Episcopi quinque supra viginti convenerunt, quibus idem Avitus præfuit, assidente Viventiolo Episcopo Lugdunensi. Ubinam sita fuerit Epaonensis Parochia, investigant viri Geographiæ Ecclesiasticæ eruditi; omnes tamen maxima adhuc in dubitatione versantur. Mihi sufficiet, quod certum est, exposuisse, videlicet Epaonensem Parochiam constitutam fuisse in medio Burgundionum regno, atque eo in loco, quo facile omnes Burgundionum Episcopi convenire potuissent; id enim & Avitus idem Episcopus testatur in sua tractoria, quam ad universos Provinciarum suarum Episcopos misit, eosdem ad Synodum celebrandam invitans. Quadraginta in hoc Concilio can. editi sunt, & quidem sunt omnes magnæ apud viros Ecclesiasticos auctoritatis; siquidem & passim apud Collectores etiam veteres laudantur, & nonnulli ex ipsis ad calcem Concilii Agathensis adjecti fuerunt, quemadmodum jam superius diximus, ac propterea verosimile est, can. eosdem non tantum in Burgundionum Provinciis vim obtinuisse, verum etiam ad alias Provincias fuisse traductos. Gratianus, licet plures ex hisce canonibus retulerit sub nomine Concilii Agathensis, quemadmodum vidimus suo loco, tamen tria solummodo fragmenta descripsit sub nomine Concilii Epaonensis.

Primus est can. 40. cau. 11. qu. 3. cujus verba omnino consonant cum canone 28. ejusdem Concilii Epaonensis.

Can. 40. c. 11. q. 3.

Alter est can. 11. cau. 26. qu. 6 qui tamen falso adscriptus est huic Epaonensi Concilio. Gratiano in hac parte ignoscendum videtur, quem falsa Ivonis inscriptio fefellit; etenim Ivo idem fragmentum in cap. 114. parte 14. recitavit ex cap. 11. Epaonensis Concilii; Ivo autem ex anterioribus Collectionibus erravit. Sufficiat mihi hujus ejusdem can. originem indicare. Integrum ego fragmentum reperio in pœnitentiali Romano, quem antiquissimum Halitgarius edidit, & ad calcem sui operis de Sacramento pœnitentiæ Morinus vulgavit. Itaque ibi in cap. 10. hæc leguntur: *Si autem aliquis excommunicatus fuerit mortuus, qui jam sit confessus, & non occurrit, sed occupavit eum mors, sive in via, sive in domo, si est aliquis ex parentibus ejus, pro eo aliquid offerat ad sanctum altare, aut ad redemtionem captivorum, aut ad commemorationem animæ ejus.* Hæc porro nemo non videt eadem esse cum Gratianeo can. ac si aliquot verba ab editione Gratiani discrepare quoquo modo videntur, optima erit occasio sacrorum can. studiosis eundem Gratiani can. emendandi, ut ejus editio accuratior sit, & ad optimorum exemplarium fidem exacta. Ne vero omnino temere egisse Collectores illos asseramus, qui hoc fragmentum Epaonensi Concilio adscripserunt, dixerim id forte ex eo potuisse contingere, quod ad marginem ejusdem pœnitentialis, nomen adpositum fuerit Concilii Epaonensis, non quidem ut significaretur, can. illum ad Concilium Epaonense pertinere, sed potius ut indicaretur nonnulla fere similia le-

Can. 11. can. 26. qu. 6.

gi in eodem Epaonensi Concilio, videlicet can. 36. ubi quædam statuuntur de illis, qui morte præoccupati Ecclesiæ satisfacere nequiverunt, ut cum illis humanius ageretur. Ex quo factum forte fuit ex oscitantia quorundam Collectorum, ut nomen marginale in textum ipsum irrepserit, arbitratique fuerint Amanuenses, eundem can. jure Epaonensi Concilio esse adscribendum.

Can. 31. de conf. dist. 1. Can. 31. de conf. dist. 1. apud Ivonem, quemadmodum & in vetustis Gratiani exemplaribus, laudatur nomine Concilii Hipponensis. Melius tamen Romani Correctores suppofuerunt nomen Concilii Epaonensis, in quo idem fragmentum legitur in can. 26. & 27. En verba can. 26. Epaonensis. *Altaria, nisi lapidea, chrismatis unctione* (legunt alii: *infusione*, & Sirmondus notat in aliquibus MSS. Codicibus legi *unguine*) *non sacrentur*. Deinde in can. 27. *Ad celebranda divina officia ordinem, quem Metropolitani tenent, Provinciales etiam observare debebunt*. Notat & hic Sirmondus in quibusdam MSS. hæc legi: *Comprovinciales observare debebunt*: Quæ tamen vocularum mutationes levissimi momenti sunt, nec facile can. ejusdem mutare sententiam videntur.

CAPUT XXVI.

De Concilio Gerundensi.

Concilii Gerundensis nomine hi canones inscribuntur apud Gratianum.

- Can. 57. *dist.* 50. *paullo varius in diversis exemplaribus.*
- Can. 31. *de conf. dist.* 2. *ex optimis Concilii Codicibus emendandus.*
- Can. 15. *de conf. dist.* 4. *a Romanis Correctoribus restitutus.*
- Can. 14. *de conf. dist.* 5. *fere consonat cum vulgatis Concilii exemplaribus.*

Regnante Teodorico Rege apud Hispanos sub consulatu Agapeti, qui juxta eruditiorum computationem incidit in annum 517. celebrata est Gerundensis Synodus, ita dicta a Gerundo nobili oppido Hispaniæ Citerioris in Catalaunia, & quidem Provinciæ Tarraconensis; quamobrem hoc idem Concilium convocavit, & in eodem præfuit Johannes Episcopus Tarraconensis: interfuerunt Episcopi inferiores numero sex, quemadmodum ex ipsorum subscriptionibus constat. Quæ autem in hoc Synodo statuta sunt, pertinent ad disciplinam Ecclesiasticam dirigendam, ex quibus Gratianus quatuor sequentes can. excepit, ut omittam can. 8. dist. 34. de quo commodius agam inferius, ubi de Conciliis Aurelianensibus.

Can. 57. dist. 50. Can. 57. dist. 50. idem omnino est cum can. 9. hujus Concilii Gerundensis, ubi tamen pro ea particula initiali *si*, inverso ordine literarum legitur *is*; item in verbo *deputamus* notat Harduinus, in aliquibus exemplaribus legi: *dicimus*. Gratianus hoc can. ostendere vult, eos, qui pœnitentiæ publicæ addicti aliquando fuerunt, posse deinceps ad Clerum promoveri, in qua sane re Gratianus idem in tota dist. 50. diserte disputat, & variis distinctionibus quæstionem universam potius involvit, atque confundit, quam explicet, atque perficiat. Eruditissimorum virorum probata sententia est, in quam me jamdiu libentissime ivisse profiteor, post publicam pœnitentiam nemini ordinario jure licuisse ad Clericatum admitti. Sed forte ita asserentibus videtur primo adspectu negotium facessere hic Gerundensis canon, quo ille in Clericatum recipitur, qui publica pœnitentia se propria delicta expiaturum promiserat. Subobscura sunt Concilii verba, quæ sane si recte explicentur, nihil amplius ingerent difficultatis. Species est de eo, qui infirmitate mortifera pressus sibi visus est gravissimis criminibus detineri, quæ tamen leviora erant, id operante metu mortis, qui animum morituri perturbare maxime solet; quamobrem ille pollicitus est, se, si supervixisset, maculam omnem publica pœnitentia expurgaturum, licet ea delicta ejusmodi severa essent, quibus ex sacrorum can. disciplina non indicta fuisset publica pœnitentia. In pristinam valetudinem restitutus, animi perturbationem omnem excu-

excussit, & admissa peccata agnoscens ab Ecclesia pœnitentia publica non mulctari, a proposito, & pollicitatione recessit, propterea que detrectavit se inter publicos pœnitentes adscribi. Quæsitum postea fuit, num hujusmodi vir ad Clericatum promoveri posset? Gerundenses autem Patres admittendum pronunciarunt ea conditione adjecta, *si prohibitis vitiis non detinetur obnoxius*, idest si revera talia delicta admissa non fuissent, ob quæ publicæ ipse pœnitentiæ fuisset addicendus.

Can. 31. de cons. dist. 2.

In can. 1. ejusdem Gerundensis Concilii legitur can. 31. de cons. dist. 2. cujus tamen verba ex optimis ejusdem Synodi exemplaribus ita sunt emendanda: *De institutione Missarum, ut quomodo in Metropolitana Ecclesia fuerit; ita in Dei nomine in omni Tarraconensi Provincia tam ipsius Missæ ordo, quam psallendi, vel ministrandi consuetudo servetur*. Gratianus legit: *in omnibus Provinciis*, quemadmodum & in quibusdam MSS. Codicibus etiam legi, monet Harduinus. Sed, ut arbitror, parum apte; etenim his verbis suppositis oporteret nomine Metropolitanæ Ecclesiæ intelligere non unius tantum, sed & plurium Provinciarum Principem Civitatem. Rectius autem Tarraconensis Provincia in exemplaribus Concilii memoratur, in qua constituti erant Gerundensis Concilii Antistites.

Can. 15. de cons. dist. 4.

Canonem 15. de cons. dist. 4. Romani Correctores hodie ad optimorum Codicum fidem exactum restituerunt, quemadmodum legitur in cap. 4. ejusdem Concilii Gerundensis; erat enim in veteribus Gratiani exemplaribus valde perstricta hujus canonis sententia. Unum hic adnotabo, in aliquibus Codicibus post illa verba: *in Pascha solemnitate* ita legi: *vel Natalis Domini, vel Pentecostes &c.* Non tamen arbitror, hoc additamentum de die Natali Domini veteri Ecclesiasticæ disciplinæ congruere, juxta quam scimus tantummodo baptisma solemniter consuevisse conferri die Paschatis, & die Pentecostes, cujus rei adhuc in præsens quædam supersunt vestigia in ritibus Ecclesiasticis eorundem sacrorum temporum.

Can. 14. de cons. dist. 5.

Canon 14. de cons. dist. 5. his verbis legitur in Concilio Gerundensi can. ultimo: *ita nobis placuit, ut omnibus diebus post matutinas, & vespertinas* (legit Harduinus ex MSS. Codicibus: *post Matutinos, & Vesperos*) *oratio Dominica a Sacerdote proferatur*. Quem ritum etiam hodie in recitandis, psallendisque divinis laudibus Clerici omnes observamus.

CAPUT XXVII.

De Concilio Ilerdensi.

Capita Concilii Ilerdensis nomine a Gratiano collecta hæc sunt:

- Can. 36. *dist.* 50. *paullo varius in aliis exemplaribus Concilii.*
- Can. 52. *dist.* 50. *ex melioribus Codicibus antiquissimis emendandus.*
- Can. 10. *dist.* 55. *pertinet potius ad Concilium Triburiense anni* 895.
- Can. 13. *cau.* 2. *qu.* 5. *pertinet potius ad Capitularia Francorum.*
- Can. 1. *cau.* 10. *qu.* 1. *jungendus cum can.* 34. *cau.* 16. *qu.* 1.
- Can. 39. *cau.* 11. *qu.* 3. *consonat cum vulgatis Concilii exemplaribus.*
- Can. 38. *cau.* 12. *qu.* 2. *ex integris Concilii exemplaribus emendandus.*
- Can. 2. *cau.* 15. *qu.* 8. *idem est cum can.* 52. *dist.* 50.
- Can. 34. *cau.* 16. *qu.* 1. *jungendus cum can.* 1. *cau.* 10. *qu.* 1.
- Can. 19. *cau.* 17. *qu.* 4. *consonat omnino cum canonibus* 8. *&* 11. *Ilerdensibus.*
- Can. 11. *cau.* 22. *qu.* 4. *paullo varius in diversis exemplaribus.*
- Can. 10. *cau.* 33. *qu.* 4. *pertinet potius ad Capitularia Francorum.*
- Can. 9. *cau.* 35. *qu.* 2. *fere consonat cum vulgatis Concilii exemplaribus.*
- Can. 106. *de cons. dist.* 4. *est potius Hincmari Rhemensis.*

IN eadem Tarraconensi Provincia, in qua nuper habitum diximus Gerundense, celebratum etiam fuit Ilerdense Concilium, ita nuncupatum ab Ilerdensi Ci-

Civitate, vulgo *Lérida*, quod alii referunt ad annum 524. alii vero ad annum 546. temporibus Theodorici Regis, & Johannis I. Pontificis Maximi. Est & istud Concilium Provinciale convenientibus Episcopis octo sub Sergio Metropolita, qui canonibus editis sexdecim plurimum ad reformationem disciplinæ Ecclesiasticæ contulerunt.

Can.36. dist 50. Ex his numero primus est canon 36. dist. 50. pertinens ad eos Clericos, quos hostilis obsidio diutius presserat; erat enim frequens tunc apud Hispanos obsidionis occasio propter frequentissimas Vandalorum incursiones. In aliquibus verbis Gratiani editio emendanda ex antiquioribus Codicibus est; nam ubi Gratianus habet: *Et Christi Corpus, & Sanguinem tradunt ..... quam communione Corporis Domini priventur*, legunt alii hoc modo: *& Christi Sanguinem tradunt .... quam communione priventur*.

Can.52. dist.50. & c. 2. cau. 15. qu. 8. In can. 5. Ilerdensi habetur Gratianeus can. 52. dist. 50. quem etiam Rhabanus descripsit in Epist. ad Heribaldum cap. 10. prope finem, & quidem nomine Concilii Ilerdensis cap. 5. Rhabani ejusdem verba hoc loco describam, tamquam antiquitus jam ex Ilerdensi Concilio relata. *De his, qui altario deserviunt* (hoc sane nomine non Sacerdotes, sed inferiores Clerici intelliguntur; nam de Sacerdotibus aliam arbitror disciplinam obtinuisse, ut scilicet perpetuo a suo gradu deponerentur) *si subito flenda* (vulgati Concilii Codices habent: *Hi, qui altario Dei deserviunt, si subito in flenda &c.*) *carnis fragilitate corruerint, & Domino respiciente digne pœnituerint, ita ut mortificato corpore, cordis contriti sacrificium Deo offerant, maneat in potestate Episcopi, vel veraciter afflictos non diu suspendere, vel desidiosos prolixiori tempore ab Ecclesia corpore segregare, ita tamen ut, si officiorum suorum loca retineant, non possint* (multo aliter habent vulgati Concilii Codices ibi: *ita tamen, ut sic officiorum suorum loca recipiant, ne possint*) *ad altiora officia ulterius promoveri. Quod si iterato, velut canes ad vomitum, reversi fuerint, non solum dignitate officii careant, sed etiam sanctam Communionem nonnisi in exitu percipiant.* Hæc eadem retulit Gratianus in can. 2. cau. 15. qu. 8.

Can.10. dist. 55. Ex cap. 20. Concilii Ilerdensis laudatur apud Ivonem parte 6. cap. 34. fragmentum illud, quod Gratianus descripsit in can. 10. dist. 55., falso tamen, vel quod nihil tale in Concilio Ilerdensi legatur, vel quod nonnisi sexdecim canones in eadem Synodo editi exhibeantur, ac propterea frustra commemoretur canon vigesimus Ilerdensis. Quamobrem facile est suspicari, hoc fragmentum adjectum fuisse alicui Codici, in quo haberetur Ilerdense Concilium ad commodum alicujus studiosi, pertinuisse tamen ad alia Concilia, quorum integra acta in eodem Godice minime haberentur. Porro idem canon potius videtur pertinere ad can. 1. Concilii Nicæni I. aut ad can. 33. Concilii Triburiensis anni 895., in quo ita legitur: „ In Nicæno sancto, & universali Concilio statutum est cap. 1., ut siquis a medicis per languorem desectus est, aut a barbaris abscisus, hic in Clero permaneat. *Et infra*: Hanc auctoritatem sanctorum Patrum confitemur, & confitemur, & confirmamus, sequimurque, ita ut siquis a medicis per languorem desectus est, vel per aliquam infirmitatem claudus effectus est, & inveniatur alias dignus, permanet Clericus, & sacro ordini aptus. “

Can.13. cau. 2. qu. 5. Omnibus liquet, Concilio Ilerdensi nullo modo adscribi posse can. 13. cau. 2. qu. 5., dummodo integer describatur, qualis ad Burchardum, & Ivonem habetur. Itaque Ivo in parte 6. decreti cap. 229. ita exhibet: „ Ex Concilio „ Ilerdensi. Siquis Presbyter a plebe sibi commissa mala opinione informatus fuerit, & Episcopus legitimis testibus approbare non potuerit, suspendatur Presbyter usque ad dignam satisfactionem, ne populus fidelium in eo scandalum patiatur. Digna enim satisfactio est, si eis, a quibus reus creditur post factam securitatem de imposito crimine innocens esse manifestetur. Quod ita a nobis, & a majoribus constitutum esse docetur. Sed sive secundum canones, sive ad arbitrium Episcopi sibi collegas septem conjungat, & juret in sacro coram posito Evangelio, quod eum sancta Trinitas, & Christus Filius Dei, qui illum fecit, & docuit, quod Evangelium continet, & sancti quatuor Evangelistæ, qui illud scripserunt, sic adjuvent, quod ille prænominatam actionem ita non perpetrarit, sicut ei de illo oblatum est, & in hac satisfactione purgatus secure deinceps suum exerceat ministerium. Quam satisfactionem nonnulli præcedentium Pa-

„ trum

„ trum sanctum Papam Leonem in Basilica sancti Petri Apostoli coram Reverendissimo Cæsare Carolo, ac Clero, & plebe ita fecisse commemorant, atque ita mox venerandum Principem contra ejusdem sancti Papæ adversarios dignæ ultionis vindictam exercuisse. “ Hinc sane depromtum est Gratiani fragmentum, ex quo liquet Gratianum nonnulla immutasse, aut omisisse, ut propterea emendatione indigere videatur; liquet præterea perperam Ivonem, & Burchardum eidem canoni inscripsisse nomen Concilii Ilerdensis, cum in eo mentio fiat Caroli Imperatoris, & Leonis Papæ Concilio Ilerdensi anni 524. longe recentiorum, alias autem melius adscriptum fuisset alicui noni sæculi Auctori. Clara est, & perspicua hujusmodi demonstratio. At si ulterius investigemus, unde nam Ivo, aut Burchardus hoc idem fragmentum exceperint, ego statim suspicabor de consueta Burchardi ratione, qui proposuerat describere quidem capita, quæ habebantur in Capitularibus Francorum, sed eodem tempore a laudando Capitularium eorundem nomine abstinere, quemadmodum alias jam sæpissime observandum fuit. Porro in Capitularibus Francorum lib. 5. cap. 36. legitur eadem sententia, licet verbis paullisper immutatis, quæ etiam apud Gratianum legitur in can. 19. cau. 2. qu. 5., de quo agemus suo loco. Sed præterea similia quædam habentur apud Isaaccum Episcopum Lingonensem in suis canonibus selectis, quos ex Capitularibus Regum Francorum ipse edidit, etenim tit. 11. cap. 3. ita habet: „ Sacerdos si suspiciosus, aut incredibilis suo Episcopo, aut reliquis suis Consacerdotibus, sive bonis, & justis de suo populo, vel de sua plebe hominibus fuerit, ne in crimine, aut in prædicta suspicione remaneat, cum tribus, aut quinque, vel septem bonis, ac vicinis Consacerdotibus exemplo Leonis Papæ, qui duodecim Episcopos in sua purgatione habuit, vel eo amplius, si suo Episcopo visum fuerit, aut necesse propter tumultum populi inesse perspexerit, & cum aliis bonis, & justis hominibus se Sacramento coram populo super quatuor Evangelia purgatum Ecclesiæ reddat. Siquis autem scire desiderat, quales testes ad accusationem Sacerdotum recipi debeant, & quid de accusatore faciendum sit, pleniter in canonibus reperire poterit. “ Hæc igitur Francorum Capitularium fragmenta illa eadem sunt, quæ Burchardus more suo immutatis nonnullis vocibus nomine Concilii Ilerdensis in suum Codicem retulit, & ex Burchardo Ivo, & Gratianus.

Jungenda simul sunt duo Gratiani fragmenta, videlicet can. 34. cau. 16. qu. 1., & can. 1. cau. 10. qu. 1., utrumque enim pertinet ad eundem can. 3. Ilerdensem. Concilii Ilerdensis verba ipsa describam, qualia habentur in integris exemplaribus. *De Monachis vero id observari placuit, quod Synodus Agathensis, & Aurelianensis noscitur decrevisse.* (Respexerunt hic Ilerdenses Patres ad can. 27. Concilii Agathensis, seu can. 12. cau. 18. qu. 2., can. 33. cau. 16. qu. 1., & can. 3. cau. 20. qu. 4.) *Hoc tantummodo adjiciendum, ut pro Ecclesiæ utilitate, quos Episcopus probaverit, in Clericatus officio cum Abbatis voluntate debeant ordinari. Ea vero, quæ in jure Monasterii de facultatibus offeruntur, in nullo Diœcesana lege ab Episcopis contingantur.* Hæc exhibent can. 34. cau. 16. qu. 1. Sequitur can. 1. cau. 10. qu. 1. in eodem canone Ilerdensi his verbis: *Si autem ex Laicis quisquam a se factam Basilicam consecrari desiderat, nequaquam sub Monasterii specie; ubi congregatio non colligitur, vel regula ab Episcopo non constituitur, eam a Diœcesana Lege audeat segregare.*

Can. 1. cau. 10. qu. 1. & can. 34. cau. 16. qu. 1.

De can. 39. cau. 11. qu. 3. nihil est, quod specialiter disseramus. Legitur ille eisdem omnino verbis in can. 10. ejusdem Concilii Ilerdensis.

Can. 39. cau. 11. qu. 3.

Can. 38. cau. 12. q. 2. legitur in can. 16. Ilerdensi, ubi postquam Episcopi enarravissent, ac conquesti fuissent morientium Episcoporum bona ab invadentibus diripi solere in gravissimum detrimentum Ecclesiarum, ita subdiderunt: *Ideo nunc hac hujus placiti, vel constituti inter nos censura placuit custodiri, ut defuncto Antistite, vel etiam adhuc in supremis agente, nullus Clericorum, cujuslibet ordinis, officii, gradusve sit, quidquam de domo auferre præsumat, vel de utilitate, quæ instrumenti domus esse noscitur, idest mobili, & immobili rei Ecclesiasticæ conetur invadere; nihil furto, nihil vi, nihil dolo supprimens, auferens, atque abscondens; sed is, cui domus commissa est, subjunctis sibi cum consilio Cleri uno, vel duobus fidelissimis, omnia usque ad tempus Pontificis substituen-*

Can. 38. cau. 12. qu. 2.

tuendi debeant conservare, vel his, qui in domo inveniuntur, Clericis consuetam alimoniam administrare. Substitutus autem Antistes suscepta ea, prout decessor suus ordinavit, velut huic Deus imperavit, (legunt alii: *suscepta sedis commoda ordinabit, velut Deus imperavit*) *uti cum is debeat, quos cognoverit disciplina, & charitati decessoris sui fideliter paruisse. Quod si quisquam post hac cujuslibet ordinis, ut superius dictum est, Clericus quacumque occasione de domo Ecclesia, vel de omni facultate quidpiam probatus fuerit abstulisse, vel forsitan dolo aliquo suppressisse, reus sacrilegii, prolixiori Anathemate condemnetur, & vix quoque peregrina ei communio concedatur: Quia durum est, ut hi, quos constat in servitio Domini cum prima sedis Antistite desudasse, illorum, qui suarum rerum incubatores, vel utilitatibus servientes, atque vacantes fuisse noscuntur, despecti aliquatenus crucientur.* Pro his postremis verbis alii ita legunt: *Quia durum est, ut hi, quos constat in servitio Domini cum prima sedis Antistite desudasse, ab his, qui suarum rerum incubitatores, atque vagantes fuisse noscuntur, despecti aliquatenus crucientur.* Integra retuli canonis verba, ut exinde possit facile unusquisque Gratiani fragmentum aliquantisper depravatum ex his emendare, licet revera eadem ubique servetur Ilerdensium Patrum sententia, qui videlicet bona defuncti Episcopi successori reservanda voluerunt; tamen ut successor ipse non destituat illos, qui, dum antecessor viveret, Ecclesiæ deservierant.

Can. 19. cau. 17. qu. 4.

In can. 19. cau. 17. qu. 4. usque *ad vers. si qui Clerici* legitur can. 8. ex Ilerdensibus; deinde ab eodem versiculo usque in finem legitur eisdem omnino verbis canon undecimus ejusdem Concilii. Porro, quod spectat priorem hujus canonis partem, congruum omnino videbatur, ut, si Clerici veteres consueverant publicorum criminum reis intercedere veniam apud Imperatores, quotiescumque illi ad Ecclesiam confugerent, & severæ, salutarisque pœnitentiæ legibus sese subjicerent, iidem Clerici præcipue veniam illis impertirentur, qui ab eisdem Clericis omnino dependebant, eorum videlicet servi, aut discipuli, si post admissum aliquod crimen, quod a Clericis eisdem corrigi, ac puniri potuisset, ad Ecclesiam confugissent, ac pœnitentiæ signa dedissent.

Can. 11. cau. 22. qu. 4.

In can. 7. Concilii Ilerdensis habetur can. 11. cau. 22. qu. 4., ubi tamen pro verbis illis: *jejuniis abluat*. Similia quædam referuntur in pœnitentiali Romano edito ab Antonio Augustino his verbis: *Si Sacramento te obligasti, ut ad pacem alicujus inimici tui nullo modo redires, pro perjurio uno anno a communione Corporis, & Sanguinis Domini sis sequestratus, & quadraginta dies in pane, & aqua pœnitens. Ad charitatem vero, qua operit multitudinem peccatorum, celeriter redi.* Paullo aliter legitur in Capitulari Ludovici Imperatoris anni 867. his verbis: *Qui Sacramento se obligaverint, ut litigantes cum quolibet ad pacem nullo modo redeant; si Clerici fuerint, deponantur; si Laici pro perjurio uno anno a communione Corporis, & Sanguinis Domini segregentur; reatum vero suum eleemosynis, & fletibus, quantis potuerint, jejuniis absolvant. Ad charitatem vero, qua operit multitudinem peccatorum, celeriter venire festinent. Quod qui contemserit facere, Imperiali sententia feriatur.*

Can. 10. cau. 33. qu. 4.

Can. 10. cau. 33. qu. 4. laudatur quidem nomine Concilii Ilerdensis; at neque in Ilerdensi, neque in aliis, quod noverim, Conciliis legitur. Imo nonnulli ex eruditis asserunt, in hoc fragmento referri disciplinam recentioris ætatis in ea parte, qua tria anni sacri tempora distribuuntur; hæc enim eadem tempora post octavum tantummodo Ecclesiæ sæculum ea ratione dividi cœperunt. Ego hoc in loco suspicor de Burchardi fide, qui sententias Capitularium Francorum referre voluerit, atque de more suo mutato auctorum nomine Concilio Ilerdensi adscribere. Porro in Capitulis Regum Francorum ab Herardo Archiepiscopo Turonensi collectis cap. 62. hæc leguntur: *Ut diebus festis jejuniorum a conjugibus se abstineant, & quia non est concessa uxor caussa libidinis, sed filiorum, & omnia prohibeantur illicita, parcaturque a licitis.* In his itaque videmus generaliter constitutam disciplinam illam noni sæculi, juxta quam conjugiorum fœdera temporibus jejuniorum prohibebantur. At rursum illa ætate solemnes tres fuisse jejuniorum ferias, colligitur ex lib. 6. Capitularium can. 187. in editione Parisiensi anni 1677. his verbis: „ Admoneant „ Sacerdotes, ut jejunia tria legitima „ in anno agantur, idest quadraginta „ dies ante nativitatem Domini, & qua-

„ draginta dies ante Pascha, ubi decimas anni solvimus, & post Pentecosten quadraginta dies.“ Ex his ergo capitibus Burchardus, & ex eo Ivo, ac Gratianus memoratum fragmentum composuerunt, quod tamen disciplinæ suæ Provinciæ Burchardus accommodavit loco quadragesimæ sept agesimam scribens, & loco quadraginta dierum post Pentecosten memorans tres hebdomadas ante festivitatem S. Johannis Baptistæ, de quibus etiam sermo est in cap. 4. de feriis, quod Doctores, & Interpretes bene multi illustrarunt.

Can. 9. cau. 35. q. 2. legitur in can. 4. Ilerdensi, cujus hæc sunt prima verba: *De his, qui se incesta vel ut'o re commaculant &c.* In integris Concilii exemplaribus pro illo postremo Gratiani verbo *licebit*, legitur, *oportet*. Nomine autem Missæ Catechumenorum ego intelligo eam Missæ partem, post quam Catechumeni foras ab Ecclesia dimittebantur, cujus rei adhuc hodiernis temporibus quoddam vestigium habemus in illis verbis, quæ proferre solet Diaconus in solemni Missa, inquiens: *Ite Missa est*.

Can. 9. cau. 35. qu. 2.

Can. 106. de cons. dist. 4. in pluribus, & vulgatis Gratiani Codicibus laudatur *ex Concilio Ilerdensi*, in aliis, & paucis *ex Concilio Meldensi*; utrobique falso; neque enim aut in Meldensis, aut in Ilerdensis Concilii canonibus aliquid simile reperitur. Legitur potius inter capitula Hincmari Rhemensis Archiepiscopi ad Presbyteros Rhemensis Ecclesiæ directa anno circiter 852., ibi enim cap. 3. hæc habentur: *Qui fontes lapideos habere nequiverit, vas conveniens ad hoc solummodo baptizandi officium habeat, & similiter ad corporale lavandum, & ad pallas altaris propria vasa habeantur, in quibus nihil aliud fiat*. Romani Correctores tradiderunt similia etiam nonnulla haberi in ordine Romano de officiis divinis; ego præterea animadverto etiam similia legi apud Ahytonem Basileensem Episcopum in Capitulari anni circiter 820., quod ipse suis Clericis servandum proposuerat, cap. 9. ibi: *Et ut vas ad fontem baptismatis habeant, quod ad reliquos usus nullatenus assumatur*. Qua vero de caussa Gratianus potuerit pro Capitularibus Hincmari, aut Ahytonis Concilium Ilerdense, aut Meldense scribere, ego facile judicaverim. Oportebit enim recipere potius Codices illos Gratiani, in quibus non Ilerdensi, sed Meldensi Concilio canon adscribitur; etenim Ilerdensis nomen pro Meldensi facile supponi potuit ab Amanuensibus, vel Typographis. Revera apud Ivonem parte 1. decreti cap. 208., unde Gratianus fragmentum accepit, inscribitur, non ex Ilerdensi, sed potius ex Meldensi Concilio. Ivo autem sic inscripserat ex Burchardo. Burchardus describebat idem fragmentum ex collectione Reginonis, apud quem in lib. 1. cap. 271. idem fragmentum habetur, cum hac inscriptione: *Unde supra*; qua forte Regino significabat sequens capitulum jam antea a se fuisse relatum, quemadmodum revera relatum fuerat in eodem lib. 1. cap. 79. Burchardus putavit ea verba *unde supra* indicare nomen Auctoris præcedentis canonis; cumque præcedens can. 270. Meldensi Concilio inscribatur, & idem subsequenti can. 271. nomen Concilii Meldensis inscripsit.

Ca. 106. de cons. dist. 4.

CAPUT XXVIII.

De Conciliis Arvernensibus 6. sæculi.

Concilio Arvernensi hæc tria fragmenta adscribuntur apud Gratianum.

- *Princ. qu. 1. cau. 6. consonat cum can. 12. Concilii Arvernensis, & Aurelianensis.*
- *Can. 42. cau. 11. qu. 3. consonat cum can. 2. Concilii Arvernensis, & Aurelianensis.*
- *Can. 43. de cons. dist. 1. perperam in vulgatis codicibus inscriptus Concilio Aurelianensi.*

De Arvernensi Concilio posterioris ætatis, & sub Urbano II. Pontifice Maximo celebrato non hic sermonem instituo; de eo enim suo loco commodius agendum videtur. Duo hic tantummodo memorabo Arvernensia Concilia

lia ita dicta ab oppido Arvernorum, qui sunt Aquitaniæ populi sexto Ecclesiæ sæculo habita, alterum scilicet anni 535., alterum anni circiter 549.

Ut ab eo exordiar, quod celebratum fertur anno 535., cum Theodoricus Francorum Rex plura ex bonis Ecclesiasticis occupavisset, eo defuncto Theodebertus in Regno successor, & piissimus Princeps statim voluit omnia Ecclesiis restitui, imo etiam curavit, ut convenientibus in Synodum Episcopis Ecclesiasticarum rerum jura latis legibus firmarentur. Synodus itaque apud Arvernos indicta fuit, eidemque præfuit Honoratus Bituricensis, cum interessent quatuordecim plurium Provinciarum Episcopi, inter quos memorandus est S. Gallus Arvernicæ ejusdem Ecclesiæ Episcopus, & miraculis clarus, quem Gregorius Turonensis prædicat in lib. 2. de gloria Martyrum cap. 23. Ad hoc Concilium pertinet Gratianeus Can. 43. de cons. dist. 1., qui tamen in Codicibus Gratiani inscriptus fuit Concilio Aurelianensi, errore, ut arbitror, Amanuensium, vel Typographorum, qui ex similitudine literarum facile Aurelianense scripserunt pro Arvernensi. Quemadmodum vero Canon 8. Arvernensis, prout in integris Concilii exemplaribus legitur, tantillum distat a Canone edito apud Gratianum, ideo ejusdem octavi Canonis verba describam hoc modo: *Ne ad nuptiarum ornatum ministeria divina præstentur; ne dum improborum tactu, pompaque sæcularis luxuria polluuntur, ad officia sacri mysterii videantur indigna.*

Can. 43. de cons. dist. 1.

Altera Arvernensis Synodus celebrata fertur anno 549. sub Rege Theodebaldo, qui filius fuit, & in Regno successor memorati Religiosi Principis Theodeberti. Præfuit autem Concilio Hesychius Viennensis, cum intervenissent novem alii ex diversis Provinciis Episcopi. Hanc Synodum primus typis edendam curavit Jacobus Sirmondus juxta exemplar, quod ipse extare asserebat Tolosæ in Bibliotheca Fuxensi; hodie vero adjectam habemus in collectionibus Conciliorum post Concilium Aurelianense V., ea de caussa, quod in eodem Concilio Arvernensi nihil aliud peractum fuisse adpareat, quam confirmata ea capita, quæ in Concilio Aurelianensi V. constituta fuerant. Et revera priores 17. Canones Aurelianenses iidem rursum in hoc Concilio Arvernensi editi sunt, ac renovati, quod & in præfatione ejusdem Concilii animadvertitur. Duo hujus Concilii fragmenta retulit Gratianus; primum in principio quæstionis 1. cau. 7. illis verbis: *Quod autem vivente Episcopo alius superponi, aut superordinari non possit, ex Concilio apud Arverniam celebrato definitum est, in quo legitur, ut nullus vivente Episcopo &c.* Hic sane describitur Can. 12. Arvernensis, cujus hæc sunt verba: *Ut nullus vivente Episcopo alius ponatur, aut superordinetur Episcopus, nisi forsitan in ejus locum, quem capitalis culpa dejecerit.* Romani Correctores, qui præ oculis habere non potuerunt hoc Concilium Arvernense, observarunt eum Canonem pertinere potius ad Caput 12. Concilii Aurelianensis V. Et revera nihil interest, cum, uti diximus, capita Concilii Aurelianensis fuerint in Arvernensi renovata.

Princ. qu. 1. cau. 7.

Alterum est in Can. 42. cau. 11. qu. 3., qui omnino consonat cum Can. 2. Arvernensi. Sed Romani Correctores, qui nondum viderant acta hujus Concilii Arvernensis postea a Sirmondo edita, observarunt eundem Canonem pertinere potius ad Concilium Aurelianense V., in quo etiam legitur. Hodie itaque agnoscimus in hac parte Gratianeæ editionis integritatem, quemadmodum & forte in aliquibus aliis locis agnosceremus, si nostris temporibus ea omnia edi potuissent, quæ in Bibliothecis Gratianei sæculi servabantur.

Can. 42. cau. 11. qu. 3.

APPENDIX.

De Concilio Urbanensi.

Ex Urbanensi Concilio a Gratiano laudatur.

Can. 17. cau. 28. qu. 1. potius tribuendus Concilio Arvernensi.

ADjeci hoc in loco fragmentum Concilii, quod apud Gratianum Urbanense adpellatur, nomine sane aut ab Amanuensibus, aut a Typographis depravato. Neque enim ullum *Urbanense* Concilium apud Canonum, aut Conciliorum Collectores agnoscitur, neque significari potest, unde nam hoc nomen Urbanensis derivari potuerit. Itaque melius apud Gratianum pro Concilio Urbanensi legendum Arvernense in Can. 17. cau. 28. qu. 1., Perspicuum enim id redditur, quoties conferamus verba

ejusdem Can. 17. cum Can. 6. prioris, quod superius memoravimus, Arvernensis Concilii sub Theodeberto Rege celebrati, ubi hæc habentur: *Siquis Judaicæ pravitati jugali societate conjungitur, & seu Christiana Judæo, seu Judæus Christianæ mulieri carnali consortio misceatur, quicumque horum tantum nefas admisisse dignoscitur a Christianorum cœtu, atque convivio, & communione Ecclesiæ, cujus sociatur hostibus, segregetur.* Eadem ferme leguntur in Concilio Aurelianensi II. anni 533. Can. 19. ibi: *Placuit, ut nullus Christianus Judæam, neque Judæus Christianam in matrimonio ducat uxorem, quia inter hujusmodi personas illicitas nuptias esse censemus. Qui, si commoniti a consortio hoc se separare distulerint, a communionis gratia sunt sine dubio semovendi.*

CAPUT XXIX.

De Conciliis Aurelianensibus sexto sæculo celebratis.

Nonnulla ex Aurelianensibus Conciliis retulit Gratianus, in cujus Codice hodie multa fragmenta adscribuntur Concilio Aurelianensi I., alia Concilio Aurelianensi III., alia Concilio Aurelianensi IV., alia demum ex Concilio Aurelianensi ita laudantur, ut minime designetur, ad quodnam ex Aurelianensibus Conciliis referantur; quemadmodum ex sequentibus liquet.

Ex Aurelianensi I.

- *Can.* 11. *dist.* 28. *ex integris Concilii exemplaribus supplendus.*
- *Can.* 19. *dist.* 54. *consonat cum disciplina vetere Galliarum.*
- *Can.* 14. *dist.* 81. *falso in quibusdam codicibus Arelatensi Concilio tributus.*
- *Can.* 1. *dist.* 82. *fere consonat cum vulgatis Concilii exemplaribus.*
- *Can.* 5. *dist.* 91. *jungendus cum can.* 3. *de cons. dist.* 3.
- *Can.* 20. *cau.* 2. *qu.* 7. *paullo varius in diversis exemplaribus.*
- *Can.* 7. *cau.* 10. *qu.* 1. *fere consonat cum vulgatis Concilii exemplaribus.*
- *Can.* 8. *cau.* 10. *qu.* 1. *emendandus ex vulgatis Concilii exemplaribus.*
- *Can.* 12. *cau.* 16. *q.* 3. *paullo varius in diversis exemplaribus.*
- *Can.* 10. *cau.* 16. *qu.* 7. *consonat cum vulgatis Concilii exemplaribus.*
- *Can.* 36. *cau.* 17. *qu.* 4. *ex integris Concilii exemplaribus emendandus.*
- *Can.* 14. *cau.* 18. *qu.* 2. *consonat cum vulgatis Concilii exemplaribus.*
- *Can.* 16. *cau.* 18. *qu.* 2. *emendandus ex vulgatis Concilii exemplaribus.*
- *Can.* 9. *cau.* 26. *qu.* 5. *consonat cum vulgatis Concilii exemplaribus.*
- *Can.* 32. *cau.* 27. *qu.* 1. *ex integris Concilii exemplaribus emendandus.*
- *Can.* 5. *de pœn. dist.* 5. *fere consonat cum vulgatis Concilii exemplaribus.*
- *Can.* 3. *cau.* 36. *qu.* 1. *ex vulgatis Concilii exemplaribus emendandus.*
- *Can.* 65. *de cons. dist.* 1. *paullo varius in diversis exemplaribus.*
- *Can.* 3. *de cons. dist.* 3. *fere consonat cum vulgatis Concilii exemplaribus.*
- *Can.* 4. *de cons. dist.* 3. *consonat omnino cum vulgatis Concilii exemplaribus.*

Ex eod. Aurelianensi I.	*Can.* 5. *de conf. dist.* 3. *ex vulgatis Concilii exemplaribus emendandus.* *Can.* 6. *de conf. dist.* 3. *fere consonat cum vulgatis Concilii exemplaribus.*
Ex Aurelianensi III.	*Can.* 1. *dist.* 74. *consonat omnino cum vulgatis Concilii exemplaribus.* *Can.* 10. *dist.* 81. *jungendus cum can.* 1. *dist.* 74. *Can.* 25. *cau.* 11. *qu.* 1. *ex vulgatis Concilii exemplaribus emendandus.* *Can.* 41. *cau.* 12. *qu.* 2. *paullo aliter legitur in vulgatis Concilii exemplaribus.*
Ex Aurelianensi IV.	*Can.* 2. *dist.* 34. *pertinet potius ad Concilium Epaonense anni* 517. *Can.* 3. *dist.* 34. *pertinet potius ad Concilium Germanicum anni* 742.
Adjiciuntur.	*Can.* 8. *dist.* 34. *est potius Concilii Gerundensis anni* 517. *Can.* 40. *cau.* 12. *qu.* 2. *est potius Concilii Agathensis, ut in can.* 33. *cau.* 12. *qu.* 2. *Can.* 32. *cau.* 13. *qu.* 2. *tribuendus Reginoni Prumiensi.* *Can.* 29. *cau.* 18. *qu.* 2. *convenit cum Concilio Aurelianensi I. & Rothomagensi anni* 650. *Can.* 16. *cau.* 27. *qu.* 1. *pertinet ad Concilium Triburiense juxta Reginonem.* *Can.* 17. *cau.* 27. *qu.* 1. *pertinet ad Concilium Triburiense.* *Can.* 30. *cau.* 27. *qu.* 2. *pertinet ad Concilium Vermeriense.* *Can.* 3. *cau.* 35. *qu.* 8. *pertinet ad Capitularia Francorum.* *Can.* 9. *de conf. dist.* 1. *pertinet ad Nov. Justiniani Imperatoris.* *Can.* 27. *de conf. dist.* 1. *est potius Theodori Cantuariensis.* *Can.* 43. *de conf. dist.* 1. *est potius Concilii Arvernensis.* *Can.* 6. *de conf. dist.* 5. *pertinet ad Capitularia Francorum.*

De Concilio Aurelianensi I.

INitio sexti sæculi nemo ignorat Galliam universam nondum omnino Catholicam fidem professam fuisse; quum enim illa triplici ex Regno constaret, qua Gothis, qua Burgundionibus, qua Francis occupata; & horum alii Principes Æthnicis adhuc superstitionibus obvolvebantur, alii hæreticis, præsertim Arianis, faventes Catholicum nomen aversabantur; non deerant tamen identidem Sanctissimi Episcopi, qui rem in incrementum fidei in dies propagandæ vergere cupientes, nullum non lapidem movebant, quo tandem fieri posset, ut integræ Galliarum Provinciæ in unitate fidei sociarentur. Laudo inter ceteros S. Rhemigium Episcopum Rhemensem, qui cum charus esset Clodoveo Regi Francorum licet nondum baptizato, curavit, ut ipse Rex Christianæ fidei nomen daret, spe etiam Regi proposita, futurum, ut sub Christi auspiciis fortunatiora ejusdem arma essent in Regni sui incrementum, & decus, præcipue vero facilius ipse vinceret Gothos, qui regnante Alarico Ariano Principe Galliarum partem occupaverant. Hinc Clodoveus idem in Deum, resque divinas, & Ecclesiasticas propensior factus, baptismate se Christo dicari postulavit, iisque auspiciis bello moto Alaricum vicit, occidit, ejusdemque Regnum suscepit, ita ut tum maxima Galliarum pars Clodoveo subjiceretur. Res ita optime gestæ magis, ac magis Regem ipsum concitaverunt, ut faveret Ecclesiis, qui propterea in deliciis habuit, ut Episcopi simul in Concilia convenirent, & de rerum Ecclesiasticarum utilitatibus pertractarent. Atque id primum contigit anno 511., quo in Civitatem Aurelianensem confluxerunt triginta & plures Galliarum Antistites, inter quos Metropolitani quinque, Burde-

degalensis, Bituricensis, Turonensis, Elusanus, & Rothomagensis, quamobrem hoc Concilium jure appellare poterimus Nationale Galliæ fere universæ. Hæc est Synodus Aurelianensis I., in qua Can. 31. editi sunt communi consensione, Rege ipso auctoritatem omnem impertiente. Et sane qualis fuerit inter Regem ipsum, & Episcopos in hac parte consensio, demonstrat perspicue Epistola Synodi ad Regem, quæ actis ejusdem Concilii præposita est, in illis verbis; *Domino suo Catholica Ecclesia filio Chlotovecho Gloriosissimo Regi omnes Sacerdotes, quos ad Concilium venire jussistis. Quia tanta ad Religionis Catholicæ cultum gloriosæ fidei cura vos excitat, ut salutari mentis affectu Sacerdotes de rebus necessariis tractaturos in unum colligi jusseritis secundum voluntatis vestræ consultationem, & titulos, quos dedistis, ea, quæ nobis visum, definitione respondimus, ita ut si ea, quæ nos statuimus, etiam vestra recta esse judicia comprobantur, tanti consensus Regis, ac Domini majori auctoritate servandam tantorum firmet sententiam Sacerdotum.*

Can. 12. dist. 28. In Can. 13. hujus Concilii legitur Can. 12. dist. 28. his verbis: *Si se cuilibet mulier duplici conjugio Presbyteri, vel Diaconi relicta conjunxerit, aut castigati separentur,* (legunt alii: *aut castitate servata separentur*), *aut certe si in criminis intentione perstiterint, pari excommunicatione plectantur*. Contingebat quandoque Presbyteros, vel Diaconos servandæ continentiæ caussa ab uxoribus divertere, eisdem sane uxoribus consentientibus, quæ tamen aliquando nova cum aliis se posse contrahere conjugia arbitrabantur. Id severa indicta pœna Patres Aurelianenses prohibuerunt.

Can. 19. dist. 54. In Can. 8. Aurelianensi legitur eisdem verbis Can. 19. dist. 54., ubi tamen monet Sirmondus, in aliquibus Codicibus pro illa voce *duplici* legi *dupli*. Quæ porro ibidem constituitur disciplina æquitati consentanea est, cum definiatur servos non aliter, quam suorum dominorum accedente consensu, esse ordinandos. Cum enim Imperiali lege Clerici ab omnibus servitiis personalibus, quæ Ecclesiastica non essent, haberentur exemti, æquum erat, ut nemo per ordinationem eximeretur, quam eorum voluntate, quorum poterat interesse, quique præsertim in ipsos dominicam exercere poterant potestatem. Atque eodem jure ipsi Aurelianenses Patres in Can. 4. ita sanxerunt: *De Ordinationibus Clericorum id observandum esse decrevimus, ut nullus sæcularium ad clericatus officium præsumatur, nisi aut cum Regis jussione, aut cum Judicis voluntate* &c. Quod & clarius addita ratione decernitur in Capitularibus Caroli Magni capit. 2. anni 805. Can. 15., Capitul. 3. ejusdem anni Can. 17., & in libris Capitularium lib. 1. cap. 114. editionis Parisiensis anni 1677. his verbis: *De liberis hominibus, qui ad servitium Dei tradere se volunt, ut prius hoc non faciant, quam licentiam a nobis postulent; hoc ideo, quia audivimus aliquos ex illis non tam caussa devotionis hoc fecisse, quam pro exercitu, seu alia functione Regali fugienda, quosdam vero cupiditatis caussa ab his, qui res illorum concupiscunt, circumventos audivimus, & ideo hoc fieri prohibemus.*

Can. 14. dist. 81. De Can. 14. dist. 81. frustra hoc loco repeterem, quæ jam dixi, ubi de Concilio Arelatensi I., etenim ibi & animadverti falso Concilio Arelatensi inscriptum fuisse, & Canonem eundem ad exemplaria Concilii hujus Aurelianensis exegi.

Can. 1. dist. 82. In Can. 18. ejusdem Concilii Aurelianensis habetur Can. 1. dist. 82., ubi tamen pro illis verbis: *in quantum sibi possibile erit*, vulgata Concilii exemplaria ita potius exhibent: *in quantum possibilitas habuerit*.

Can. 5. dist. 91. Can. 5. dist. 91. habetur in Can. 28. Aurelianensi; sed ut perspicua sit Aurelianensium Patrum sententia, idem Can. 28. jungendus erit cum Can. 27. præcedenti, qui refertur a Gratiano in Can. 3. dist. 3. de consecr., cum enim illic præstituti fuissent solemnes sanctarum Rogationum dies, quibus populus specialibus precibus Deum exoraret, subdiderunt Aurelianenses Patres: *Clerici vero, qui ad hoc opus factum adesse contempserint, secundum arbitrium Episcopi Ecclesiæ suscipiant disciplinam*. At Gratianus ea, quæ specialiter in Concilio de Rogationum diebus constituta fuerant, generaliter ad rem suam traducere non dubitavit.

Can. 20. cau. 2. qu. 7. Can. 20. cau. 2. q. 7. legitur in Can. 6. ejusdem Concilii, ubi pro voce illa *conventione*, alii legunt *contentione*, eadem tamen servata sententia, quancumque editionem sequi malimus. Mens enim hæc erat Aurelianensis Concilii, ut unicuique liceat, quod suum est ab Episcopo postulare, sive conveniatur Episco-

scopus ratione proprii peculii, sive ratione Ecclesiæ, dummodo tamen actor a conviciis abstineat.

Can. 7. & 8. cau. 10. qu. 1. In Can. 15. Aurelianensi legitur Can. 7. cau. 10. qu. 1., qua arbitror clarius sententiam Concilii exhiberi, quam vulgaris Concilii exemplaribus, in quibus postrema Canonis verba ita descripta sunt: *tertia fideliter Episcopis deferatur.* Juvabit autem hunc eundem Canonem cum 14. præcedenti conjungere, quem retulit Gratianus in Can. 8. cau. 10. qu. 1., ubi tamen posteriora verba ita legenda sunt ex integris Concilii exemplaribus: *Clerus accipiat, prædiis de omni commoditate in Episcoporum potestate manentibus*, ita ut sententia sit, bona immobilia Ecclesiastica omnia in Episcoporum potestate consistere, ex quibus Episcopi iidem Clero dispensent; at oblationes, quæ in Altari fieri solebant, in duplicem portionem dividi debere, quarum una Episcopo, altera Clericis cedebat; atque hoc quidem in Cathedrali Ecclesia: nam in aliis Ecclesiis Parochialibus tertia tantummodo pars Episcopo concedebatur, duæ tertiæ & Parocho, & Ministris in eadem Ecclesia existentibus tribuebantur.

Can. 12. cau. 16. qu. 3. In Can. 23. Aurelianensi habemus Can. 12. cau. 16. q. 3. ad quem jam observaverunt Romani Correctores verba illa: *vel quibuslibet* & apud Anselmum, & in Concilio impresso, & MS. desiderari: Illud quoque animadvertendum est pro illis verbis, *sæcularis legis* in exemplaribus Concilii legi: *sæculari lege*; atque ut istius Canonis clara sententia sit, huc revocandi erunt Canones superius jam laudati, Can. 7. & 8. cau. 10. qu. 1., ex quibus patet, ea ætate neminem adhuc ex Clericis inferioribus prædia Ecclesiastica obtinuisse administranda adinstar recentiorum beneficiorum; illa enim omnia in potestate solius Episcopi consistebant: Tantum proinde quibusdam in casibus Episcopus Clericis eisdem terrulas quasdam adsignabat, non tamen perpetuo, sed ad ejusdem Episcopi concedentis arbitrium, ita ut nulla præscriptione a possessoribus objecta eadem Episcopus repetere posset. Videantur, quæ diximus ad Concilium Agathense Can. 11. cau. 16. qu. 4.

Can. 10. cau. 16. qu. 7. Can. 10. cau. 16. qu 7. consonat omnino cum Can. 17. ejusdem Concilii Aurelianensis.

Can. 36. cau. 17. qu. 4. Can. 36. cau. 17. qu. 4. paullo discrepat a Can. 1. Concilii Aurelianensis, ex quo ille depromtus fuerat apud Gratianum; illic enim ita legitur: *De homicidis, adulteris, & furibus, si ad Ecclesiam confugerint* (hæc Gratianus omisit, & Canonem ita descripsit, ut de omnibus generaliter criminum reis intelligeretur) *id constituimus observandum, quod Ecclesiastici Canones decreverunt, & lex Romana constituit, ut ab Ecclesiæ atriis, vel domo Episcopi eos abstrahi omnino non liceat, sed nec aliter consignari, nisi ad Evangelia datis Sacramentis de morte, de debilitate, & omni pœnarum genere sint securi, ita ut ei, cui reus fuerit criminosus, de satisfactione conveniat. Quod si Sacramenta sua quis convictus fuerit violasse, reus perjurii non solum a communione Ecclesiæ, vel omnium Clericorum, verum etiam a Catholicorum convivio separetur. Quod si is, cui reus est, noluerit sibi intentione faciente componi, & ipse reus de Ecclesia actus timore discesserit, ab Ecclesia Clericis non quæratur.* Quæ sequuntur apud Gratianum in versic. *Servus etiam* e sdem omnino verbis habentur in Can. 3. ejusdem Concilii. Romani Correctores pro voce *eos*, quæ & apud Gratianum legebatur, & in integris Concilii exemplaribus habetur, scribendum putarunt *reos*, satius autem viderentur fecisse, si priora verba Gratianei Canonis ad integra Concilii exemplaria exegissent. Ceterum quod attinet ad sententiam hujus Canonis, liquet eo tempore jam Romanorum latam fuisse legem, quæ ad Ecclesiarum immunitatem, ut eo loco dicitur, pertineret, quam Clodoveus Rex, qui, uti initio diximus, *titulos* in hoc Concilio dederat, renovavit, suaque auctoritate in Galliis observari præcepit.

Can. 14. cau. 18. qu. 2. Can. 16. cau. 18. qu. 2. Can. 14. cau. 18. qu. 2. legitur eisdem verbis in Can. 22. hujus Concilii; quemadmodum etiam Can. 16. cau. 18. qu. 2. in Can. 19., ubi tamen pro verbis illis: *omni se obedientia, & devotione subjaceant*, legendum est, *omni se obedientia devotione subjiciant*; item pro illis verbis: *ei regulariter animadverteris*, legendum est: *non regulari animadversione dispiciatur*.

Can. 9. cau. 26. qu. 5. Can. 9. cau. 26. qu. 5. eisdem verbis legitur in Can. 30. Concilii ejusdem Aurelianensis, ubi nomine sortium Sanctorum illæ intelligendæ sunt, quibus aliqui superstitiosis quibusdam auspiciis arbitrabantur præn scere futura inspectis aliquibus sacræ Scripturæ testi-

testimoniis, illis præsertim, in quibus recondita latent veterum Prophetarum oracula.

Can.32. cau.27. qu. 1.

Can. 32. cau. 27. qu. 1. complectitur duos Canones Aurelianenses 20. & 21., quorum tamen verba Gratianus aliter descripsit. Etenim in Can. 20. ita legitur: *Monacho uti orario in Monasterio, vel tzangas habere non liceat*, & in Can. 21. *Monachus, si in Monasterio conversus, vel pallium comprobatus fuerit accepisse, & postea uxori fuerit sociatus, tanta prævaricationis reus nunquam Ecclesiastici gradus officium sortiatur*. In primis itaque deducimus ex hoc Canone, non licuisse Monachis orario uti, quod speciale fuisse Presbyterorum, aut Diaconorum insigne ex veteribus Conciliorum actis agnoscimus, quemadmodum & superius jam demonstratum est, atque etiam demonstrari posset ex cap. 28. Concilii Moguntini. Præterea Monachis interdictus est usus tzangarum: Alii *zangas* vocant, alii *siancas*, alii *chiancos*, quidam, inter quos Gratianus, *zonas* appellarunt. Qui latinobarbara vocabula callent, scribunt tzangarum nomine venire nobile quoddam calceamentorum genus ad pedum ornatum affabre elaboratum; hinc etiam media ætate *tzangarius* appellatus est, qui hujusmodi calceamenta formaret. Hinc intelligimus, Aurelianenses Patres Monachis indixisse, ne ornatioribus calceamentis incederent. De pallio nihil est, quod addam. Monachorum erat insigne illis temporibus, quemadmodum olim apud Gentiles habebatur, tanquam ornamentum Philosophorum, sive eorum, qui remoti ab omnibus sæculi curis in contemplatione naturæ universæ vitam traducebant.

Can. 5. de pœn. dist. 5.

Can. 5. de pœn. dist. 5. legitur in Can. 11. Concilii hujus Aurelianensis, his tamen verbis: *De his, qui suscepta pœnitentia religionem suæ professionis obliti ad sæcularia relabuntur, placuit eos & a communione suspendi, & ab omnium Catholicorum convivio separari. Quod si post interdictum cum eis quisquam præsumserit cibum sumere, & ipse communione privetur*. Videtur hic Canon de Clericis intelligendus, qui in hæresi fuerant ordinati, deinde ad fidem conversi post pœnitentiam acceptam ad sæcularia transivissent; etenim de eisdem Clericis expressus est Canon præcedens proximus in Concilii exemplaribus.

Can. 3. cau. 36. qu. 1.

Can. 3. cau. 36. qu. 1. habetur in Can. 2. Concilii Aurelianensis, his tamen verbis: *De raptoribus autem id constituendum esse censuimus, ut si ad Ecclesiam raptor cum rapta confugerit, & fœminam ipsam violentiam pertulisse constiterit, statim liberetur de potestate raptoris, & raptor mortis, vel pœnarum impunitate concessa aut serviendi conditioni subjectus sit, aut redimendi se liberam habeat facultatem. Si vero quæ rapitur Patrem habere constiterit, & puella raptori aut rapienda, aut rapta consenserit, potestati Patris excusata reddatur, & raptor a Patre superioris conditionis satisfactione teneatur obnoxius*. Hæc optime jungi possent cum Can. 36. cau. 17. qu. 4., in quo diximus Can. 1., & 3. Aurelianensem contineri, siquidem verba hujus Can. 2. Aurelianensis legenda sunt post illa verba *non quæratur*, & ante vers. *servus etiam* in dicto Can. 36. Quid ad hunc Canonem Interpretes scripserint, non ignoro, in ea præsertim parte, qua statuitur, raptorem virginis servili conditioni addicendum fore. Meretur hæc constitutio singularem observationem. Certum est ex Romanis legibus mortis pœnam indictam fuisse raptoribus l. un. Cod. de raptu virginum, quod ipsum Hispanorum legibus antiquis decretum fuisse refert Gonzalezius ad cap. 7. de raptoribus. Apud VVisigothos etiam, quorum legibus Galliarum pars maxima vivebat tempore hujus Concilii Aurelianensis, morte damnabantur raptores, uti constat ex lege 1. tit. 3., l. 14. tit. 4. lib. 3. VVisigothorum. Hæc autem ordinaria pœna minime infligebatur in specie Aurelianensis Canonis, in quo agebatur de raptoribus in Ecclesiam se recipientibus, ut pœnam mortis evaderent, juxta ea, quæ diximus ad Can. 36. cau. 17. qu. 4. At nihilominus Aurelianenses Patres, licet mortis pœna solutum voluerint raptorem hujusmodi, non tamen ab omni omnino pœna eum immunem voluerunt; ajunt propterea; *aut serviendi conditioni subjectus sit, aut redimendi se liberam habeat facultatem*. Gonzalezius loco laudato hoc tantummodo Canone fretus, asserit pœnam raptus ordinariam ex jure Canonico præstitutam esse libertatis jacturam. Mihi hæc opinio probabilis minime redditur, quod in tota antiquitate ne levissimum quidem prostet similis disciplinæ vestigium; imo neque decuisset humanitatem Ecclesiasticam, pœnam hanc ser-

servitutis decernere raptoribus in opprobrium maximum eorundem raptorum, & raptæ perpetuum familiare dedecus. Id in primis probrosum raptori fuisset, præsertim ubi de homine ingenuo, atque honesto ageretur, qui mortem potius exoptaret, quam premi conditione servili. Deinde dedecus esset raptæ, quæ in familia sua perpetuo præsentem illum adspiceret, a quo vim passa fuit, unde illatæ injuriæ, & veteris admissæ turpitudinis memoria quotidie excitaretur, ac reviviseeret. Verosimilius alii, docentes in usu fuisse apud veteres, ut qui puellam violasset, teneretur Parenti ejusdem pecuniariam pœnam luere, quod probare nituntur ex Can. 9. cau. 36. qu. 2., proindeque si pœnam non lueret, detineri posset a Parente in servitute, donec satisfaceret. Non esset contemnenda hæc interpretatio, quoties apud veteres etiam in usu fuisset pro pecuniario debito aliquem posse dejici in servilem conditionem. Verum id vetitum fuisse constat tanquam minus honestum, aut congruum jamdiu ante Concilium Aurelianense ab Imperatoribus Diocletiano, & Maximiano in l. 12. Cod. de obligat., & action., quod & confirmavit Justinianus in Nov. 134. cap. 7., qui & hanc servitutis speciem *iniquitatem* appellavit. Ego potius ita Aurelianensium Patrum sententiam interpretor, ut ibi proprie non egerint de pœna servitutis, sed ut redegerint raptorem veluti in conditionem servorum, idest ut nullum inter ipsum, & raptum celebrari matrimonium posset; cum enim tum soli servi a legitimis conjugiis excluderentur, ii videbantur dejici in servilem statum, quibus legitimæ nuptiæ denegabantur. Sane ipsamet verba Aurelianensis Canonis huic explicationi potius consonant; non enim ibidem dicitur raptorem servum fieri, sed leniori formula, *serviendi conditioni subjectum* esse. Non erat ergo raptor subjectus servituti, sed potius subjectus conditioni servorum, quæ erat ea, ut ad matrimonia contrahenda non admitterentur. Atque hæc interpretatio etiam convenit veteribus aliorum Conciliorum Canonibus, quibus sancitur inter raptorem & raptam conjugia non consistere Can. 4. cau. 36. qu. 2. Negotium forte facessere alicui videbuntur verba illa: *aut redimendi se liberam habeat facultatem*. Verum redimere se raptor dicetur, quoties a parente raptæ virginis impetraverit, ut illam, quam rapuit, possit uxorem habere; videtur enim tum quasi e servili conditione in pristinam libertatem vindicari, quod fieri apud veteres potuisse constat ex Can. 10. cau. 36. qu. 2.

Can. 65. de cons. dist. 1. Canon 65. de cons. dist. 1. legitur in can. 26. ejusdem Concilii, ubi tamen, si vulgata sequamur exemplaria, pro illis verbis: *ubi Episcopus non fuerit*, legendum erit: *si Episcopus fuerit*. Sirmondus ex vulgatis editionibus vult expungendam esse illam particulam *non*, asserens in aliis Codicibus, præsertim MSS. quampluribus desiderari, apud Burchardum autem, & Ivonem legi: *si Episcopus defuerit*. Quicumque vero vulgatorum Codicum fidem sequi mallet, dicere posset particulam negativam adjectam fuisse ab eo, qui ignorabat Sacerdotis nomine posse Episcopum, & quidem præcipue, designari.

Can. 3. de cons. dist. 3. Canon 3. de cons. dist. 3. habetur in can. 27. Aurelianensi, ex quo tamen Gratianeo fragmento hæc adjicienda sunt in principio: *Rogationes, idest Litanias in omnibus Ecclesiis ante Ascensionem &c.* quibus in verbis etiam adnotandum est, in pluribus MSS. Codicibus illa desiderari: *idest Litanias*, quæ videntur exhibere glossema quod in margine primum a quodam studioso adjectum, & deinde in textum ipsum translatum. Præterea pro voce illa *solemnitate* legitur in vulgatis Concilii exemplaribus: *festivitate*. Ex hac porro sanctione nemo exinde arbitretur, eo primum tempore in Gallia sacras Rogationes celebrari cœpisse. Jam pridem lege jejunii dicta eas celebrari jusserat eisdem diebus S. Mamertus Episcopus Viennensis circa annum 452., uti scribit Ado Viennensis in Chronico, & Sidonius in lib. 5. Ep. 4. ad Aprum. Sane in Ecclesia celebratas fuisse solemnes Litanias, vel ab ipsa ferme Apostolica ætate, tradunt Tertulianus in lib. 2. ad uxorem, in lib. de Baptismo, & in lib. de Corona militis, Concilium Laodicenum can. 17. Basilius Magnus Ep. 63. Nicephorus Calixtus lib. 14. histor. & Evagrius lib. 1. cap. 8. Ipsimet Ariani, ut religionis speciem quandam præseferrent, referuntur a Socrate lib. 6. cap. 8. Litanias, seu Rogationes celebrasse publice in Urbe Constantinopolitana imperantibus Arcadio, & Honorio. Verum tunc nondum certi præsti-

tuti fuerant dies, quos pro urgentibus caussis, & temporum adjunctis unusquisque Episcopus data occasione indicebat. Primus dies annuos præstituit S. Gregorius cognomento Thaumaturgus Neocœsariensis Episcopus circa annum 240. quem deinde plures alii Episcopi in Oriente sequuti sunt, quemadmodum testis est Basilius in Epist. 63. ad Neocæsarienses. Romæ tempore S. Gregorii Magni Litanias annuas celebratas fuisse liquet; siquidem in principio lib. 2. regesti, & in lib. 7. ind. 2. Epist. 76. ad Castorem meminit ipse quatuor solemnium, sive majorum Litaniarum.

Can. 4. de cons. dist. 3. De can. 4. dist. 3. de cons. nihil peculiariter observandum est: Legitur ille eisdem omnino verbis in can. 31. qui postremus est, Aurelianensi.

Can. 5. de cons. dist. 3. In can. 25. Aurelianensi habetur canon 5. de cons. dist. 3. in quo retinenda vulgata editio Concilii, in illis verbis: *& Quinquagesima*, non autem uti legitur apud Gratianum, *& Quadragesima*, quod auctoritate optimorum, integrorumque codicum eruditi viri demonstrat. Nomine autem Quinquagesimæ non dies quinquagesimus ante Pascha intelligendus est, sed quinquagesimus post Pascha, quem Pentecosten Græco nomine appellamus: Siquidem alia sunt Gallicana Concilia ejusdem fere temporis, quæ cum hac sententia Aurelianensis Synodi conveniunt, non memorant tamen solemnitatem Quadragesimæ, sed potius Pentecostes. Ita in Concilio Agathensi anni 506. can. 63. quemcumque demum hic canon Auctorem habeat, & Concilio Avernensi I. anni 535. can. 15. Porro de Quinquagesima ante Pascha Aurelianensem hunc canonem intelligi nullo modo posse vel ex eo abunde probatur, quod in eodem Concilio Aurelianensi can. 24. præscribitur, ut ante Pascha non Quinquagesima, sed Quadragesima teneatur, qui canon refertur apud Gratianum in can. 6. de cons. dist. 3. cujus priora verba ita describenda sunt: *Id a Sacerdotibus omnibus decretum est, ut* &c. Atque exinde jam unusquisque facile percipiet, quidnam suo loco dicendum erit de Epistola Papæ Thelesphori, ex qua est can. 4. dist. 4. ibi enim inducitur Thelesphorus ipse Quinquagesimæ tempus instituens ante Pascha, quando tamen & sexto Ecclesiæ sæculo reprobatam fuisse Quinquagesimæ hujus disciplinam ex hoc canone liquido agnoscimus.

Can. 6. de cons. dist. 3.

De Concilio Aurelianensi III.

Omisso Concilio Aurelianensi II. anni 533. ex quo nihil a Gratiano depromtum fuisse animadverto, gradum facio ad Concilium Aurelianense 3. celebratum anno 538. sub Childeberto Galliarum Rege, summo autem Pontifice Silverio. Quænam fuerit Synodi hujus potissima ratio, ejusdem brevis hæc præfatio declarat: *Cum in Dei nomine in Aurelianensem urbem ad Synodale Concilium venissemus, de his, quæ per longum tempus observatione cessante fuerunt intermissa, priorum canonum tenore servato præsentibus regulis vetera statuta renovavimus, & nova pro caussarum, vel temporum conditione addenda credidimus.* Præfuit Concilio Lupus Lugdunensis Metropolita, qui & subscripsit una cum Episcopis 25. qui ex diversis Galliarum Provinciis accesserant, constitutis Can. numero 33.

Can. 1. dist. 74. & can. 10. dist. 81. In can. 7. hujus Concilii habentur canones 1. dist. 74. & 10. dist. 81. Initio canonis definitum est Clericos, qui libenter ordinationem acceperant, necessario cogi, ut a conjugiis abstineant, illos vero, qui per vim ab Episcopo fuerint ordinati, posse sibi uxores copulare, post quæ ita sequitur: *Episcopus autem, qui invitum, aut reclamantem præsumserit ordinare, annuali pœnitentia subditus Missas facere non præsumat.* Hic est canon 1. dist. 74. apud Gratianum. Prosequuntur deinde Aurelianenses Patres: *De adulteriis autem honoratorum Clericorum id observandum est, ut siquis adulterasse aut confessus, aut convictus fuerit* &c. pertinent ad canonem 10. dist. 81. cujus posteriora verba, quæ sequuntur, omnino consonant cum integris Concilii exemplaribus.

Can. 25. cau. 11. qu. 1. Canon 25. cau. 11. qu. 1. legitur in can. 21. ejusdem Concilii, cujus verba hæc sunt, ex quibus Gratiani fragmentum emendandum erit: *Siquis Clericorum, ut nuper multis locis diabolo instigante actum fuisse perpatuit, rebelli auctoritate se in unum conjuratione intercedente collegerint, & aut sacramenta inter se data, aut chartulam conscriptam fuisse patuerit, nullis excusationibus hæc præsumtio prævaletur, sed res detecta, cum in Synodum ventum fuerit, in præsumtoribus juxta personarum, & ordinum qualitatem a Pontificibus, qui tunc in unum collecti fuerint, vindicetur: quia*

sicut

sicut charitas ex præceptis Dominicis corde, non chartula conscriptione est, vel conjurationibus exhibenda, ita quod supra sacras admittitur scripturas, auctoritate, & districtione Pontificali est reprimendum. Nomine conjurationis Clericorum intelligo proditorium quendam ausum adversus Episcopos, ubi ipsi de Episcopo conqueruntur, querelam autem non in Concilio, uti canones statuunt, proponunt, sed privata vindicta explere potius cupiunt; quod conjicio ex canone 20. præcedenti, in quo de Clericis agitur, qui teneantur ad Synodum confugere, quoties se ab Episcopo inique læsos existiment.

Can. 41. *cau.* 12. *qu.* 2. In can. 23. legimus canonem 41. cau. 12. qu. 2. sed in exemplaribus Concilii editis pro verbo illo *degradetur* legitur: *regradetur*, scilicet in gradum subsequentem inferiorem dejiciatur; ex. gr. Presbyter Diaconorum ministeriis addicatur.

De Concilio Aurelianensi IV.

Frustra nunc aut de Aurelianensi 4. aut de ceteris Aurelianensibus Conciliis dissererem; quæcumque enim aut eidem Aurelianensi 4. Concilio, aut ceteris apud Gratianum adscripta sunt, ad eadem omnino non pertinent. Aurelianensi 4. Concilio adscripti fuerunt canones 2. & 3. dist. 34. ab auctore Palearum, uterque etiam apud Gregorium IX. in cap. 1. & 2. de Clerico venatore. In primis autem animadverto, dictos canones 2. & 3. dist. 34. nullo modo convenire Gratiani proposito, & perperam in ea distinctione fuisse ab auctore Palearum insertos: Etenim Gratianus ostendere volebat, *Episcopum vitare oportere immoderatam domesticarum personarum familiaritatem*; at quid cum his commune habet, quod dicitur de venationibus Clericorum in dict. can. 2. & 3.? Deinde observandum est, canonem 2. referendum esse ad canonem 55. Concilii Agathensis anni 506. quemadmodum jam animadverterunt Romani Correctores. Quoniam vero jam superius suo loco diximus in Concilio Agathensi septem supra quadraginta canones tantummodo fuisse conditos, ceteros vero, qui postea sequuntur in editionibus Concilii, ex recentioribus Galliarum Synodis adjectos fuisse ab aliquo Collectore, potius eundem canonem 2. referemus ad Concilium Epaonense anni 517. ubi can. 4. hæc leguntur: *Episcopis, Presbyteris, atque Diaconibus canes ad venandum, & accipitres habere non liceat. Quod siquis talium personarum in hac fuerit voluntate detectus, si Episcopus est, tribus mensibus se a communione suspendat; duobus Presbyter abstineatur, uno Diaconus ab omni officio, & communione cessabit.* Canonem 3. Romani etiam Correctores suo auctori restituerunt, quemadmodum & Gonzalezius in cap. 2. de Clerico venatore. Legitur ille in Synodo Francica, seu Germanica temporibus Zachariæ I. Pontificis Maximi, & Caroli Magni Imperatoris anno 742. celebrata, in qua can. 2. ita legitur: *Nec non & illas venationes, & sylvaticas vagationes cum canibus servis Dei interdicimus, & ut accipitres, & falcones non habeant.*

Can. 2. & 3. *dist.* 34.

De ceteris Canonibus Aurelianensi Concilio adscriptis.

Supersunt adhuc ceteri canones, qui Aurelianensi Concilio adscribuntur, qui tamen revera in nullis ejus nominis Conciliis habentur. Ex his est canon 8. dist. 34. quem jam observaverunt Romani Correctores, potius pertinere ad Concilium Gerundense in Hispania citeriore celebratum anno 517. de quo jam superius egimus. Revera in can. 8. ejusdem Concilii eadem omnino verba leguntur. Forte vero Aurelianensis Concilii nomine referri potuit, quod nonnulla eidem Constitutioni similia legantur in can. 6. Concilii Aurelianensis 3. anni 536. ibi: „ De Clericorum præmittenda conver„ satione id omnimodis observetur, ne „ ullus ex Laicis ante annualem con„ versionem, vel ætatem legitimam.... „ ordinetur, ita ut de ipsis quoque, „ qui ordinandi sunt Clerici, regulari „ custodiatur studio, ne aut duarum u„ xorum vir, aut renuptæ maritus... „ ad suprascriptos ordines promoveatur. Quicumque canonem hunc cum canone 8. dist. 34. contulerit, eandem utrobique sententiam, ac definitionem agnoscet. Quamobrem facile contingere potuit, ut ad marginem canonis ejusdem 8. adjectum fuerit nomen Aurelianensis Concilii a studioso quodam, indicaturo similia constituta fuisse in dicto Concilio Aurelianensi 3. alius vero imperitus, vel incautus Amanuensis crediderit canonem ipsum esse Aurelianensi Concilio tribuendum, & propterea Aurelianensi eidem Concilio adscripserit.

Can. 8. *dist.* 34.

Insuper Aurelianensi Concilio tribuit Gra-

Can. 40. cau. 12. qu. 2. Gratianus canonem 40. cau. 12. qu. 2. quem tamen Gratianus idem testatur pertinere ad Concilium Agahtense anni 506. quum illud ipsum fragmentum Concilio Agathensi adscripserit in canone 33. ejusdem causæ, & quæstionis, de quo jam egimus suo loco.

Can. 32. cau. 13. qu. 2. Præterea canon 32. cau. 13. qu. 2. laudatur perperam a Gratiano nomine Concilii Aurelianensis. At in decretalibus Gregorii IX. in cap. 2. de homicidio refertur quasi depromtum ex Romano Pœnitentiali. Optime Decretalium Collector: Nam idem canon legitur in Pœnitentiali Romano, qualem edidit Antonius Augustinus, de quo etiam Deo favente agam, ubi sermo instituendus erit de Pœnitentialibus. Et quidem in tit. 1. cap. 24. hæc leguntur, nullo tamen adjecto nomine auctoris: " Interfecisti furem, aut latronem, ubi comprehendi poterat absque occisione, & tamen interfecisti, quia ad imaginem Dei creatus, & in nomine ejus baptizatus, & sanguine ejus redemtus est, quadraginta dies non intres Eclesiam, lanea veste indutus ab escis, & potibus, qui interdicti sunt, a thoro, a gladio, ab equitatu illos supradictos dies abstineas. In tertia autem feria, & in quinta, & Sabbato aliquo genere leguminum, vel oleribus, & pomis, vel parvis pisciculis, cum mediocri cervisa utere, & temperate. Si autem sine odii meditatione te, tuaque liberando diaboli membrum interfecisti, secundum indulgentiam dico, propter imaginem Dei, si aliquid jejunare volueris, bonum est tibi, & eleemosynam fac largiter. Si Presbyter eadem fecerit, non deponatur, tamen, quamdiu vivit, pœnitentiam agat ". In hoc Romano Pœnitentiali me consistere posse arbitrarer, atque Gratianeum can. hujus Pœnitentialis auctori tribuere, si constaret hunc eundem Pœnitentialem Codicem esse Gratiano antiquiorem. Quoniam vero forte erit Gratiano, vel etiam auctore Palearum posterior, altius repetenda erit Gratianei fragmenti origo, præsertim cum idem canon legatur apud antiquiores Collectores, Ivonem parte 13. cap. 46. & Burchardum lib. 11. cap. 60. & apud istos nomine Concilii Aurelianensis inscribatur. Itaque ea, quæ huc usque diximus, tantum ostendunt, jure apud Collectorem Decretalium hocce fragmentum Romano Pœnitentiali fuisse tributum. Nunc de antiquioribus Collectoribus disseramus. Palearum auctor Ivonem sequutus est, Ivo Burchardum. At Burchardus fragmentum accepit ex Reginone, qui in cap. 28. primæ suæ appendicis nullo adjecto auctoris nomine hunc titulum adscripsit: *Quæ pœnitentia imponenda sit his, qui furem, aut latronem interficiunt*. Deinde ita sequitur Regino, non sane sententiam alicujus Concilii recitans, sed disciplinam referens usui suarum Provinciarum, suorumque temporum accommodatam, quemadmodum frequentissime in sua Collectione fecit. " Si fur, aut latro captus in præda absque occisione potest comprehendi, & tamen interficitur, quia ad imaginem Dei ereati, & in nomine ejus baptizati sunt, interfectores eorum quadraginta diebus non intrent in Ecclesiam. Lanea veste induti, ab escis, & potibus, qui interdicti sunt, cum thoro, gladiis, & equitatu se abstineant. In tertia, quinta feria, & Sabbato, aliquo genere leguminum, vel oleribus, & pomis, parvis pisciculis, cum mediocri cervisia vicissim utantur, & temperate. Sin autem a veridicis comprobatur testibus, quod sine odii meditatione se, suaque liberando diaboli membra interficiunt, secundum indulgentiam quadraginta diebus ab Ecclesia, carne, vino, & conjugio, eleemosynam largiter faciendo, abstineant. Et si Presbyter est, non deponatur; cunctis tamen vitæ suæ diebus pœnitentiam agat ". En itaque e suis fontibus exhaustum Gratiani canonem; imo & si quis quæreret, undenam Aurelianensis Concilii inscriptio apud Burchardum, quem ceteri sequuti sunt, prodierit, facile dixerim, profectum etiam fuisse ex eadem collectione Reginonis. Cum enim Regino specialiter non dixisset, undenam ea verba depromserit, Collectores posteriores, atque inter ipsos Burchardus, suspicati sunt, illa ex eisdem locis excepta fuisse, ex quibus superiora capita apud Reginonem laudabantur. At cum superiora Reginonis capita ex Gallicanis Conciliis dicerentur accepta, & præsertim caput 18. cum pluribus sequentibus Concilio Aurelianensi Concilio adscribere.

Can. 29. cau. 18. qu. 2. Canon 29. cau. 18. qu. 2. referri posset ad can. 19. Concilii Aurelianensis I. in eo enim hæc leguntur: *Abbates pro humilitate religionis in Episcoporum pote-*

sta-

state consistant, & si quid extra regulam fecerint, ab Episcopis corrigantur. Non semel, sed sapius in anno Episcopi visitent Monasteria Monachorum, & si quid corrigendum fuerit, corrigatur. Ivo itaque immutavit sententiam Aurelianensis Concilii, forte ut eam disciplinæ sui temporis, suæque Provinciæ accommodaret, juxta quam obtinebat Episcopos plures singulis annis in Abbatum, & Monachorum mores, & Monasteriorum administrationem inquirere. Ceterum & in Concilio Rothomagensi anni 650. similis definitio legitur, ad quam etiam Ivonem arbitror respexisse. Etenim in can. 10. ejusdem Concilii hæc habentur. *Ut Episcopus Monasteria Monachorum, & Sanctimonialium frequenter introeat, & cum gravibus, & religiosis personis, & in eorum, vel in earum conventu residens, eorum vitam, & conversationem diligenter discutiat, & si quid reprehensibile invenerit, corrigere satagat. Sanctimonialium etiam pudicitiam subtiliter investiget.*

Gratianus Ivonem sequutus laudavit ex Concilio Aurelianensi can. 16. & 17. cau. 27. qu. 1. quorum tamen verba in nullo ex Aurelianensibus Conciliis legimus. Forte & hic accidit, quod aliis pluribus in locis evenisse diximus; videlicet, ut Concilium Aurelianense ad marginem adscriptum fuerit, quo indicaretur, nonnulla similia in aliquo Aurelianensi Concilio legi; nomen deinde ejusdem Concilii, quasi nomen Auctoris eidem canoni inscriptum fuerit ab Amanuensibus. Revera in Concilio Aurelianensi V. anno 549. Childeberto Rege auctoritatem præbente celebrato, quemadmodum in illius præfatione dicitur, in can. 19. postquam statutum est virgines tempus probationis, seu tyrocinii explere prius debere, quam in Monasterio velentur, ita subditur: *Quæ si deinceps sacra relinquentes loca propositum sanctum sæculi ambitione transcenderint, vel illa, quæ in domibus propriis, tam puellæ, quam viduæ commutatis vestibus convertuntur, cum his, quibus conjugio copulantur, Ecclesiæ communione priventur. Sane si culpam sequestratione sanaverint, ad communionis gratiam revocentur.* Similia ferme leguntur in Concilio VVormaciensi anni 868. can. 21. ubi constituitur, ne viduæ semel velatæ ad sæcularia rursum transeant, aut, si transierint, ut ab Ecclesiæ liminibus arceantur, donec emendationis congrua specimina præbuerint. Idipsum decretum fuisse scimus in Concilio Moguntino anni 888. in can. 26. ibi: " De viduis præcipimus, ut nequaquam cito velentur, sed in potestate earum maneat, consentiente Episcopo, utrum nubant, an professionem castitatis assumant, usque dum probetur earum conversatio, ne forte de eisdem dici possit, quod ab Apostolo dicitur: Quæ autem in deliciis sunt, viventes mortuæ sunt. Si autem propositum castitatis adsumserint, aut Monasterii Claustris regulariter constringantur, aut domi manentes castitatem suæ professionis integerrime custodiant. Quod si a proposito deviaverint, canonicæ institutionis censura corrigantur. Quod & de virginibus, si mœchatæ fuerint, statuimus, sicut in Concilio Eliberitano, &c. " Verum huc usque nondum exhibuimus germanum Auctorem eorundem can. 16. & 17. cau. 27. q. 1. Quod pertinet ad can. 16. iseisdem verbis habetur apud Reginonem in lib. 2. de ecclesiasticis disciplinis cap. 179. qui ita inscripsit: *ex eodem Concilio*, indicans sane Concilium Triburiense, cujus can. 24. retulerat in superiore capite, sive in cap. 178. Porro in dicto capite 179. Regino non eadem verba Triburiensis Concilii recitavit, sed sententiam can. 25. descripsit alia elocutione, & phrasi. Triburiensis autem can. habetur apud Gratianum in can. 8. cau. 27. qu. 1. Burchardus pro Triburiensi Concilio Aurelianense scribere potius voluit, forte putans se rem gratam facere Germanis, apud quos scribebat, si a recentioribus Gallicanæ Ecclesiæ Conciliis, quæ ipsi detestabantur, nominandis abstineret; quemadmodum pluries fecisse alibi animadvertimus. Idipsum contigit in can. 17. cau. 27. qu. 1. qui legitur eisdem omnino verbis in Concilio Triburiensi can. 23. quem propterea eadem ratione Burchardus Aurelianensi Concilio primus adscripsit, ex Burchardo Ivo, & ex Ivone Gratianus. Quoniam vero in hoc Triburiensi can. tria recitantur veterum Patrum fragmenta, opportunum erit hoc loco eadem suis Auctoribus tribuere, atque ad meliores codices exigere, ubi necesse sit. Refertur in primis ibi capitulum 20. Gelasii Papæ, quod illud ipsum est, & quidem integrum, quod Gratianus retulit in can. 14. cau. 27. qu. 1. licet ibidem velut ex Concilio Triburiensi laudetur. Sequitur.

tur post hæc sententia Concilii Chalcedonensis, quam Gratianus expressit in can. 22. cau. 27. qu. 1. Demum in fine can. refertur fragmentum Epistolæ decretalis Siricii Papæ ad Himerium Tarraconensem cap. 6. ubi tamen hæc potius habentur: " Præterea Monachorum ,, quosdam, atque Monacharum abjecto ,, proposito sanctitatis in tantam potestatis demersos esse lasciviam, ut prius ,, clanculo, velut sub Monasteriorum ,, prætextu, illicita, ac sacrilega se ,, contagione miscuerint, postea vero ,, in abruptum conscientiæ desperatione perducti de illicitis complexibus ,, libere filios procrearint, quod & publicæ leges, & Ecclesiastica jura condemnant. Has igitur impudicas, detestabilesque personas a Monasteriorum cætu, Ecclesiarumque Conventibus eliminandas esse mandamus; quatenus retrusæ in suis ergastulis tantum facinus continua lamentatione ,, deflentes, purificatorio possint pœnitudinis igne decoquere, ut eis vel ad ,, mortem saltem solius misericordiæ intuitu per communionis gratiam possit ,, indulgentia subvenire ". Duo adhuc observanda sunt ad rectam horum can. interpretationem. Primum est nomine *Viatici* in dicto can. 17. non Eucharistiam, sed reconciliationem, sive Pœnitentiæ Sacramentum designari, quemadmodum & idem vocabulum hoc sensu pluries acceptum in veteribus Conciliis jam alias animadverti. Alterum observatione dignum est de viduis, quæ velari solebant. Prioribus Ecclesiæ sæculis diversa erat in hac re occidentalis ab orientali disciplina; etenim in occidente viduæ non velabantur, quemadmodum patet ex Gelasio Papa in cap. 13. & 21. Epist. 1. a Dionysio Exiguo relatæ, quippe in occidente velum pro signo virginitatis assumebatur; Græci vero, apud quos nuptiarum fœdera etiam divino cultui dedicatis honorabilia fuerunt, viduas etiam velare minime dubitarunt. Hinc ait Theodorus Cantuariensis in suis capitulis cap. 3. *Græci simul benedicunt viduam, & virginem, & utramque Abbatissam eligunt; Romani non velant viduam, sed virginem tantum*. Posteriore ætate occidentales Græcorum disciplinam recipere cœperunt, ac tum non virgines tantum, sed & viduæ velamine sacro ornatæ incedebant, ita tamen, ut virgines solemniter benedicerentur ab Episcopis, aut Sacerdotibus, ubi velum acciperent; viduæ vero velum, non tamen benedictum, sponte caperent ex Altari, quemadmodum patet ex can. 31. ejusdem Concilii Triburiensis, ut proinde quoddam adhuc discrimen inter virgines, & viduas agnosceretur; hinc est, quod in dicto can. 16. dicitur viduas *ab Altari* velamen suscipere. At demum eo progressa est disciplina Græcorum, ut omnino apud Occidentales recepta fuerit, & hodie apud nos vigeat, non tam virgines, quam viduas solemni benedictione in Monasteriis velari, eodem ferme modo, quo olim secundæ nuptiæ sine Sacerdotum benedictione celebrabantur, hodie vero etiam per Sacerdotum preces sanctificantur.

Falso etiam nomine Concilii Aurelianensis laudatur can. 30. cau. 27. qu. 2. qui etiam in can. 21. cau. 32. qu. 7. tributus est Concilio Moguntino. Revera autem legitur in Concilio Vermeriensi anni circiter 742. can. 12. ibi: *Qui dormierit cum duabus sororibus, & una ex illis antea uxor fuerit, nullam ex illis habeat, nec illa adultera soror, nec ille vir, qui cum illa adulteravit, alios unquam accipiant*. Paullo aliter videtur scripsisse Gratianus, cujus erratum ex Ivone, & Burchardo derivatum est. At Burchardus de more suo sequutus est fidem Reginonis. Regino autem laudavit hoc idem fragmentum nomine Concilii Vermeriensis, quod non egit Burchardus privato suo studio ductus, quemadmodum sæpe observavimus. En verba Reginonis in cap. 215. lib. 2. *Qui dormierit cum duabus sororibus, & una ex illis antea uxor fuerit, nullam ex ipsis habeat, nec ipsi adulteri unquam conjugio copulentur*. De hoc Vermeriensi Concilio suo loco agemus inferius. Tantum hic adjiciam nonnulla similia legi in Concilio Aurelianensi I. can. 18. ibi: *Ne superstes frater thorum defuncti fratris ascendat, neve se quisquam amissæ uxoris sorori audeat sociare. Quod si fecerint, Ecclesiastica districtione feriantur*. Ex quibus quispiam forte conjicere posset, nomen Aurelianensis Concilii fuisse in margine adpositum ad memoratum can. Vermeriensem, quo indicaretur nonnulla his similia definita jam in Concilio Aurelianensi fuisse; deinde vero ab Amanuensibus creditum fuisse Vermeriensem can. Aurelianensi potius Concilio tribuendum fore.

Can. 30. can. 27. qu. 2.

Non est hodie amplius elaborandum

in

Can. 3. cau. 35. qu. 8.

in investigando Auctore canonis 3. cau. 35. qu. 8. falso tributi Concilio Aurelianensi, postquam Romani Correctores eundem ad Capitularia Francorum redegerunt, simulque verba ipsorum Capitularium ad calcem ejusdem can. ediderunt. Tantum dixero Burchardum hujus inscriptionis Auctorem fuisse, qui scilicet, uti persæpe diximus, a laudandis Francorum Capitularibus abstinebat. Sunt qui hoc idem fragmentum Concilio Agathensi tribuerunt; at neque in Agathensi, neque in Aurelianensi aliquo Concilio inveniri potest; nisi quispiam quædam similia constituta agnoscere velit in can. 8. cau. 35. qu. 2. qui Concilio Agathensi tribuitur, vel in can. 10. Concilii Aurelianensis III. ubi dicitur in Episcoporum potestate esse, incestuosos punire graviter, & sub excommunicationis pæna eisdem separationem indicere.

Can. 9. de consf. dist. 1.

Can. 9. de conf. dist. 1. non in ullo Aurelianensi Concilio legitur, sed potius repetendus est ex Novella Justiniani 67. cap. 1. & 2. ibi: *Sancimus igitur pra omnibus quidem illud fieri, & nulli licentiam esse neque Monasterium, neque Ecclesiam, neque orationis domum incipere ædificare, antequam Civitatis Deo amabilis Episcopus orationem in loco faciat, & Crucem figat, publicum processum ipsi faciens, & caussam manifestam omnibus statuens. Multi enim simulantes fabricare quasi orationis domos suis medentur languoribus, non orthodoxarum Ecclesiarum ædificatores facti, sed speluncarum illicitarum*, & in cap. 2. *Deinde non aliter quempiam Ecclesiam ex novo ædificare, priusquam loquatur ad Deo amabilem Episcopum, & definiat mensuram, quam deputat, & ad luminaria, & ad sacrum ministerium, & ad incorrumpenda domus custodiam, & observantium alimenta; & si sufficienter habere videtur, faciat prius donationem eorum, qua futura sunt, deputari, & ita domus ædificetur*. Quod autem in eodem can. subjicitur de adspersione aquæ benedictæ, id non habetur apud Justinianum, sed potius in ordine Romano, cujus verba retulerunt Romani Correctores. Porro verosimile est, hoc fragmentum, quod etiam a veteribus Collectoribus adfertur, jam cœpisse in can. codicibus recenseri eo tempore, quo nondum invaluerat usus Nomocanonum, idest quo nondum Imperatorum leges solebant a Collectoribus iisdem interseri can. Conciliorum. At cum ea Justiniani Constitutio valde utilis videretur sacrorum canonum studiosis, omittenda non fuerat, proindeque reticito Justiniani nomine laudata est nomine potius Concilii Aurelianensis, vel quod Justiniani tempore plura Aurelianensia celebrata Concilia fuerint, vel quod in Concilio Aurelianensi III. anni 538. quod incidit in tempora Justiniani can. 5. definitum fuerit, in arbitrio esse Episcopi, *quid ad reparationem Basilica, aut observantum ibi substantiam deputentur*, quæ sane verba plurimum congruunt cum relata Justiniani sententia.

Can. 27. de conf. dist. 1.

Canonem 27. de conf. dist. 1. frustra quispiam quæreret inter can. Aurelianensium Conciliorum. Is tribuendus potius est Theodoro Cantuariensi, de quo peculiariter agam suo loco, ubi etiam hunc canonem commodius expendam, atque ad meliorum codicum integritatem, & fidem exigam. Caussa errati fuit, ut in aliis bene multis, Burchardus; cum enim hoc Theodori fragmentum relatum fuisset in Capitularia Francorum lib. 5. cap. 48. quorum nomen in sua collectione perraro laudare volebat Burchardus, ignarus tribuendum esse Theodoro, laudavit potius ex Aurelianensi Concilio.

Can. 43. de conf. dist. 1.

De canone 43. de conf. dist. 1. nihil est, quod hoc loco subjiciam, postquam superius in cap. 28. illum ipsum Concilio Arvernensi adtribui, unaque observavi Aurelianse pro Arvernensi Concilio non nisi per Amanuensium, aut Typographorum oscitantiam fuisse adscriptum.

Can. 6. de conf. dist. 5.

Demum quoad canonem 6. de conf. dist. 5. de Burchardo conqueri debemus, qui Aurelianense Concilium privato quodam studio pro Capitularibus Francorum laudavit. Plane habetur ille canon in Capitularibus adjectis additione 2. editionis Parisiensis anni 1677. cap. 6. his verbis: *Ut Episcopi nonnisi jejuni per impositionem manuum Spiritum S. tradant, exceptis infirmis, & morte periclitantibus. Sicut autem duobus temporibus, Pascha videlicet, & Pentecosten Baptismum, ita etiam traditionem S. Spiritus a jejunis Pontificibus convenit celebrari*. Similia etiam habentur in Concilio Parisiensi VI. cap. 33., atque ex his observare licet, quanta fuerit erga Sacramentum Confirmationis apud veteres reverentia, qui nolebant quempiam, nisi jejunum accedere; quique de hoc Sacramen-

mento ita loquebantur, ut nunquam dicerent *Christianum, nisi qui fuisset Confirmatione Episcopali chrismatus*: Etenim Sacramentum Confirmationis ab Ecclesia semper habitum est tamquam Baptismatis perfectio, ac complementum. Hinc S. Cyrillus Hyerosolymitanus in Catechesi 3. Mystagogica ait: *Hujus Sancti Chrismatis dono accepto, merito appellamini Christiani veram efficientes appellationem in ipsa regeneratione; ante enim, quam hac gratia vobis donata esset, non eratis proprie digni eo nomine, sed pergentes eo usque progressi estis, ut efficeremini Christiani*. Hodie etiam hæc vera sunt potiori jure; postquam enim sejuncta fuit Baptismi collatio a collatione Confirmationis, Baptismus aliena voluntate suscipi solet ab infantibus, qui, ubi adolescentiores facti ad Sacramentum Confirmationis accedunt, propria voluntate fidem profiteri incipiunt, ex quo veri Christiani, atque omnino perfecti appellantur.

CAPUT XXX.

De quinta Synodo Generali, sive Constantinopolitana II.

Ad hoc Concilium pertinent hæc duo fragmenta apud Gratianum.

Can. 6. cau. 24. qu. 2. ex integris Concilii exemplaribus emendandus.
Can. 9. cau. 24. qu. 3. consonat cum vulgatis Concilii exemplaribus.

CElebratissimæ sunt Generalis quintæ Synodi caussæ anno 553. sub Vigilio Pontifice Maximo, & Justiniano imperante celebratæ in Urbe Constantinopolitana. Disputatum acerrime fuit de tribus Capitulis, primum scilicet de Theodoro Episcopo Mopsuesteno, qui Nestorium ad hæresim concitaverat. Fuerat quidem jam damnata hæresis in Nestorio ipso per Concilium Ephesinum: Verum Nestoriani in spem quandam erigebantur, futurum, ut ipsorum adhuc Secta consisteret, quoties Theodorum Mopsuestiæ Episcopum Sectæ ejusdem facile Principem, tamquam virum laude dignissimum prædicarent; propterea illius opuscula scriptis commendata in publicum evulgare cœperunt, in quibus tradebatur duas in Christo esse personas contra definitionem Ephesinam, rati per venerabile Theodori nomen se paullatim in omnium animos hæreseos suæ virus facile instillaturos. Alterum caput pertinebat ad Theodoretum Cyrensem Episcopum, qui anathematismis a S. Cyrillo adversus Nestorium editis totidem contrarios anathematismos adversus Cyrillum opposuerat. Postrema disputatio versabatur in Epistola, quam Ibas Episcopus Edessenus scripserat ad Marim Persam, redarguens Rabulam Episcopum decessorem suum, quod, ut ipse ajebat, immerito Theodorum Mopsuestenum anathemate damnasset, ostendensque Theodorum ipsum fuisse virum de Ecclesia optime meritum, virum honorabilem, & recolendæ memoriæ. Hæc vulgo appellantur *Tria Capitula*, quæ in hoc V. generali Concilio damnata fuerunt; damnatus Theodorus, etsi jampridem vita functus; damnata scripta Theodoreti, damnata demum Epistola Ibæ; erant enim hæc omnia postrema Nestorianorum suffragia, & reliquiæ, quæ nisi omnino deletæ fuissent, spem Nestorianis augebant fore, ut aliquando non inglorii reviviscerent. Episcopi, qui ad hoc Concilium convenerunt, fuere numero 165., omnes ferme ex Orientalibus Provinciis; erat enim Nestorianorum hæresis in Oriente nata, ibidemque maxime pervagata, ac propterea Orientales potissimum Ecclesias, atque Episcopos afficiebat. Vigilius Papa Synodo quidem celebrandæ consensit, imo etiam ipse in Urbem Constantinopolitanam Concilii caussa perrexit; Concilio tamen dignis de caussis non interfuit. Verum acta Synodi fuerunt demum Pontificum Maximorum auctoritate confirmata, & totius Ecclesiæ consensione recepta, quemadmodum Viri eruditi apertissime demonstrant, inter quos consuli poterit ab eo, qui plura desiderat, Eminentissimus Norisius in eleganti dissertatione de Synodo quinta. Acta hujus Concilii fuerunt in octo Collationes distributa, quibus adjecti sunt canones numero quatuordecim ad stabiliendam Christianæ fidei, ac præsertim de Verbo Homine doctrinam adversus priorum temporum hæreses editi.

Can. 6. cau. 24. q. 2. Ex hoc Concilio depromtus est can. 6. cau. 24. q. 2., cujus verba inconcinne, & ex variis ejusdem Concilii fragmentis incomposite digesta sunt, ac pertinent ad causam memorati Theodori Mopsuesteni. Quum enim Concilii Patres eum damnari in Synodo vellent tanquam Nestorianorum Antesignanum; plures ea de caussa restiterant damnationi, quod ille jam vita functus esset, propterea que damnari non amplius posset, ne forte gravissima defuncti hominis manibus inferri injuria videretur. Id propositum fuerat initio Concilii, & fusius disputatum in collatione 5., ubi Sancti Patres ad sacram Ecclesiæ traditionem confugerunt, & demum auditis veterum Patrum sententiis in collatione 8., pronunciatum est, memoriam defuncti hominis esse damnandam, ubi de hæretico agatur, illo præsertim, cujus scripta adhuc possunt legentium animum lædere, & in prava torquere. Tria hæc simul junxit Gratianus, ac primo quod propositum fuit in collatione 1., retulit in principio dicti canonis 6.. Continent hæc verba principio edita allocutionem Justiniani Imperatoris ad Synodum ibi: *Hortamur autem etiam illud disceptare, quod vane* (Gratianus scribit *sane*) *profertur ab eis, qui dicunt non oportere post mortem hæreticos anathematizari; & sequi in hoc doctrinam Sanctorum Patrum, qui non solum viventes hæreticos condemnaverunt, sed & post mortem, utpote in sua impietate mortuos, sicut eos, qui injuste condemnati sunt, revocaverunt post mortem, & in sacris diptychis scripserunt.* (Quid fuerint sacræ diptychæ rectissime tradiderunt Romani Correctores.) *Quod factum est & in Johanne, & in Flaviano religiosæ memoriæ Episcopis Constantinopolitanis.* Erant hæc omnia abs Justiniano proposita, ut a Patribus Concilii dirimerentur. Discussa porro hujusmodi controversia fuit in collatione 5., in qua Sancta Synodus palam declaravit, unumquemque Episcopum debere hac in re sententiam suam explicare ex traditione veterum Patrum. Surrexit inter ceteros Sextilianus Episcopus Africanus, vices gerens Primosi Carthaginensis Episcopi ita dicens: „ Doceo Sanctum vestrum Concilium, quod anterioribus temporibus in nostra Provincia multi Episcopi congregati (*hæc habentur in vers.* multi Episcopi *in dicto can. 6.*), & quædam de diversis caussis ad ecclesiasticum statum pertinentibus disponentes statuerunt de Episcopis defunctis, qui hæreticis suas facultates relinquunt, ita ut post mortem anathemati subjiciantur, & si placet vobis, hæc ad lectionem porrigo. Sancta Synodus dixit: Recitentur: & cum suscepisset idem Diaconus, & Notarius oblatam chartam recitavit. Sancti Augustini ad Bonifacium Comitem de quibusdam Donatistis accusantibus Cæcilianum Episcopum, quod in vita sua Codices Christianicos ad concremandum tradidit, qui propter hanc caussam semetipsos separabant ab Ecclesia, cujus principium sic habet: Laudo, & gratulor, & admiror fili dilectissime Bonifaci! quod inter curas armorum, & bellorum &c. Et post alia: Et Cæcilianum nequaquam fuisse traditorem, sed a majoribus istorum falsis criminationibus, & calumniosis accusationibus appetitum, non quia in eo Ecclesiæ causa consistat, nullius enim iniquitas obsistit promissionibus Dei, nec potest alicujus perire criminibus hæreditas Christi, quam ei donavit Pater, dicens: Pete a me, & dabo tibi gentes hæreditatem tuam, & possessionem tuam terminos terræ. Tamen qui propter ipsum occasionem invenerunt schismatis perpetrandi, ostendendum est purgatum fuisse in judicio Episcopali, & innocentem pronunciatum, non solum ab Episcopis Judicibus, sed etiam ab ipso Constantino Imperatore, apud quem calumniose ab istorum Patribus accusatus est. Ut agnoscant, quam injuste ab Ecclesia toto diffusa orbe dividantur propter eum, cujus nullum unquam crimen non ipsi, non præcessores eorum ostendere potuerunt, quamvis (sicut etiam in memorata Epistola diximus) etsi vera essent, (*hæc habentur apud Gratianum in vers.* Si vera *dicto can. 6.*) quæ ab eis objecta sunt Cœciliano, & nobis possent aliquando monstrari, ipsum jam mortuum anathematizaremus; sed tamen Ecclesiam Christi, quæ non litigiosis opinionibus fingitur, sed divinis attestationibus comprobatur, propter quemlibet hominem relinquere non debemus. Ejusdem S. Augustini ex gestis, quæ apud Marcellinum Virum clarissimum Tribunum, & Notarium acta sunt cap. 187., Augustinus Episcopus

„ Ecclesiæ Catholicæ dixit: Non si hominibus spes ponenda est Ecclesiæ, si boni sunt; neque si mali sunt, judicanda est Ecclesia Dei periisse. Sed tamen etiam ipsorum caussam tanquam fratrum nostrorum suscipimus, & si nobis ostendi potuerunt criminosi, hodie illos anathematizamus, non tamen propter illos Ecclesiam a Deo promissam, & exhibitam deserimus, aut relinquimus. Ejusdem Epistola ad Catholicos: Si forte isti libri (*hac refert Gratianus in vers.* Augustinus ait *dicto can.* 6.) ita designant traditorem suum, sicut designavit Dominus Judam, legant in eis nominatim, & expresse vel Cæcilianum, vel ordinatores eorundem librorum fuisse traditores, & si non eos anathematizavero, ipse eum judicer tradidisse. Ejusdem ex opere adversus Cresconium Grammaticum Donatistam lib. 3. Ego in Ecclesia sum, cujus membra sunt illæ omnes Ecclesiæ, quas ex laboribus Apostolorum notas, atque firmatas simul in literis canonicis novimus. Earum communionem, quantum me adjuvat Dominus, sive in Africa, sive ubicumque, non deseam. In hac communione si fuerint, quos nescio traditores, cum eos demonstraveris & carne, & corde mortuos detestabor, nequaquam tamen a vivis in ejusdem Ecclesiæ Sanctæ unitate manentibus propter mortuos alienabor. Et post pauca: sed dicis, licere mihi etiam hodie (*hac habentur in vers.* Dicis *apud Gratianum in dicto can.* 6.) de mortuis judicare, quia judicium non tantum de vivis, sed etiam de mortuis fieri potest. Ecce volo judicare; sed vos causam ipsam non vultis agere. "

Huc usque Sextilianus Episcopus Africæ ex S. Augustino traditionem de Hæreticis etiam mortuis damnandis ostendebat. Post ipsum prodiit in medium in Concilio Benignus Episcopus Heracleæ Pelagoniæ, vices gerens Eliæ Episcopi Thessalonicensis, & ait: „ Et quæ modo recitata sunt Augustini sanctæ memoriæ (*hac sunt apud Gratianum in vers.* Quæ modo *in eodem can.* 6.) conveniunt statui tenenti ab initio in Ecclesia. Impium vero dogma jam inculpatum, & condemnatum est; & eos, qui tali dogmati obnoxii sunt, anathematizari vult Ecclesiæ traditio, licet mortui essent. Ideo & sanctæ memoriæ Augustinus dicit: Quod si modo convinceretur Cæcilianus de his, quæ inferuntur ei, etiam post mortem eum anathematizo. Et hæc dicebat de Cæciliano Episcopo Carthaginis, qui solus ex tota Africa pervenit ad Nicænum Sanctum Concilium, sed etiam Valentinum, & Marcionem, & Basilidem a nulla Synodo anathematizatos, tamen eo, quod alienum pietatis erat dogma, quod illi defendebant, etiam post mortem anathematizat Ecclesia Dei. Hoc vero etiam in Eunomium, & Apollinarium factum. Hanc vero Ecclesiasticam traditionem custodiens & Rambulas sanctæ memoriæ Episcopus factus Edessenæ Civitatis, qui in Sacerdotibus explenduit, Theodorum istum Mopsuestenum (*referuntur hac apud Gratianum in vers.* Rambulas *eodem can.* 6.) etiam post mortem in Ecclesia anathematizavit propter impia ejus conscripta. *Item post pauca idem Benignus Heracleensis ea subdit, qua apud Gratianum leguntur in vers.* Romanorum *his verbis*: Sed etiam Romanorum Ecclesia ante paucos annos Dioscorum, qui fuit Papa ejusdem Ecclesiæ & post mortem anathematizavit, cum nec in fidem peccasset, & hoc sciunt omnes, qui degunt Romæ, & maxime qui in dignitatibus existunt, qui etiam eidem Dioscoro communicatores permanserunt usque ad ejus mortem. *Post nonnullas similes plurium Episcoporum sententias recitatas, quibus docebatur, hareticos etiam post mortem posse damnari, hac subjiciuntur*: Et multos quidem etiam alios invenimus post mortem anathematizatos. Nec non etiam Origenem, etsi ad tempora (*pertinent hac ad vers.* Si ad tempora *apud Gratianum in dicto can.* 6.) Theophili sanctæ memoriæ, vel superius aliquis recurrerit, post mortem inveniet anathematizatum, quod etiam nunc in ipso fecit & vestra Sanctitas, & Vigilius Religiosissimus Papa antiquioris Romæ. " Sic perlectis, ac recitatis Sanctorum Patrum testimoniis, & exemplis, discussisque suffragiis Episcoporum tandem in fine ejusdem collationis 5. ita definitum est: *Sancta Synodus dixit*: (hæc habentur in vers. *Sancta Synodus* penult. in dicto can. 6.) *Sufficiunt quidem*

dem quæ dicta, & prolata sunt, ecclesiasticam traditionem demonstrare, eo, quod oportet hæreticos & post mortem anathematizari. Tandem in collatione 8. Concilii, sive postrema hæc omnia omnino confirmata sunt, ubi leguntur eadem verba, quæ descripsit Gratianus in vers. *Sancta Synodus* ult. usque in finem, post quæ omni dubitatione prorsus excussa Theodorus publico Ecclesiæ judicio, licet jam mortuus, anathemate percussus est. Atque his & Gratianeum canonem variis laciniis incompositis contextum meliori ordine descripsi, & ipsam Concilii sententiam clarius explicavi.

Ad eandem Theodori Mopsuesteni causam pertinet fragmentum illud collationis quintæ Concilii, quod retulit Gratianus in can. 9. cau. 24. qu. 3., ibi enim dicitur jure damnandum fuisse Theodorum, ea ratione, quia cum blasphæmus fuisset in Deum, jam a Deo separatus erat, adinstar Judæorum, vel Ethnicorum, aliorumve omnium, qui anathema dicebantur; propterea Theodoro anathema dici posse, cum nihil aliud anathema, quam separationem, significet. Verba ejusdem Can. 9. consonant omnino cum vulgatis Concilii exemplaribus.

Can. 9. cau. 24. q. 3.

CAPUT XXXI.

De Conciliis Parisiensibus.

Hoc Capite complectar duo Parisiensia Concilia, quæ tamen apud Gratianum in inscriptionibus Canonum minime distinguuntur. Prius est Concilium Parisiense anni circiter 557., quod in editis Gratiani exemplaribus appellatur I., & apud Labbeum dicitur III. Posterius est anni 615., quod apud Collectores Conciliorum dicitur Parisiense V. Jungam præterea Canones illos, qui Parisiensibus Conciliis perperam a Gratiano adscripti fuerunt. En Canones Gratiani ex ordine expositos.

Ex Concilio Parisiensi anni 557.
- *Can. 5. dist. 63. supplendus ex vulgatis Concilii exemplaribus.*
- *Can. 6. cau. 36. qu. 2. emendandus ex integris Concilii exemplaribus.*

Ex Concilio Parisiensi anni 615.
- *Can. 2. cau. 11. qu. 1. paullo varius in diversis exemplaribus.*
- *Can. 7. cau. 27. qu. 1. perperam Concilio Toletano adscriptus.*

His adduntur apud Gratianum.
- *Can. 8. dist. 93. est Concilii Moguntini anni 813.*
- *Can. 24. cau. 23. qu. 8. est Concilii Meldensis anni 845.*
- *Can. 6. cau. 24. qu. 3. ex variis fragmentis compositus, & præcipue Concilii Pistensis.*

De Concilio Parisiensi anni 557.

THeobaldo Galliarum Rege defuncto excitata est acris contentio inter Childebertum, ac Clotharium fratres germanos, apud quos de regni divisione agebatur circa annum 556., in qua rerum, animorumque perturbatione facile unusquisque intelliget, non solum Rempublicam universam salutis suæ periculum subiisse, verum etiam Ecclesiasticas res fuisse propemodum lapsas, sive in Clericis, & Episcopis, quorum mores a rectis canonum regulis desciscebant, sive in bonis ecclesiasticis, quæ a laicis, præsertim nobilibus, diripiebantur, & per varias vices ab his modo, modo ab illis detinebantur. His gravissimis Ecclesiæ incommodis obviam eundum esse duxerunt Episcopi Gallicani, qui propterea circa annum 557. convenerunt in Parisiensem Urbem numero quindecim, ibidemque celebrato Concilio decem canones ad reformationem disciplinæ ecclesiasticæ fere lapsæ constituerunt, ex quibus duos apud Gratianum habemus.

Primus est Can. 5. dist. 63., cujus verba leguntur in Can. 8., cujus hæc sunt integra verba: „ Et quia in ali-

Can. 5. dist. 63.

„ quibus rebus consuetudo prisca negli-„ gitur, ac decreta canonum violan-„ tur, placuit, ut juxta antiquam „ consuetudinem canonum decreta ser-„ ventur. Nullus civibus invitis or-„ dinetur Episcopus, nisi quem po-„ puli, & Clericorum electio plenissi-„ ma quæsierit voluntate, non Princi-„ pis imperio, neque per quamlibet „ conditionem contra Metropolis vo-„ luntatem, vel Episcoporum Compro-„ vincialium ingeratur. “ *Quod si per ordinationem Regiam* &c. Quæ sequuntur eisdem verbis habentur apud Gratianum. Hac itaque ratione in ea animorum divisione consulere Episcoporum electionibus censuerunt Parisienses Patres, ne forte eveniret, Episcopos ab uno ex contendentibus electos, ab altero mutata fortuna dejici, & sic Ecclesias undequaque turbari per novas, & fere quotidianas dejectiones, promotionesque Episcoporum.

Can. 6. cau. 36. qu. 2. Alter est can. 6. cau. 36. qu. 2., qui legitur in can. 6. his verbis: *Et quia utilium rerum cœpit causa tractari, hoc universitas præcavere quoque debet, tam Sacerdotes, quam Principes, omnisque populus, ut nullus res alienas competere a Regis audeat potestate. Nullus viduam, neque filiam alterius extra voluntatem Parentum, aut rapere præsumat, aut Regis beneficio æstimet postulandam. Quod si fecerit, similiter ab Ecclesiæ communione semotus, anathematis damnatione plectatur.* Hoc loco passim eruditi animadvertunt, tantam occasione contentionum fuisse tunc quorundam improbitatem, ut cives nonnulli improbis conditionibus fidem suam, operamque venderent Principibus in jura sua nitentibus, quorum propterea alii bona, prædiaque aliena expetebant, alii viduas, & virgines patriæ adhuc potestati subjectas adversus parentum voluntatem rapere se posse impune paciscebantur. Voluerunt autem Parisienses Patres meliori consilio, & sinceriore affectu Principum jura defendi a subditis, non ea ratione, ut subditi iidem pravis conditionibus a turbato Principe militiam suam spondentes flagitiorum impunitatem extorquerent.

De Concilio Parisiensi anni 615.

Quæ in superiore Constituta fuerant, nemo non videt accommodata fuisse temporibus illis, quibus nonnullis rebus quoquo modo consulendum esse miserabilis Gallicanæ Reipublicæ conditio postulabat, quoad fieri posset. Verum sub initium septimi sæculi tandem aliquando in Clothario 2. Galliarum Rege reddita pax fuit, & in Regni unitate unitas quoque animorum in civibus esse cœpit. Visum tum fuit maxime opportunum, res ecclesiasticas fere lapsas restituere, quod fieri posse visum fuit, si universi Galliarum Episcopi convenirent, & Regia etiam auctoritate freti germanam veterum canonum disciplinam reducerent, ac confirmarent. Celebrata Synodus fertur anno 615. in Urbe Parisiensi, convenientibus ex omnibus illius Regni Provinciis Episcopis numero novem supra septuaginta, editique sunt communi suffragio canones quindecim, qui & peculiari ipsius Clotharii Regis edicto fuere confirmati.

Can. 2. cau. 11. qu. 1. Ex his est can. 2. cau. 11. q. 1. apud Gratianum, quem Auctor Palearum adjecit nullo inscripto Auctoris nomine. Habetur autem in can. 4. hujus Concilii Parisiensis, ubi tamen Sirmondus, qui primus hoc Concilium edidit pro illis verbis: *sine licentia Pontificis*, legit: *sine scientia Pontificis*, & pro illis: *quousque reatum suum agnoscat, & emendet*, legit: *quamdiu reatum suum corrigat, & emendet*. Hanc Synodi hujus constitutionem Clotharii edicto confirmatam renovavit postea Carolus Magnus in Capitulari anni 769. cap. 17. ibi: *Ut nullus Judex neque Presbyterum, neque Diaconum, aut Clericum, aut juniorem Ecclesiæ extra conscientiam Pontificis per se distringat, aut condemnare præsumat. Quod si quis hoc fecerit, ab Ecclesia, cui injuriam irrogare dignoscitur, tamdiu sit sequestratus, quamdiu reatum suum cognoscat, & emendet*, quæ verba relata sunt in libros Capitularium lib. 6. cap. 156., & lib. 7. cap. 139.

Can. 7. cau. 27. qu. 1. Habetur etiam in can. 13. ejusdem Concilii can. 7. cau. 27. qu. 1., quem Gratianus inscripsit nomine Concilii Toletani. Verba Parisiensis canonis hæc sunt: *De viduabus, & puellis, quæ sibi vestes in habitu religionis in domibus propriis tam a parentibus, quam per se ipsas mutaverint, & se postea contra statuta Patrum, vel præcepta canonum conjugio crediderint copulandas, tamdiu utrique habeantur a communione suspensi, quousque quod illicite perpetraverunt, emendent, aut si emendare neglexerint, a communione Ecclesiastica, vel omni Chri-*

stia-

stianorum convivio in perpetuum sint sequestrati. Hæc eadem Constitutio relata est in librum 7. Capitularium Francorum cap. 338. editionis Parisiensis anni 1677.

De reliquis Canonibus Concilio Parisiensi adscriptis.

Can. 8. dist. 93. Tria adhuc supersunt fragmenta, quæ apud Gratianum Concilii Parisiensis nomine inscribuntur. Primus est can. 8. dist. 93., quem jam observaverunt viri eruditi pertinere potius ad Concilium Moguntinum anni 813. can. 22., ubi hæc leguntur: *De Clericis vagis, seu acephalis, idest de his, qui sunt sine capite, neque in servitio Domini nostri, neque sub Episcopo, neque sub Abbate, sed sine canonica, vel regulari vita degentes, ut in libro officiorum 2. capitulo 3. de eis dicitur, hos neque inter Laicos sæcularium officiorum studia, neque inter Clericos religio tenet divina, sed solutos, atque oberrantes sola turpis vitæ complectitur, & vaga; quique, dum nullum metuunt, explendæ voluptatis suæ licentiam sectantur, quasi animalia bruta, libertate, ac desideria suo feruntur, habentes signum religionis, non religionis officium, hippocentauris similes, nec equi, nec homines.* Hæc Moguntini canonis editio verbo quidem tenus dissonat a Gratianea; sed utrobique eadem omnino sententia est, quam Collectores Gratiano anteriores Ivo, & Burchardus aliis verbis perstrinxerunt, atque ex Parisiensi forte Concilio laudaverunt, quod uterentur Parisiensi quodam Codice, in quo simul cum Parisiensibus aliorum Gallicanorum Conciliorum canones adnexi fuissent.

Can. 24. cau. 23. qu. 8. Ex eadem caussa factum arbitror, ex Concilio Parisiensi laudatum fuisse apud Burchardum, Ivonem, & Gratianum can. 24. cau. 23. qu. 8., qui potius describendus erat ex Concilio Meldensi anni 845., siquidem in can. 63. ejusdem Concilii hæc habentur: *Ut secundum canonicam auctoritatem, & constitutionem Domni Imperatoris Ludovici de agro Ecclesiastico, & manso, ac mancipiis, quæ ipse suis capitulis constituit, ut si quilibet pro loco sepulturæ aliquid largitus Ecclesiæ fuerit, neque de decimis, & oblationibus fidelium cuiquam Presbytero aliquem censum persolvere cogat, nec quisquam cujuslibet ordinis vel dignitatis exinde quidquam subtrahat, aut redhibitionem quamcumque exigat temporalem. Quod si fecerit, communione usque ad satisfactionem privetur, & Regia potestate hoc emendare legaliter cogatur.* Memoratur hic Ludovici constitutio, quæ sane alia non est, nisi quæ continetur in Capitulari Ludovici Pii anni 816., ubi can. 10. ita legitur: *Statutum est, ut unicuique Ecclesiæ unus mansus integer absque ullo servitio adtribuatur, & Presbyteri in eis constituti non de decimis, neque de oblationibus fidelium, non de domibus, neque de atriis, vel hortis juxta Ecclesiam positis, neque de præscripto manso aliquod servitium faciant præter Ecclesiasticum. Et si aliquid amplius habuerint, inde senioribus suis debitum servitium impendant.* Hoc Capitulare confirmatum est in dicto Concilio Meldensi, rursumque comprobatum in Capitulari Caroli Calvi anni 865. apud Tansiacum, ubi Can. 11. ita legitur: *Ut de uno manso ad Ecclesiam dato nullus census, neque caballi pastus a senioribus de Presbyteris requiratur, sicut de præfato Capitulari continetur. Sed neque de terrulis, ac vineolis pro loco sepulturæ ad easdem Ecclesias datis, neque de decimis, sicut in Canonibus, & præfatis Capitularibus continetur. Et ubi inventum fuerit a Missis nostris, quod seniores sine conscientia Episcoporum Presbyteros de Ecclesiis ejiciunt, vel in Ecclesiis statuunt, Missi nostri, sicut in præfatis Capitularibus continetur, inde faciant.* Exinde omnibus facile constare potest, Gratianum depromsisse dictum Can. 24. ex memoratis Gallicanorum Antistitum, & Principum sententiis, quem Burchardus primum nomine Concilii Parisiensis forte etiam inscribere potuit, ut a memorandis Francorum Capitularibus abstineret, quemadmodum id sibi proposuisse alias observaveram.

Can. 6. cau. 24. qu. 3. Demum falso inscriptus est Concilio Parisiensi Can. 6. cau. 24. qu. 3., quem & Gratianus, & Collectores Gratiano antiquiores hoc adjecto nomine descripserunt: *Ex Concilio Parisiensi tempore Ludovici.* Zegerus VVanespen in suo brevi Commentario ad Gratianum putavit canonem istum referendum esse ad Concilium Parisiense VI. anni 829.; quod quidem tempore Ludovici Pii celebratum est. Verum ipse licet vir egregie eruditus aut in hac re aliquid humanum, ut in aliis non paucis, passus est, aut usus est aliis Codicibus, quam qui editi sunt in Collectionibus Conciliorum.

rum. Ego potius arbitror, corruptam fuisse veterum Codicum editionem, ita, ut legendum potius esset: *Ex Concilio Pistensi tempore Ludovici*, pro quibus verbis facile Amanuensis scribere potuit: *Ex Concilio Parisiensi tempore Ludovici*. Revera tempore Ludovici II. Imperatoris anno 869. scimus in Gallia celebratum fuisse Concilium Pistense, præbente etiam auctoritatem Carolo Calvo Rege, cujus acta & Baluzius edidit in Tomo 2. Capitularium Francorum pagina mihi 209., & ex illo is, qui Labbeanam Collectionem adauxit. Quum vero dixerim laudatum Can. 6. ad Concilium Pistense referendum esse, non ita accipiendum erit, quasi integer in Concilio Pistensi reperiatur. Tantum in eo sunt priora verba Canonis; etenim in Can. 10. ejusdem Pistensis Concilii ita legimus: *Ut nemo Episcopus, nemo Presbyter excommunicet aliquem, antequam causa probetur, propter quam Ecclesiastici Canones hoc fieri jubent, & donec illum, qui peccavit, & inde aut sponte confessus est, aut aperte convictus fuerit secundum Evangelium præceptum, ut ad emendationem, & pœnitentiam redeat, communitum habeat.* Hæc porro verba eadem ferme sunt cum priore parte Gratianei Canonis vers. *ut nemo*. Cetera a Collectore compositis variis legum, canonumque decretis congesta sunt juxta morem Collectoribus ipsis familiarem, qui aliquando plura simul coacervant ex variis locis depromta, & in unam quasi Synodicam Constitutionem adnectunt. Priora autem verba ejusdem canonis, in quibus memoratur Justiniani Imperatoris Constitutio, referenda sunt ad Novellam 123. cap. 11., ubi hæc leguntur: *Omnibus autem Episcopis, & Presbyteris interdicimus segregare aliquem a sacra communione, antequam causa monstretur, propter quam sancta regula hoc fieri jubent. Siquis autem propter hoc a sancta communione quemquam segregaverit, ille quidem, qui injuste a communione segregatus est, solutus excommunicatione a majore Sacerdote sanctam mereatur communionem: Qui vero al quem a sancta communione segregare præsumserit, modis omnibus a Sacerdote, sub quo constitutus est, separabitur a communione, quanto tempore ille perspexerit, ut quod injuste fecit, juste sustineat.* Quicumque hæc Justiniani verba consideraverit, atque contulerit cum dicto Canone Concilii Pistensis, statim conjiciet Collectorem Canonum ex utroque capite tum Novellæ, tum Synodi unam, eandemque sententiam composuisse, inscribens fragmentum suum nomine Concilii, & exordiens abs Justiniani Constitutione.

Pertinent hæc ad principium dicti Gratianei canonis 6. Amplius progressus est Collector; quodque adjunctis tum Pistensis Concilii, cum Justinianeæ legis verbis exorsus est, aliis sanctorum Patrum capitibus confirmare voluit, ita subsequutus: *Et hinc S. Gregorius ad Johannem Episcopum* &c. Referenda sunt hæc ad Epistolam Gregorii Magni ad Johannem Episcopum Primæ Justinianeæ, de qua suo loco verba faciemus, quæque est 6. lib. 2. indict. 11. in vetere editione. Hadrianus Thebanæ Civitatis Episcopus conquestus fuerat apud Gregorium, quod ab Johanne Primæ Justinianeæ Episcopo abrupta sententia damnatus fuisset, quin ulla testium dispositio, aut rei ipsius confessio aliqua obesset accusato. Reprehendit hæc acta Sanctissimus Pontifex, cujus verba sunt apud Gratianum a vers. *cassatis prius*, usque ad illa: *severius puniendum*; quæ enim ibidem sequuntur; *quia nemo præpropere, scilicet non communitus, neque conventus est judicandus*, a Collectore ipso adjecta fuerunt, atque apud Gregorium desiderantur.

Non hic perstitit Collector, sed in vers. *de conventione* addidit ad eandem rem plura excerpta ex lib. 5. sententiarum Paulli jureconsulti tit. 5. §. 6., his tamen verbis, quæ in editione Cujacii paullo dissonant a Gratianeis: „Trinis literis, vel edictis, aut uno pro tribus dato, aut trina denunciatione conventus, nisi ad judicem, a quo sibi denunciatum est, aut cujus literis, vel edictis conventus est, venerit, quasi in contumacem dicta sententia auctoritatem rerum judicatarum obtinet, quinimmo nec appellari potest ab ea.“ Post hæc Collector idipsum probat ex Cælestino ad Nestorium, item ex Concilio Ephesino, quorum testimonia jam recte exposuerunt Romani Correctores, quorum studium supervacaneum propterea est hoc in loco renovare. Addit Collector auctoritatem *Gregorii ad Johannem scribentis*. Quænam vero sit hæc Gregorii ad Johannem Epistola, Romani Correctores non indicant. Non sane esse potest jam memorata Epistola ad Johannem Episcopum

Primæ Justinianeæ, cum in ea nihil dicatur de monitis tribus, quæ condemnationem præcedere debent. Potius erit Epistola 52. lib. 2. indict. 11. ad Johannem Constantinopolitanum, in cujus initio Gregorius scribit, se jam semel, & bis ipsum redarguisse, adhuc tamen tertio scribere, ut eum magis magisque ad pœnitentiam adducat, & judicet; aut forte erit Epistola 54. ejusdem libri ad Johannem Episcopum Ravennatem, ibi: *Volumus, ut eis post secundam, & tertiam admonitionem tuam ministerium sacri interdicas officii, atque nobis de contumacia eorum renuncies* &c. Quæ sequuntur in vers. *de peremtorio*, excerpta sunt ex Concilio, quod vulgo Africanum dicunt, sive ex Codice Canonum Ecclesiæ Africanæ, ubi Can. 48. hæc leguntur: *Servata forma disciplinæ* (Cresconius) *non æstimabitur appetitus, si a vestra charitate modestius conventus recedere retractaverit, cum fuerit suo contemtu, & contumacia faciente etiam auctoritate judiciaria conventus.* Ceterum hoc in loco nihil occurrit de trina monitione, vel edicto peremtorio. Demum adferuntur eadem verba Gregorii Magni in Epist. ad Maximum Præsumtorem Salonitanum, de quo suo loco verba faciam, estque Epistola 3. lib. 5. eisdem verbis a Gratiano relata in vers. *hortamur*, demtis tamen illis verbis: *de quibus accusaris*, quæ in eadem Gregorii Epistola desiderantur, & a Collectore adjecta sunt ad uberiorem sententiæ explicationem.

CAPUT XXXIII.

De Conciliis Bracarensibus.

Tria ex Bracarensibus Concilia in suo Codice memoravit Gratianus, ex quibus sequentes Canones depromti sunt.

Ex Bracarensi I.	*Can.* 14. *dist.* 12. *paullisper varius in diversis exemplaribus.*
	Can. 21. *dist.* 23. *consonat cum vulgatis Concilii exemplaribus.*
	Can. 12. *cau.* 23. *qu.* 5. *singularem exhibet disciplinam Ecclesiæ Bracarensis, aut vetustæ ætatis.*
Ex Bracarensi II.	*Can.* 22. *cau.* 1. *qu.* 1. *fere consonat cum vulgatis Concilii exemplaribus.*
	Can. 102. *cau.* 1. *q.* 1. *ex vulgatis Concilii exemplaribus emendandus.*
	Can. 103. *cau.* 1. *q.* 1. *fere consonat in integris Concilii exemplaribus.*
	Can. 1. *cau.* 1. *q.* 2. *ex integris Concilii exemplaribus emendandus.*
	Can. 1. *cau.* 2. *q.* 4. *consonat cum vulgatis Concilii exemplaribus.*
	Can. 12. *cau.* 10. *q.* 1. *consonat cum vulgatis Concilii exemplaribus.*
	Can. 1. *cau.* 10. *q.* 3. *paullo varius in diversis exemplaribus.*
	Can. 10. *de cons. dist.* 1. *consonat cum vulgatis Concilii exemplaribus.*
	Can. 25. *de cons. dist.* 3. *consonat cum vulgatis Concilii exemplaribus.*
	Can. 55. *de cons. dist.* 4. *referendus ad can.* 12. *cau.* 10. *q.* 1.
Ex Bracarensi III.	*Can.* 9. *dist.* 23. *ex integris Concilii exemplaribus emendandus.*
	Can. 8. *dist.* 45. *consonat cum vulgatis Concilii exemplaribus.*
	Can. 2. *cau.* 2. *q.* 4. *ex integris Concilii exemplaribus emendandus.*

De Concilio Bracarensi I.

NON obscuri nominis apud Collectores canonum sunt Concilia Bracarensia, ita dicta a Bracara urbe olim Gallæciæ Metropoli, quæ nunc *Braga* dicitur in Portugallia. Quum vero Bracarensia Concilia memoramus, minime hoc in loco venit illud, quod apud Labbeum dicitur Bracarense I., & anno 411. celebratum a Pancratio, seu Pancratiano Bracarensi Episcopo, sive quod nullos ejusdem Synodi canones habeamus, sed tantummodo fidei professionem; sive

five quod a nonnullis inter apocrypha vetustatis sacræ monumenta recenseatur. Primum Bracarense Concilium vulgo apellatur, quod celebratum est ab octo Bracarensis Provinciæ Episcopis, Præsidente Lucretio Metropolita sub Rege Ariamiro, quem alii Theodemirum vocant, & sub Johanne III. Pontifice Maximo circa annum 563. Fuerat jampridem Ariamirus Rex sectæ Arianorum adhærens, sed cum ad Catholicam fidem optimo exemplo conversus fuerit, nihil antiquius habuit, quam & fidei dogma in generalibus Ecclesiæ Conciliis definita confirmari, & Ecclesiasticam disciplinam propemodum lapsam restitui; quamobrem curavit, ut Concilium celebraretur, quod deinde ab Episcopis libentissime habitum est, ac ipsa auctoritate comprobatum. Ibidem vero in primis efformatum est sanctæ fidei exemplar, quo præsertim improbaretur, ac damnaretur hæresis Priscillianistarum, quæ eo tempore grassabatur, & quod in decem & septem capita distributum est; deinde editi sunt can. 22., quibus disciplina Ecclesiastica reformaretur.

Can. 14. dist. 12. Ex hisce posterioribus canonibus depromtus est can. 14. dist. 12., ubi indicitur, ut idem sit sacræ psalmodiæ ordo apud omnes Clericos, neque alii ab aliis Clerici in hac re dissideant, eo prætextu, quod nonnulli Monachorum ritus sequi malint: atque ad hanc rem juvat observare varietatem editionum: etenim licet vulgati Codices habeant: *Neque Monasteriorum consuetudines cum Ecclesiastica regula sint permixtæ*, in aliis tamen legitur: *neque Monasteriorum consuetudines contra Ecclesiasticas regulas sint permixta*. Olim triplex erat Psalmodiæ Ecclesiasticæ ratio; alia, quam Sancto Hieronymo, ut fertur, auctore Romana Ecclesia non solum ipsa receperat, verum etiam aliis Ecclesiis, ut reciperetur, exemplo fuit; Alia, quam Sanctus Ambrosius ad usum Mediolanensis Ecclesiæ suæ constituerat; alia demum, quam S. Benedictus Monachorum institutor, & Pater ad Monasteriorum disciplinam tradiderat. Verosimile autem est tunc Ecclesiam Bracarensem recepisse eam Psalmodiæ rationem, quæ in Romana Ecclesia recepta fuerat, quemadmodum facile colligere possumus ex can. 4., & 5. ejusdem Concilii Bracarensis, in quibus constitutum est, ordinem celebrandæ Missæ, & conferendi baptismatis illum esse servandum, quem Profuturus Bracarensis Episcopus jampridem a Romana Ecclesia acceperat; unde colligimus jam tum in Ecclesia Bracarensi consuetudine receptos fuisse Romanos ritus, ac propterea in eadem Ecclesia viguisse Romanam, sive Hieronymianam Psalmodiam. Prodita vero, atque in varias Provincias evulgata regula S. Benedicti, & ejusdem disciplina Monastica, nonnullis ex Clericis nova Benedicti ejusdem Psalmodia placere cœpit, qui propterea a consueta psallendi ratione recesserunt, & Monasticam subrogarunt, quasi hæc illis accommodatior videretur. Aliter tamen senserunt Bracarenses Patres, qui propterea in tota Provincia voluerunt eidem, & veteri Psalmodiæ insistendum esse, vel quod veterum institutiones despiciendæ non essent, vel quod distinguenda forent Monachorum, & Clericorum officia.

Can. 31. dist. 23. Inter eosdem canones num. 10. legitur can. 31. dist. 23. his verbis: *Item placuit, ut non liceat cuilibet ex Lectoribus sacra Altaris vasa portare, nisi his, qui ab Episcopo Subdiaconi sunt ordinati.*

Can. 12. cau. 23. qu. 5. In eisdem canonibus num. 16. habetur can. 12. cau. 23. qu. 5. & quidem eisdem omnino verbis, quæ & in Collectionem suam retulit Regino Prumiensis lib. 2. cap. 92., Halitgarius lib. 4. cap. 6., quibus addi potest Collector Capitularium Francorum in lib. 6. cap. 70., lib. 7. cap. 344., & additione 4. cap. 60. Porro quæ in fine hujus canonis decernuntur de illis, qui ob publica crimina pœnam mortis subierunt, asperiora videntur, & singularem Bracarensis Provinciæ, aut illorum temporum disciplinam continere, ut scilicet in oblatione nulla ipsorum commemoratio fiat; quod propterea apud recentiores non obtinuit, imo & contra statutum videtur in Concilio Aurelianensi II. cap. 14. ibi: *Oblationem defunctorum, qui in aliquo crimine fuerint interemti, recipi debere censemus, si tamen non ipsi sibi mortem probentur propriis manibus intulisse*. Gratianus, ut minus asperam redderet Bracarensis canonis in postrema parte sententiam, interpretatus illum est de Reis damnatis, quos admissorum criminum non pœnituit. Verum hujus interpretationis nulla est, ne levissima quidem in Bracarensi Concilio conjectura, cum verba canonis generalia sint, & omnes casus comprehendant. Potius dicendum videretur, maxime interfuisse illis

illis temporibus, quoad fieri posset, a publicis criminibus homines avertere, quo quidem plurimum conducebat, si statueretur, ne oblationem quidem accipi, aut commemorationem fieri ipsorum. Alias vero Bracarenses Patres non prohibuerunt, damnatos privatis fidelium piorum orationibus juvari, & Deo commendari.

De Concilio Bracarensi II.

Concilium Bracarense II., quod apud Labbeum tertium dicitur, celebratum est anno 572. sub Mirone Svevorum Rege post obitum Johannis III. Pontificis Maximi a Martino Bracarensi Archiepiscopo, de quo in sequenti capite agendum erit. In hac Synodo decem constituti sunt canones caussa disciplinæ Ecclesiasticæ reformandæ.

Can.22. cau. 1. qu. 1. In can. 3. habetur can. 22. cau. 1. qu. 1. editus adversus Simoniacos, quos bene multos ea ætate fuisse perspicue liquet ex Epistolis Gregorii Magni. In vulgatis Concilii exemplaribus vix est, quod a Gratiani editione discrepet, nisi forte quis observatione dignum existimet, quod pro illis verbis Gratiani; *nulla accipiant*, legatur illic *nulla suscipiant*; item pro illis: *sceleribus obruit*, legatur: *sceleribus obruti*, demum pro illis: *oportet non per gratiam*, habeatur: *oportet ergo non per gratiam*.

C. 102. cau. 1. qu. 1. In can. 4. ejusdem Concilii legitur can. 102. cau. 1. qu. 1. his tamen verbis: *Placuit, ut modicum balsami, quod benedictum pro baptismi Sacramento per Ecclesias datur, quia singuli tremisses pro ipso exigi solent* (legunt alii: *quia singulis tremisses exigi solent*) *nihil ulterius exigatur, ne forte, quod pro salute animarum per invocationem Sancti Spiritus consecratur, sicut Simon Magus donum Dei pecunia emere*, (legunt alii: *emere voluit*), *ita nos venumdare damnabiliter videamur*. Ex his magis magisque liquet, quod in præcedenti canone observabam, videlicet tempore hujus Concilii Bracarensis passim Clericos occasionem quæsiisse pro rebus sacris pecuniam exigendi, quamobrem operæ pretium fuit Sanctis Patribus effugia omnia præcludere, & veteres etiam consuetudines abrogare. Solebant in Ecclesia Bracarensi eo tempore, quo sacra balsama a Cathedrali Ecclesia tribuebantur in Ecclesias rurales, exigi tremisses a singulis. (tremisses erant tertia pars solidi, quemadmodum constat ex lege Alamanorum, sive Capitulari Dagoberti Regis anni 630. tit. 6. num. 3. ibi: *Tremissus est tertia pars solidi, & sunt denarii quatuor*. Jungatur lex 3. Cod. de veste militari). Non erant hæc statim improbanda, cum essent vestigia juris antiqui, quod Cathedralibus Ecclesiis competebat. Cum enim olim quicumque Ecclesiarum inferiorum redditus non singulis Parochis, vel Parochiis ipsis cederent, sed ad Episcopos, vel Cathedrales Ecclesias deferrentur, ob eorundem Episcoporum, & Cathedralium Ecclesiarum inopiam, ex quibus tamen Episcopi iidem Parochis alimenta suppeditabant, quemadmodum probari potest ex Concilio Aurelianensi I. anni 514. can. 15.; paullatim ditescentibus Ecclesiis Cathedralibus Episcopi singulas oblationes Parochiis factas singulis Parochiis reliquerunt, quibusdam tamen reservatis in signum juris Episcopalis. Quod signum quemadmodum in aliis Ecclesiis erat Cathedraticum, vel Synodaticum, tertia pars decimarum, & oblationum, vel simile quidpiam, ita ut Bracarensi Ecclesia erat tremissus, qui Ecclesiis Cathedralibus ab inferioribus pendebatur tempore Paschali, quo sacrum Balsamum petebatur. Verum cum Simoniæ labes tum Clericos ferme omnes infecisset, visum fuit etiam hanc occasionem avertere, ne forte tremissi præstatione sacra Balsama vendi quodammodo viderentur.

C. 103. cau. 1. qu. 1. Can. 103. cau. 1. qu. 1. pertinet ad can. 7. ejusdem Concilii, ut eadem verba leguntur, nisi forte quis observatione dignum crediderit, quod pro illis Gratiani verbis: *filios a baptismo retrahunt*, legatur in Concilio: *filios suos a baptismo retrahunt*; & pro illis: *qui si forte dum differuntur*, legatur: *quod si forte dum differunt*; demum pro illis: *quorum spolia pertimescentes*, habeatur in pluribus Codicibus: *quorum exspolia pertimescentes*.

Can. 1. cau. 1. qu. 2. Can. 1. cau. 1. qu. 2. hisce verbis legendus est ex can. 5. ejusdem Bracarensis Concilii: „ Placuit, ut quoties ab „ aliquo fidelium ad consecrandas Ecclesias Episcopi invitantur, non quasi ex debito munus aliquod a fundatore requirant; sed si ipsi quidem aliquid ex suo voto obtulerint, non respuatur. Si vero aut paupertas illum, „ aut necessitas retinet, nihil exigatur „ ab illo. Hoc tantum unusquisque „ Epi-

„ Episcoporum meminerit, ut non prius „ dedicet Ecclesiam, aut Basilicam, „ nisi antea dotem Basilicæ, & obse- „ quium ipsius per donationem (*legunt* „ *alii*: per ordinationem) Chartulæ „ confirmatum accipiat; nam non levis „ est ista temeritas, si sine luminariis, „ sive sine sustentatione eorum, qui „ ibidem servituti sunt (*legunt alii*: „ servituri sunt) tanquam domus pri- „ vata, ita consecretur Ecclesia.

Can. 1. *cau.* 2. *qu.* 4. Cum can. 8. Concilii hujus Bracarensis juxta vulgatam editionem consonat can. 1. cau. 2. qu. 4., dummodo pro verbo illo postremo *accipiat*, legamus: *excipiat*.

*Can.*12. *cau.*10. *qu.* 1. De can. 12. cau. 10. qu. 1. nihil est, quod specialiter observemus. Legitur ille eisdem omnino verbis in can. 1. Concilii hujus Bracarensis.

Can. 1. *cau.*10. *qu.* 3. Ejusdem etiam verbis legitur in can. 2. Bracarensi can. 1. cau. 10. qu. 3., ubi tamen in illis: *Et sarta tecta abstulit Ecclesia*, aliqui Codices habent: *Et sacra sustulit Ecclesia*. De jure Episcoporum, Ecclesiarumque Cathedralium jam nonnulla disserui ad can. 102. cau. 1. qu. 1., qui est hujus Concilii, ubi observabam, Episcopos abdicasse a se administrationem integram oblationum, quæ fiebant Ecclesiis inferioribus, retento sibi aliquo jure in signum veteris, atque ordinariæ potestatis. Inter cetera jura hoc erat in Bracarensi Provincia, ut Episcopi duos solidos exigerent, quoties Parochias suas lustrarent. Quod si quispiam de solidorum hujusmodi valore quæreret, dixerim, varium fuisse apud veteres, nec adeo facile definiri posse, qualis in Bracarensi Provincia fuerit. Apud Romanos veteres dicebatur summa aurea continens centum sextertios, uti deduci potest ex l. 5. §. *prætor* de his, qui dejecer., vel effuder. comparata cum §. *item his cui* instit. de obligat. quæ quasi ex delicto, & l. 47. de manum. testam. cum l. 8. & 9. de inoffic. testam. Erat propterea solidus septuagesima secunda pars libræ auri, l. *quotiescumque* Cod. de susceptoribus, & solidus aureus olim viginti libris æris æstimabatur, l. un. Cod. de Collatione æris.

*Can.*10. *de conf. dist.* 1. Can. 10. de conf. dist. 1. legitur eisdem verbis in can. 6. hujus Concilii, in quo reprobatæ sunt ejusmodi conditiones in ædificationibus Ecclesiarum, ut ædificator dimidiam oblationum partem lucraretur: Etsi enim fundatoribus concessum fuerit honestas conditiones apponere, minime tamen ipsis indulgendum fuerat, ut non caussa pietatis & religionis, sed potius quærendi lucri templa construerent.

*Can.*25. *de conf. dist.* 3. Jam alias memini me animadvertisse, quemadmodum olim Paschalis festivitas in Ecclesiis esset indicenda. Postquam enim cautum apud veteres fuisset, uno eodemque die Pascha in Ecclesiis universis celebrari debere, disputatum est de modo, quo Ecclesiarum conformitas hujusmodi facilius obtineretur. Et quidem Orientales contendebant ad se pertinere designationem diei, præsertim Ægyptii, qui se Lunæ cursum maxime callere allegabant. Contra Latini, qui sentiebant designationem diei esse a Pontifice Maximo tanquam totius Ecclesiæ Principe expectandam. Pacata tandem fuit hæc controversia, statutumque, ut Ægyptii Episcopi per privatam Epistolam Pontificem Maximum certiorem facerent de die decimaquinta Lunæ Martiæ, ut dein idem Maximus Pontifex commode Paschalem diem designaret, designatamque omnibus Ecclesiis, ipsis etiam Ægyptiis, per Encyclicam palam faceret, atque indiceret celebrandam. Indicebat Pontifex Maximus Metropolitanis, qui deinde singuli suis suffraganeis Episcopis ad Concilium convenientibus indicabant; demum vero Episcopi omnes redeuntes a Synodo universo populo promulgabant. Ex his facile percipitur sententia can. 25. de conf. dist. 3., qui omnino consonat cum can. 9. Bracarensi.

*Can.*55. *de conf. dist.* 4. Can. 55. de conf. dist. 4. jam integrum retulerat Gratianus in can. 12. cau. 10. qu. 1. ex can. 1. Bracarensi, ex quo adparet emendanda esse illa verba *spiritualiter decantur*; sive enim in vulgatis Concilii exemplaribus, sive apud eumdem Gratianum in memorato can. 12. legitur: *specialiter decantur*.

De Concilio Bracarensi III.

Anno 675. celebratum est aliud Bracarense Concilium, quod tertium appellamus, apud Labbeum vero dicitur quartum, sub VVambano Rege temporibus Adeodati Pontificis Maximi. Illud est Provinciale, in quod convenerant Episcopi octo a Leodecisio Archiepiscopo convocati. Novem in eo editi canones sunt, quorum prior fidei professionem continet, ceteri vero

ro ad stabiliendam disciplinam Ecclesiasticam pertinent. Ex canone 4. hujus Concilii ita restituendus erit canon 9. dist. 23. „ Cum antiqua Ecclesiastica noverimus institutione præfixum, „ ut omnis Sacerdos, cum ordinatur, „ orario utroque humero ambiatur, „ scilicet, ut qui imperturbatus præcipitur consistere inter prospera, & „ adversa, virtutum semper ornamento utrobique circumseptus adpareat, „ qua ratione tempore Sacrificii non „ assumat, quod se in Sacramento accepisse non dubitatur? Proinde modis omnibus convenit, ut quod quisque percepit in consecratione, hoc „ & retentet in oblatione, vel perceptione suæ salutis, scilicet ut, cum „ Sacerdos ad solemnia Missarum accedit, ut pro se Deo Sacrificium „ oblaturus, aut Sacramentum Corporis, & Sanguinis Domini Nostri Jesu Christi sumturus, non aliter accedat, quam orario utroque humero circumseptus, sicut & tempore „ ordinationis suæ dignoscitur consecratus, ita ut de uno, eodemque „ orario cervicem pariter, & utrumque humerum premens signum in suo „ pectore præferat Crucis. Siquis autem aliter egerit, excommunicationi debitæ subjaceat. " Ex his adparet orarium illud, quod olim præ manibus gestabatur a Sacerdote, vel Diacono, ut ora prædicantes Dei verbum sudore madentia tergerent, vel ut Diaconi signa ab Altari, cui ministrabant, Catechumenis, aut pœnitentibus darent, paullatim translatum fuisse in Sacerdotale ornamentum mysticis quibusdam significationibus decoratum, quod hodie *stola* nomine appellamus.

Can. 9. dist. 23.

Can. 8. dist. 45.

In can. 7. ejusdem Bracarensis Concilii habetur eisdem omnino verbis canon 8. dist. 45., ex quo adparet vetus illa disciplina, de qua jam superius egi, videlicet ut Episcopi adinstar Parentum, vel Præceptorum curæ inferiorum Clericorum invigilarent, eosque etiam aliquorum delictorum reos flagello corrigerent. Hac autem potestate cum aliquando abuterentur severiores Episcopi, cautum in hoc canone animadvertimus, ne Episcopi verberibus pœnam exasperent, & percussores potius, quam Pastores videantur. Posteriora hujus canonis verba: *excommunicationis pariter, & exilii sententiam sustinebit*, de pœna depositionis intelligenda sunt; apud veteres enim Patres exilii, & depositionis nomina promiscue sumebantur. Sic in Concilio Toletano XVII. legitur can. 6. *a proprii deponatur ordinis gradu, & perpetuo exulet*. Præsertim vero exulare quispiam ex viris Ecclesiasticis dicebatur, quoties in Monasteriis pœnitentiam delictorum agebat: Hinc Anastasius in Stephanum IV. ait: *Sergius vero in Monasterium D. Scauri deportatus*; & Platina in Christophoro: *In Monasteria tanquam in insulas Clerici male de Ecclesia meriti tum relegabantur*. Conferatur can. 2. cau. 21. qu. 2.

Can. 2. cau. 12. qu. 4.

Verba canonis 2. cau. 12. qu. 4. ita legenda sunt ex can. 9. Bracarensi juxta integra Concilii exemplaria: „ Non „ decet Rectores Ecclesiæ in suis strenuos, & in Ecclesiasticis rebus esse „ remissos: Nam quorundam fertur „ opinio, quod quidam Sacerdotum familias Ecclesiæ in suis propriis laboribus quassent, rei propriæ profectum augentes, Dominicis vero dispendium nutrientes. Unde quicumque sub hoc neglectu (*ex his exorditur Gratianus*) res divinas laborare „ distulerit, speciali placito (*idest lege*) distringendus est: qualiter si de „ rebus, seu augumentis Ecclesiæ quæstum, vel labores rei propriæ auxit, „ ut ex hoc (*alii legunt:* quæstum laboribus suis proprie auxit, & ex hoc) „ Ecclesiasticis rebus aut neglectum laboris exhibuit, aut minorationem, „ vel perditionem induxit, quidquid in „ rebus Ecclesiæ minorationis exhibuit, „ tantum de rebus propriis Ecclesiæ illi restituat, ex cujus rebus, atque „ suffragiis suos convictus fuerit ampliasse labores. Quod si aliquid pro „ utilitatibus Ecclesiæ aut substantiæ „ expendit, aut dispendii, vel perditionis quidpiam pertulerit, si hoc „ comprobari potuerit, totum illi a rebus Ecclesiæ ejusdem reformabitur, „ pro cujus utilitate id expendisse probatur.

CAPUT XXXIII.

De Concilio, quod dicitur Martini Papæ.

Huc pertinent sequentes canones.

Can. 15. *dist.* 18. *ad canonem* 20. *Concilii Antiocheni referendus.*
Can. 32. *dist.* 23. *pertinet ad Concilia Bracarense I. & Charthaginense IV.*
Can. 7. *dist.* 24. *ad canonem* 9. *Concilii Nicæni referendus.*
Can. 1. *dist.* 27. *ad canonem* 10. *alias* 9. *Concilii Ancyrani referendus.*
Can. 12. *dist.* 28. *pertinet ad Concilium Toletanum I.*
Can. 17. *dist.* 30. *pertinet ad Concilia Gangrense, Nicænum, & Ancyranum.*
Can. 12. *dist.* 34. *ad canonem* 8. *Concilii Neocæsareensis referendus.*
Can. 17. *dist.* 34. *ad canonem* 3. *Concilii Toletani I. referendus.*
Can. 18. *dist.* 34. *ad canonem* 4. *Concilii Toletani I. referendus.*
Can. 12. *dist.* 44. *pertinet ad Concilia Laodicenum, & Carthaginense.*
Can. 8. *dist.* 50. *pertinet ad canones vulgo Apostolicos, & Concilium Ancyranum.*
Can. 22. *dist.* 50. *ad canonem* 15. *Ancyranum referendus.*
Can. 44. *dist.* 50. *pertinet ad Canones Ancyranos.*
Can. 7. *dist.* 54. *ad canonem* 10. *Concilii Toletani I. referendus.*
Can. 9. *dist.* 55. *ad canonem* 1. *Nicænum referendus.*
Can. 8. *dist.* 63. *pertinet ad canones Laodicenos.*
Can. 7. *dist.* 64. *ad canonem* 4. *Nicænum referendus.*
Can. 2. *dist.* 65. *ad canonem* 19. *Antiochenum referendus.*
Can. 3. *dist.* 92. *ad canonem* 15. *Laodicenum referendus.*
Can. 4. *dist.* 92. *ad canonem* 18. *Antiochenum referendus.*
Can. 9. *dist.* 92. *ad canonem* 5. *Concilii Toletani I. referendus.*
Can. 11. *dist.* 95. *est referendus ad can.* 20. *Concilii Toletani I. juncto can.* 124. *de conf. dist.* 4.
Can. 67. *cau.* 1. *qu.* 1. *referendus ad canones* 32. & 38. *Laodicenos.*
Can. 22. *cau.* 1. *qu.* 7. *referendus ad canonem* 8. *Concilii Nicæni.*
Can. 2. *cau.* 6. *qu.* 4. *ad canonem* 14. *Antiochenum referendus.*
Can. 4. *cau.* 8. *qu.* 1. *ad canonem* 23. *Antiochenum referendus.*
Can. 1. *cau.* 9. *qu.* 3. *ad canonem* 9. *Antiochenum referendus.*
Can. 7. *cau.* 10. *qu.* 2. *ad canonem* 25. *Antiochenum referendus.*
Can. 8. *cau.* 10. *qu.* 2. *pertinet ad Concilia Carthaginensia IV. & V.*
Can. 7. *cau.* 11. *qu.* 3. *ad canonem* 4. *Antiochenum referendus.*
Can. 20. *cau.* 12. *qu.* 1. *ad canonem* 24. *Antiochenum referendus.*
Can. 4. *cau.* 14. *qu.* 4. *ad can.* 17. *Nicænum referendus.*
Can. 4. *cau.* 15. *qu.* 8. *idem est cum can.* 9. & 10. *Neocæsarensi.*
Can. 38. *cau.* 17. *qu.* 4. *ad canonem* 3. *Gangrensem referendus.*
Can. 5. *cau.* 21. *qu.* 5. *ad can.* 12. *Antiochenum referendus.*
Can. 3. *cau.* 26. *qu.* 5. *ex nonnullorum Conciliorum canonibus compositus.*
Can. 6. *cau.* 26. *qu.* 6. *referendus ad can.* 9. *Concilii Nicæni.*
Can. 13. *cau.* 26. *qu.* 7. *referendus ad canonem* 3. *cau.* 26. *q.* 5.
Can. 8. *cau.* 27. *qu.* 1. *est potius Concilii Triburiensis.*
Can. 26. *cau.* 27. *qu.* 1. *referendus ad Concilium Toletanum I.*
Can. 9. *cau.* 32. *qu.* 7. *referendus ad can.* 3. *Neocæsareensis Concilii.*
Can. 9. *cau.* 33. *qu.* 4. *referendus ad can.* 51. & 52. *Laodicenos.*
Can. 29. *de conf. dist.* 1. *referendus ad canones Arelatensem, & Turonensem.*

Can. 4. de conf. dist. 2. referendus ad canonem 24. Concilii Carthaginensis III.
Can. 18. de conf. dist. 2. referendus ad can. 2. Concilii Antiocheni.
Can. 7. de conf. dist. 3. referendus ad can. 50. Laodicenum.
Can. 59. de conf. dist. 4. referendus ad can. 45. & 46. Laodicenos.
Can. 116. de conf. dist. 4. referendus ad can. 6. Neocæsareensis Concilii
Can. 124. de conf. dist. 4. referendus ad can. 11. dist. 95.

QUuod nomine Martini Papæ Concilium a Gratiano laudatur, non illud est, quod anno 649. congregatis quinque supra centum Episcopis adversus Monothelitarum hæresim Romæ celebravit Martinus I. Pontifex Maximus. Potius ad illa refertur Concilia, quæ Martinus Bracarensis Episcopus veterum Conciliorum, præsertim Orientalium nomine collegit prope finem sexti sæculi. Jam superius in præfatione hujus operis & patriam, & indolem, & studia Martini Bracarensis exhibui. Paucis hic perstringam, eum fuisse Natione Græcum, vel, ut aliis lubet, Galliæ originarium, qui tamen apud Græcos a puero plurimum est commoratus, deinde vero in Hispaniam perrexisse, in qua constitutus est Episcopus Bracarensis. Ut autem erat Græcarum rerum, quas a tenera ætate susceperat, amantissimus; sedulam impendit operam, ut Græcos vetustos canones latinitate donaret, & suis sequendos proponeret; ne tamen videretur res Hispanicas negligere, Græcis canonibus aliquot capita Conciliorum Toletanorum, & Bracarensium adnexuit. Verum in referendis canonibus non satis integra fuit ejusdem fides; ut enim omittam græcos, latinosve Codices eo tempore jam fuisse corruptos, quemadmodum jam in præfatione hujus operis prænotavi, animadvertunt Garzias Loaisa in præfatione ad Capitula Martini Bracarensis, & præter ceteros Antonius Augustinus de Collectoribus canonum in parte 2. Epitomes juris Pontificii, Martinum capitulis græcis aliqua ex latinis addidisse, aliqua etiam detraxisse, aliquando præterea non ita latina fecisse, quemadmodum Græce habebantur, sed ex duobus, vel tribus capitibus unicam sententiam conscripsisse. Integrum hoc opus, quale editum est, continet capita 84. seu juxta aliorum editiones 85. in quibus scilicet distributum est in duo caput 72. Duas hæc collectio partes habet, in quarum priore de Clericis, in altera de Laicis agitur. Edidit hoc opusculum Johannes Doviatius adscriptis ad margines optimo studio tum variis lectionibus, tum canonibus Conciliorum, ex quibus Capitula quæque ab auctore primum depromta fuerant; & habetur in Appendice tom. 1. Bibliothecæ Juris Canonici veteris Guillielmi Voelli, & Henrici Justelli. Hæc itaque illa Capitula sunt, quæ Gratianus modo nomine Concilii Martini Papæ retulit, modo Capitulorum Martini, quæ propterea hoc in loco universa complexus sum, singula, quoad fieri poterit, ad sua loca, & ad fontium ipsorum exemplaria exacturus juxta editionem Doviatii probatissimam.

In capite 18. Collectionis Martinianæ habetur canon 15. dist. 18. qui pertinet ad canonem 20. Concilii Antiocheni, quem jam suo loco retulimus ad canonem 4. dist. 18. Doviatius ita exhibuit. *Can. 15. dist. 18.*

Canon Martini.

Propter Ecclesiasticas curas, & altercationum solutiones, bene placuit per singulas Provincias bis in anno Concilium fieri, convocante Metropolitano Episcopo omnes Provinciæ (*alii Codices habent*: Provinciales) Episcopos, ita ut ad Concilium procedant (*legunt alii*, ut Concilium præcedant, *alii*: ut in his Conciliis procedant) omnes Presbyteri, & Diacones, vel hi, qui se læsos existimant, ut in Concilio (*legunt alii*:

Canon Antiochenus.

Propter Ecclesiasticas caussas, & quæ existunt controversias dissolvendas, sufficere visum est bis in anno per singulas Provincias Episcoporum Concilium fieri. Semel quidem post tertiam hebdomadam Paschalis festivitatis, ita ut in quarta hebdomada, quæ consequitur, idest media Pentecoste, Concilium compleatur. Admoneant autem Provinciales Episcopos hi, qui in amplioribus, idest, qui in Metropolitanis Civitatibus degunt. Secundum vero

alii: ut eorum, qui se læsos existimant in Concilio) causæ examinatæ, ad justum judicium perducantur: (*legunt alii*: prodantur.) Et siqui manifeste Episcopi, vel Presbyteri, aut Diaconi inventi fuerint in offensa, secundum rationem excommunicentur, quamdiu communi consensu de his placuerit dare (*legunt alii*: placuit dari) sententiam. Nulli autem Episcopo liceat propria apud semetipsum Concilia facere, præter eos, quibus Metropoles sunt creditæ. (*legunt alii*: qui sunt Metropolis.);

vero Concilium idibus Octobribus habeatur, qui dies apud Græcos Hyperberetæi mensis decimus invenitur. In ipsis autem Conciliis & Presbyteros, & Diaconos præsentes esse oportet, & omnes quotquot se læsos existimant, & Synodicam expectare sententiam. Ne liceat aliquibus apud semetipsos Concilia sine Metropolitanorum Episcoporum conscientia facere; quibus de omnibus causis constat esse permissum judicium.

Can.32. dist. 23. In canone 32. dist. 23. Gratianus exhibet duo Martini Bracarensis capita 41. & 66. quorum prius referendum est ad Concilium Bracarense I. can. 28. posterius ad Concilia Carthaginense IV. can. 44. & 45. & Bracarense I. can. 29. Exhibebo hic omnes hujusmodi canones, ut ab unoquoque facile invicem conferri possint, & Martini sententiæ ad optima exemplaria exigi.

Canon 41. Martini.

Non liceat cuilibet ministeria tangere (*legunt alii*: non liceat quemlibet ministrorum tangere) *nisi Subdiacono*, aut acolytho in Secretario (*legunt alii*: in Secretorio) vasa Dominica.

Can. 28. Bracarensis.

Placuit, ut non liceat cuilibet ex Lectoribus sacra altaris vasa portare, nec aliis: nisi his, qui ab Episcopo Subdiaconi fuerint ordinati.

Can. 66. Martini.

Non oportet Clericos comam nutrire & sic ministrare; sed attonso capite, patentibus auribus, & secundum Aaron talarem vestem induere, ut sint in habitu ornato. *Legunt alii*: in habitu ordinato.

Can. 44. Concilii Carthaginensis IV.

Clericus nec comam nutriat, nec barbam radat.

Can. 45. ejusdem Concilii.

Clericus professionem suam & in habitu, & in incessu probet; & ideo nec vestibus, nec calceamentis decorem quærat.

Can. 29. Concilii Bracarensis I.

Item placuit, ut Lectores in Ecclesia in habitu sæculari ordinati non psallant, neque granos gentili ritu dimittant.

Ex his adparet Martinum Bracarensem, uti diximus, non satis accurate aut verba, aut sententiam Conciliorum descripsisse, sed generatim ex illis quædam composuisse ad disciplinam Ecclesiasticam tradendam, qualem in sua Provincia obtinere exoptabat. De *Granis*, de quibus sermo est in memorato Bracarensi can. mentionem fecit S. Isidorus Hispalensis in lib. 19. Etymolog. cap. 23. scribens fuisse vestes Gothorum peculiares ed pompam adhibitas; quamquam enim illarum figura hodie exprimi difficile possit, tamen generatim agnoscimus fuisse ad ostentationem compositas ex his laudati Isidori verbis: *Nonnulla etiam gentes non solum in vestibus, sed & in corpore aliqua sibi propria quasi insignia vindicant, ut videmus cirros Germanorum, granos, & cinnabar Gothorum &c.*

Canon 7. dist. 24. habetur in cap. 24. Collectionis Martini Bracarensis. Ibi Doviatius etiam retulit canonem 9. Concilii Nicæni cum capite Martini collatum his verbis. *Can. 7. dist. 24.*

Ca-

Caput Martini 24.

Siquis Presbyter, aut Diaconus sine aliqua examinatione ordinati sunt, aut certe, cum discuterentur criminosa peccata confessi sunt (*legunt alii*: Confessi sunt criminosa peccata sua. *Alii*: criminosa peccata sua celaverunt:) aut post ordinationem ab aliis sunt detecti, abjiciantur ex Clero, (*alii legunt* a Clero); similiter vero & de universo ordine Clericorum (*legunt alii* Cleri) servetur: Nam hoc sibi, quod irreprehensibile est, Sancta Catholica defendit Ecclesia.

Canon Concilii Nicæni.

Siqui sine examinatione promoti Presbyteri sunt, & postea examinati, confessi sunt peccata sua; & cum confessi fuissent, contra regulam venientes homines manus eis temere imposuerunt: hos Ecclesiasticus ordo non recipit. In omnibus enim quod irreprehensibile est, defendit Ecclesia. Hunc eundem canonem jam retulerat Gratianus in can. 4. dist. 81.

Can. 1. dist. 27. Depravatus est can. 10. alias 9. Concilii Ancyrani apud Martinum eundem Bracarensem in cap. 39. Collectionis ejusdem. Exhibebo hic etiam utrumque fragmentum, sive Martinianum, sive Ancyranum; licet jam Ancyranum eundem Canonem retulerim, ubi de can. 8. dist. 28.

Canon Martini.

Diaconus, qui eligitur (*legunt alii*: Siquis ad ministerium Diaconatus eligitur) si contestatus (*legunt alii* sicut testatus) fuerit pro accipiendo matrimonio, & dixerit non posse (*alii legunt*: se non posse) in castitate permanere, hic non ordinetur. Quod si in ordinatione tacuerit, & ordinatus fuerit, & postea matrimonium desideraverit, alienus sit a ministerio, & vacet a Clero.

Canon Ancyranus.

Diaconi quicumque, cum ordinantur, si in ipsa ordinatione protestati sunt, dicentes se velle habere uxores, nec posse se continere; hi si postea ad nuptias venerint, maneant in ministerio, propterea quod his Episcopus licentiam dederit. Quicumque sane tacuerunt, & susceperunt manus impositionem professi continentiam, si postea ad nuptias convenerint, a ministerio cessare debebunt.

Nemo sane ex his non videt, quantum ab Ancyrani Concilii sententia distet in hoc can. Martinus Bracarensis, ideo forte sententiam Concilii detorquens, ut alias animadverti, ut Græcorum consuetudines non reciperet apud suos, immo Græcos ipsos canones suarum Provinciarum disciplinæ accommodaret.

Can. 12. dist. 28. Canon 12. dist. 28. habetur in cap. 29. Martini Bracarensis, & quidem eisdem omnino verbis, in quibus animadvertendum est postrema illa: *morienti tamen ei Sacramenta subveniant*, in nonullis quidem Martini exemplaribus ita haberi; in aliis autem legi: *morienti tantum ei Sacramenta subveniant*; & in aliis *subvenient*. Pertinent autem hæc ad Concilium Toletanum I. anni circiter 400. in quo eadem omnino verba habentur, & in fine ita legitur: *morienti tantum ei Sacramentum subveniat.*

Can. 17. dist. 30. In can. 17. dist. 30. habentur duo Martini fragmenta, videlicet caput 57. & 58. collectionis ejusdem, in quibus referuntur tres veterum Conciliorum canones, canon 18. Gangrensis, canon 20. Nicænus, & canon 13. alias 14. Ancyranus.

Canon 57. Martini.

Siquis Presbyter publica pœnitentia a Sacerdote accepta, (*legunt alii*: propter publicam pœnitentiam a Sacerdote acceptam), aut aliqua necessitate die Dominica pro quadam religione jejunaverit, sicut Manichæi, anathema sit. Similiter quia quod ab Apostolis traditum

Canon 18. Gangrensis.

Siquis, tanquam hoc continentiæ convenire judicans, die Dominico jejunaverit, in ejusdem diei contemtum, anathema sit.

Canon 20. Nicænus.

Quoniam sunt in die Dominica quidam ad

tum est canon tenet antiquus, placuit, ut per omnes Dominicas, & per omnes dies Paschæ usque ad Quinquagesimam non prosternant se in oratione humilitatis, sed recto vultu ad Dominum fungantur orationis officio, (*legunt alii:* prostrati, nec humiliati, sed erecto vultu ad Dominum orationum fungantur officio) quia in his diebus gaudium resurrectionis Domini (*legunt alii*: Dominicæ) celebramus.

ad orationem genua flectentes, & in diebus Pentecostes; propterea itaque constitutum est a Sancta Synodo, quoniam consona, & conveniens per omnes Ecclesias custodienda consuetudo est, ut stantes ad orationem Domino vota reddamus.

Canon 58. *Martini*.

Siquis non pro abstinentia, sed pro execratione escarum (*legunt alii*: ab esu carnium) abstinet, placuit sancto Concilio, ut prægustet, & sic, si vult abstinere, abstineat. Si autem spernit, ita ut olera cocta cum carnibus non degustet, iste non obediens, nec suspicionem hæresis a se removens, deponatur ab ordine Clericatus. *Legunt alii*: Clericorum.

Canon 13. alias 14. Ancyranus.

De his, qui in Clero sunt Presbyteri, vel Diaconi, & abstinent se a carnibus: hoc placuit statui, ut non eas tanquam immundas contemnant, sed contingant. A quibus quidem si se abstinere volunt, habeant potestatem, ita tamen, ut siquando cum oleribus coquuntur, eadem tanquam carnibus polluta non judicent, sed ex his cibum assumant, quamvis a carnibus se abstineant. Quod si immundas in tantum eas, & abominabiles judicaverint, ut nec olera, quæ cum carnibus coquuntur, æstiment comedenda, tanquam non consentientes huic regulæ cessare eos oportet, & a ministerio, & ordine suo.

Can. 12. *dist.* 34. Canon 12. dist. 34. habetur apud Martinum Bracarensem in cap. 28. eisdem omnino verbis; pertinet autem ad can. 8. Concilii Neocæsareensis, quem jam suo loco retulimus ad canonem 11. dist. 34.

Can. 17. & 18. *dist.* 34. In canones 17. & 18. dist. 34. referuntur capita 43. & 44. Collectionis Martini, quæ tribuenda sunt Concilio Toletano I. can. 3. & 4. quorum verba cum dissonent a capitibus Martini hic conferenda erunt.

Canon 43. *Martini*.

Lector si viduam alterius uxorem acceperit, in Lectoratu (*legunt alii*: in Lectoris statu) permaneat; aut, si forte necessitas sit, Subdiaconus (*legunt alii*: Diaconus) fiat, nihil autem supra. Similiter & si bigamus fuerit.

Canon 44. *Martini*.

Si Subdiaconus secundam duxerit uxorem, inter Lectores, vel Ostiarios habeatur, ita ut Apostolum non legat.

Canon 3. Toletanus.

Item constituit Sancta Synodus, ut Lector fidelis, si viduam alterius uxorem acceperit, amplius nihil sit.

Canon 4. Toletanus.

Subdiaconus autem defuncta uxore, si uxorem aliam duxerit, ab officio, in quo ordinatus fuerat, removeatur, & habeatur inter Ostiarios, vel Lectores, ita ut Evangelium, & Apostolum non legat.

Can. 12. *dist.* 44. Juvabit hic quoque referre capita 61. & 65. Martini Bracarensis conferenda cum canone 12. Concilii Carthaginensis apud Ivonem parte 6. cap. 256. & cum Concilio Laodiceno can. 55. quæ juncta retulit Gratianus in can. 12. dist. 44.

Canon 61. apud Martinum.

Non liceat Sacerdotes, vel Clericos, sed nec Religiosos Laicos convivia facere de confertis.

Canon 65. apud Martinum.

Non oportet Clericos, vel Laicos Religiosos ante sacram horam diei tertiam inire convivia: neque aliquando Clericos, nisi hymno dicto edere panem, & post cibos gratias Auctori Deo referre.

Canon 55. Laodicenus.

Non oportet ministros Altaris, vel quoslibet Clericos, aut etiam Laicos Christianos ex symbolis, quæ vulgus commissales appellat, convivia celebrare. Hunc can. jam expendimus ad can. 10. dist. 44.

Canon Carthaginensis apud Ivonem.

Non oportet Clericos, vel Laicos Religiosos ante sacram horam diei tertiam inire convivia: neque aliquando Clericos, nisi hymno dicto, Ecclesia panem sumere, & post cibum gratias Auctori Deo referre. Hæc posteriora, quæ ex Concilio Carthaginensi referuntur apud Ivonem, habentur etiam in Capitularibus Regum Francorum, quemadmodum constat ex additione 4. Capitularium cap. 69. in editione Parisiensi anni 1677.

Can. 8. dist. 50. Canon 8. dist. 50. legitur in cap. 26. Martini Bracarensis, qui referendus est ad canonem 17. alias 18. ex iis, qui Apostolici nuncupantur, & ad canonem 21. Ancyrani Concilii. Quoniam vero non tam Martinus a memoratorum Conciliorum verbis recessit, quam Gratianus a Collectione Martini, juvabit etiam hic & caput Martini, & capita Conciliorum describere.

Caput 26. Martini.

Siquis viduam, aut ab alio dimissam duxerit, non admittatur ad Clerum (*legunt alii*: ad Clericatum). Quod si obrepserit, dejiciatur. Similiter si homicidii, aut facto, aut præcepto, aut consilio, aut defensione (*legunt alii*: aut assensione) post baptismum conscius fuerit, & per aliquam subreptionem ad Clericatum venerit, dejiciatur, & in finem vitæ suæ communionem recipiat (*legunt alii*: accipiat, *alii*: non recipiat.)

Canon Apostolicus.

Siquis viduam, & ejectam acceperit, aut meretricem, ancillam, vel aliquam de his, quæ publicis spectaculis mancipantur, non potest esse Episcopus, aut Presbyter, aut Diaconus, aut ex eo numero, qui ministerio sacro deserviunt.

Canon 21. Ancyranus.

Qui volentes homicidium fecerunt, ad pœnitentiam quidem jugiter se submittant, circa autem exitum vitæ communione digni habeantur.

Can. 22. dist. 50. Canon 22. dist. 50. habetur quidem inter capitula Martini Bracarensis num. 17. ubi tamen non omnes Codices prorsus consonant, quorum verba hic referam una cum canone 15. Concilii Ancyrani, quem Martinus describere volebat.

Canon Martini.

Siquis Presbyter, aut Diaconus inventus fuerit aliquid de ministeriis Ecclesiæ (*legunt alii*: de vasis ministerii Ecclesiæ) venumdasse (*alii*: venumdedisse), quia sacrilegium commisit, placuit eum in ordinatione Ecclesiastica non

Canon 15. Ancyranus.

Siqua de rebus Episcopi, cum Episcopus non est, Presbyteri vendiderint, placuit rescisso contractu ad jus Ecclesiasticum revocari. In judicio autem erit Episcopi constitutum, si pretium debeat recipi, nec ne. Propter quod sæpe contingit, distractarum

non haberi. In judicio tamen Episcopi dimittendus est, sive dignus sit, sive indignus, ut in suo recipi debeat gradu (*legunt alii*: dimittendum esse, sive dignus sit, sive indignus: *alii*: sive dignus est, sive indignus, in suum recipi gradum.) Quia multoties hoc ipsum (*legunt alii*: quia multoties pro hoc ipso) quod de Sacrosancto Altario contaminatum est, id in Episcopi (*legunt alii*: Altario intaminaverunt, cum Episcopi) potestate dimissum est.

rum redditus ampliorem summam pro accepto pretio reddi.

Can. 44. dist. 50. In canone 44. dist. 50. eisdem omnino verbis legitur caput 78. Martini Bracarensis, ubi Collector perstrinxit sententiam duorum canonum Concilii Ancyrani. Prior est canon 21 alias 22. his verbis a Doviatio descriptus. " Qui volentes homicidium fecerunt, ad pœnitentiam quidem jugiter se submittant, circa autem exitum vitæ communione digni habeantur. *Posterior est canon 22. alias 23. ibi*: Eos vero, qui non voluntate, sed casu homicidium fecerint, prior quidem regula post septem tantum annorum pœnitentiam communioni sociavit secundum gradus constitutos: hæc vero humana definitio quinquennii tempus tribuit ". Jam hæc eadem retulerat Gratianus in can. 41. dist. 50.

Can. 7. dist. 54. Eisdem etiam verbis refertur in capite 46. Martini Bracarensis canon 7. dist. 54. cujus tamen verba paullo aliter legenda sunt ex can. 10. Concilii Toletani I. ibi: *Clericos, siqui obligati sint, vel pro aquatione, vel de genere alicujus domus non ordinandos, nisi probatæ vitæ fuerint, & patroni consensus accesserit.* Observandum ibi *de genere alicujus domus* illos adpellari, qui ad familiam alicujus pertinebant, videlicet qui vel servi extiterunt, vel ex servis nati, qui tamen ea conditione manumissi fuerunt, ut colonatui Patroni sui tam ipsi, quam eorum filii addicti essent.

Can. 9. dist. 55. Caput 21. Martini Bracarensis, qui exceptus est ex can. 1. Nicæno, refertur apud Gratianum in can. 9. dist. 55. & quidem Nicænum canonem jam suo loco exposui ad can. 7. dist. 55. verum & hic juvabit cum capite Martini conferre, cum præsertim Gratianus non integre Martini editionem sequutus fuerit.

Canon Martini.

Siquis pro ægritudine (*legunt aliqui*: præ ægritudine, *alii*: pro caussa ægritudinis) naturalia a medicis habuerit secta: similiter & qui a barbaris, aut a Dominis stultis fuerint castrati, & moribus digni fuerint visi, hos canon admittit ad Clericatus officium promoveri. Siquis autem sanus, non per disciplinam religionis, & abstinentiæ, sed per abscissionm plasmati a Deo corporis existimans (*legunt alii*: existimat) posse a se carnales concupiscentias amputari, castraverit se, non eum admitti decernimus ad aliquod Clericatus officium. Quod si jam ante fuerit, (*alii legunt*: fuerat) promotus ad Clerum, prohibitus a suo ministerio deponatur.

Canon Nicænus.

Siquis in egritudine vel a Medicis sectus est, vel a barbaris castratus, placuit, ut iste permaneat in Clero. Siqui autem sanus seipsum abscidit, etiamsi est in Clero, cessare debet: & ex hoc nullum talem ordinari. Sicut autem de his, qui vel affectaverunt hæc, vel ausi sunt se ipsos abscindere, hæc, quæ diximus, statuta sunt; ita siqui a barbaris, vel a Dominis suis secti, & probabilis vita sunt, suscipit Ecclesiastica regula ad Clerum.

Can. 8. dist. 63. Can. 8. dist. 63. referendus est ad canones 12., & 13. Concilii Laodiceni, quorum verba perstrinxit Martinus Bracarensis in suo canone 1.

Ca-

Canon Martini.

Non licet (*alii legunt* : non liceat) populo electionem facere eorum, qui ad Sacerdotium promoventur (*legunt alii*: provocantur), sed judicium sit Episcoporum, (*legunt alii*: judicium Episcoporum est) ut ipsi eum, qui ordinandus est, probent, si in sermone, & fide, & in spirituali (*legunt alii* : spiritali) vita edoctus sit.

Canon 13. Laodicenus.

De eo, quod non sit populis concedendum electionem facere eorum, qui altaris ministerio sunt applicandi.

Canon 12. Laodicenus.

Episcopum non oportet præter judicium Metropolitanorum, & finitimorum Episcoporum constitui ad Ecclesiæ Principatum. Non eligantur, nisi quos multo ante notæ probabilis vitæ commendat: & nihilominus, si in sermone fidei, & recta ratione per suam conversationem fuerint probati.

Can. 7. dist. 64. Can. 7. dist. 64. habetur in cap. 2. Collectionis Martini Bracarensis, & quidem eisdem omnino verbis: dummodo adnotemus pro verbo illo *eligantur* in aliquibus editionibus legi: *colligantur*. Siquis contulerit hunc canone 7. cum can. 1. dist. 64. agnoscet statim, fragmentum Martini Bracarensis pertinere ad can. 4. Concilii Nicæni, quem Doviatius ita exhibuit: „ Episcopum „ oportet ab omnibus Episcopis, si fie„ri potest, qui sunt in ejus Provin„cia, ordinari. Si vero hoc difficile „ fuerit, vel aliqua urgente necessita„te, vel itineris longitudine, certe „ tres Episcopi debent in unum esse „ congregati, ita ut etiam ceterorum, „ qui absentes sunt, consensum literis „ teneant, & ita faciant ordinationem. „ Potestas sane, vel confirmatio perti„nebit per singulas Provincias ad Me„tropolitanum Episcopum.

Can. 2. dist 65. Sequitur apud Martinum Bracarensem in capite 3. can. 19. ex Antiochenis, quem tamen paullo aliter idem Martinus interpretatus est. Gratianus Martini ejusdem verba retulit in can. 2. dist. 65., quemadmodum verba Antiocheni Concilii in can. 3. ejusdem distinctionis. Non gravabor tamen utrumque fragmentum hoc in loco conferre cum Doviatio, exhibitis etiam Codicum varietatibus, in quibus Martini fragmentum paullo aliter describi videtur.

Canon Martini.

Non debet ordinari Episcopus absque consilio, & præsentia (*legunt alii:* vel præsentia, *alii*: & præscientia) Metropolitani Episcopi. Adesse autem oportet omnes, qui sunt in Provincia Sacerdotes, quos per suam debet Epistolam Metropolitanus convocare. Et quidem si omnes concurrerint, bene:) *legunt alii*: & si quidem omnes occurrerint, melius.) Si autem hoc difficile fuerit, plures oportet concurrere (*alii*: pluriores oportet occurrere.) Qui autem non convenerint, præsentiam sui per suas Epistolas faciant. Et sic omnium facto consensu, ordinationem Episcopi fieri oportet. Si autem aliter, præter quod a nobis terminatum est, fuerit factum, talem ordinationem nihil valere (*legunt alii:* prævalere) decernimus. Si autem secundum canones ordinatio Episcopi fuerit facta, & aliquis cum malitia (*legunt alii:* si quis cum malitia,

Canon Antiochenus.

Episcopum non ordinandum sine consilio, & præscientia Metropolitani Episcopi: cui melius erit, si ex omni Provincia congregentur Episcopi. Quod si fieri non potest, hi, qui adesse non possunt, propriis literis consensum suum de ipso designent. Et tunc demum post plurimorum sive per præsentiam, sive per literas consensum, sententiæ consona ordinetur. Quod si aliter, quam statutum est, fiat, nihil valere hujusmodi ordinationem. Si vero etiam secundum definitas regulas ordinatio celebratur, contradicant autem aliqui propter proprias domesticas simultates, his contemtis, sententia de eo obtineat plurimorum.

tia: *alii*: & aliquis contra sua malitia: *alii*: & aliquis cum sua malitia) in aliquo contradixerit, plurimorum consensus (*legunt alii*: sensus) obtineat.

Can. 3. dist. 92. Paucis verbis perstrinxit Martinus Bracarensis in cap. 45. suæ Collectionis canonem 15. Concilii Laodiceni, qui ita exprimendus erat: „ Non licere præter canonicos psaltes, idest, qui regulariter cantores existunt, quique pulpitum ascendunt, & de Codice legunt, alium quemlibet in Ecclesia psallere. Gratianus verba Martini Bracarensis retulit in can. 3. dist. 92.

In can. 4. dist. 92. habetur caput 10. Martini Bracarensis, quod pertinet ad can. 18. Concilii Antiocheni, sive can. 5. eadem dist. 92. apud Gratianum Doviatius ita utrumque fragmentum contulit.

Canon Martini.

Siquis Episcopus ordinatus per contentionem populi, (*legunt alii*: pro contentione populi), aut pro aliqua alia ratione, & non pro sua culpa, in Parochiam (*legunt alii*: in Parochia) quæ ei fuerit data, non ierit (*legunt alii*: non læsit (hunc oportet honorem Sacerdotii (*legunt alii* ordinem Sacerdotum) tantummodo contingere, (*alii* continere) ita, ut de rebus Ecclesiæ, in quam convenit, nihil sibi præsumat. Sustineat autem, quid de eo sanctum Concilium judicare voluerit.

Canon Antiochenus.

Siquis Episcopus ordinatus non abierit in Parochiam, cui ordinatus est; si non suo vitio, sed plebis forsitan contradictione: hic honorem susceptum retinere debebit, & Sacerdotio fungi: ita ut nihil molestiæ afferat Ecclesiæ illi, in quam fuerat constitutus. Expectare autem eum oportet Provinciæ plenam Synodum, donec de eo, quod competit, statuatur.

Can. 9. dist. 92. Caput 63. Martini Bracarensis eisdem omnino verbis refertur apud Gratianum in can. 9. dist. 92.; referendum autem est ad Concilium Toletanum I. can. 5., cujus hæc sententia est: „ Presbyter, vel Diaconus, vel Subdiaconus, vel quilibet Ecclesiæ deputatus Clericus, si intra civitatem non fuerit, vel in loco, in quo Ecclesia est, aut vico, aut villa, & ad Ecclesiam ad Sacrificium quotidianum non accesserit, Clericus non habeatur, si castigatus per satisfactionem veniam ab Episcopo noluerit promereri. “ Ex his adparet editionem illam Codicis Martini, in qua in dicto capite 63. habetur *psallendi Sacrificium*, anteferendum esse aliis Codicibus, in quibus legitur *psallendi officium*; priora enim verba magis convenire videntur Toletano Concilio, ex quo Martini canon depromtus fuerat.

Can. 11. dist. 95. ca. 124. de cons. dist. 4. Quod Gratianus retulit in can. 11. dist. 95., repetiit in can. 124. de cons. dist. 4., ubi tria Martini Bracarensis capita descripta sunt, videlicet 51., 52., & 53., quæ pertinent ad Concilium Toletanum I. can. 20., & ad Concilium Laodicenum can. 56. Dabo hujusmodi capita invicem etiam conferenda.

Canon 51. Martini.

Omni tempore Episcopo (*legunt alii*: Episcopis) liceat chrisma conficere, & per suas Diœceses destinare, ita ut ad dirigendum chrisma Diaconus, aut Subdiaconus ante diem Paschæ de singulis Ecclesiis ad Episcopum destinetur.

Canon 52. Martini.

Presbyter præsente Episcopo non signet infantes, nisi forte ab Episcopo fuerit illi præceptum.

Canon 20. Concilii Toletani I.

Placuit ex hac die nullum alium, nisi Episcopum chrisma conficere, & per Diœcesim destinare, ita ut de singulis Ecclesiis ad Episcopum ante diem Paschæ Diaconi destinentur, aut Subdiaconi, qui confectum chrisma ab Episcopo, destinatum ad diem Paschæ possint ad tempus deferre. Episcopus sane certum est, quod omni tempore possit chrisma conficere. Sine conscientia autem Episcopi nihil penitus Presbyteri agere præsumant.

Canon Idem

Canon 53. Martini.

Non liceat Presbytero, prius Episcopo (*legunt alii*: prius ab Episcopo) introire in baptisterium, sed cum Episcopo, nisi forte aut absens fuerit, aut ægrotus.

Idem canon 20. sub finem.

Statutum vero est Diaconum non chrismare, sed Presbyterum absente Episcopo; præsente vero non, nisi ab Episcopo fuerit præceptum.

Canon 56. Laodicenus.

Non oportet Presbyteros ante ingressum Episcopi ingredi Ecclesiam, & sedere in tribunalibus; sed cum Episcopo ingredi; nisi forte aut ægrotet Episcopus, aut in peregrinationis commodo eum abesse constiterit.

Can. 67. cau. 1. qu. 1. Quod nomine Concilii Laodiceni retulerat Gratianus in can. 66. cau. 1. qu. 1., idipsum retulit nomine Concilii Martini Papæ in canone sequenti, sive 67. Sane Martinus Bracarensis eisdem verbis, quæ apud Gratianum habentur, perstrinxerat can. 32., & 38. Laodicenos. Ita autem legitur in ipsomet Laodiceno Concilio can. 32. „ Non oportet hæreticorum benedictiones accipere, quoniam maledictiones magis sunt, quam benedictiones; *& can.* 38. Non oportet cum hæreticis, vel schismaticis orare.

Can. 22. cau. 1. q. 7. In can. 22. cau. 1. qu. 7. habemus integrum caput 36. Martini Bracarensis, in cujus tamen Codicibus non consona ubique sunt postrema verba; etsi enim in vulgatis legatur: *si in aliqua hæresis opinione fuerint nominati*, legunt tamen alii: *si in aliquam hæresis opinionem fuerint nominati*. Doviatius refert hunc canonem ad Concilium Nicænum cap. 8. ibi: „ Siqui voluerint venire ad Ecclesiam Catholicam ex Novatianis, placuit sancto Concilio, ut ordinentur, & sic maneant in Clero. Ante omnia autem hanc habeant confessionem, quam per Scripturam exigi oportet, ut fateantur, se communi consensu Catholicæ Ecclesiæ statuta observaturos. " Hunc canonem jam expendimus ad can. 8. cau. 1. q. 7. Huc quoque referri possent Decreta Leonis Magni a Dionysio Exiguo edita cap. 14. cujus fragmenta habemus in can. 42., & 112. cau. 1. q. 1., cap. 21. cau. 1. q. 7., & in can. 1. dist. 86.

Can. 2. cau. 6. qu. 4. Eisdem omnino verbis descriptum est in can. 2. cau. 6. qu. 4. caput 13. Martini Bracarensis; non tamen cum illo eisdem verbis consonare videtur can. 14. Antiochenus, ad quem referendum est. Ita exhibet Doviatius: „ Siquis Episcopus de aliquibus causis criminalibus in judicio Episcoporum fuerit accusatus, contingat autem de ipsis Episcopis Provinciæ, qui convenerunt, diversas habere sententias; & alios quidem innocentem eum pronunciare, alios reum; propter hujusmodi itaque controversiam amputandam, placuit Sanctæ Synodo Metropolitanum Episcopum alterius Provinciæ vicinæ advocari, & aliquantos cum eo Episcopos alios. Qui pariter residentes, quicumque fuerint, dirimant quæstionem, propter hoc, ut firmum sit judicium, quod ab unius Provinciæ Episcopis fuerit promulgatum. " De hoc canone jam egimus ad can. 1. cau. 6. qu. 4.

Can. 4. cau. 8. qu. 1. Quod Gratianus jam ex Concilio Antiocheno in can. 3. cau. 8. qu. 1., retulit ipse in can. 4. cau. 8. qu. 1. ex Concilio Martini Papæ; & quidem verba can. 4. consonant cum capite 8. Martini Bracarensis, quod Doviatius retulit ad can. 23. Antiochenum his verbis: „ Episcopum non debere tanquam successorem sibi futurum constituere alterum, quamvis circa vicina mortis habeatur. Quod si tale aliquid factum fuerit, irrita sit hujusmodi ordinatio. Custodire autem debet Ecclesiastica constituta, quæ ita se continent, non posse aliter Episcopum fieri, nisi in Concilio, & cum consensu Episcoporum, eorum dumtaxat, qui post obitum ejus, qui præcessit, habuerint potestatem eum, qui dignus fuerit, provehendi.

Can. 1. cau. 9. qu. 3. Ad Concilium quoque Antiochenum can. 9. referendus est can. 1. cau. 9. q. 3. fur-

3. rursum expositus a Gratiano in can. 2. eadem causa, & quæstione. Revera habetur ille in cap. 4. collectionis Martini Bracarensis, sed his verbis: „ Per „ singulas Provincias oportet Episcopos „ (*legunt alii*: Episcopum) cognoscere Primatum Metropolitani Episcopi „ (*legunt alii*: cognoscere Metropolitanum Episcopum), & ipsum Primatus curam suscipere; nihil autem „ agere reliquos Episcopos præter eum, „ secundum quod antiquitus a Patribus nostris constitutum continetur in „ canone. Propter quod & Metropolitanus Episcopus nihil sibi præsumtive „ (*legunt alii*: nihil præsumtione) „ assumat absque consilio ceterorum." De can. 9. Antiocheno nihil est, quod adjiciam, postquam & suo loco eum exposuerim, & Gratianus ipse immediate eundem adnexuerit, & Romani Correctores eodem in loco ad Græcorum exemplarium fidem exegerint.

Can. 7. cau. 10. qu. 2.

Item pertinet can. 7. cau. 10. qu. 2. ad can. 25. Concilii Antiocheni, quem Gratianus deinde retulit in can. 23. cau. 12. qu. 1. Non omnes Martini editiones invicem consonant, neque cum ipso Antiocheno canone; propterea hic utrumque fragmentum cum Doviatio exhibebo.

Canon Martini.

Episcopus habeat potestatem in rebus Ecclesiæ, ut dispenset necessitatem habentibus cum omni reverentia, & timore Dei. Participare etiam eum oportet, quæ necessaria sunt: si tamen ipse, aut qui cum eo sunt fratres, indiguerint aliquo, (*alii legunt*: aliquid) ut necessitatem nullo modo patiantur secundum Sanctum Apostolum dicentem: victu & tegumento his contenti sumus. Si autem res Ecclesiasticas Episcopus (*legunt alii*: Episcopi) in suas voluntates usurpare voluerit, (*legunt alii*: voluerint) & loca Ecclesiæ, (*legunt alii*: & lucra Ecclesiæ) & fructus agrorum (*legunt alii*: vel, *alii*: velut fructus agrorum) non cum Presbyterorum, vel Diaconorum consilio contaminaverit (*legunt alii*: intaminaverit, aut fratribus, aut quibuscumque propinquis suis dederit potestatem, ut per eos latenter lædantur res Ecclesiæ; hunc oportet obnoxium (*legunt alii*: hos oportet obnoxios) esse Concilio: Similiter si Episcopus (*legunt alii*: Sin aliter Episcopus, *alii*: similiter id si Episcopus, *alii*: sin autem Episcopus), vel qui cum eo sunt Presbyteri, aut Diaconi accusentur, quia quæ vel ex redditu, vel ex quolibet actu Ecclesiæ veniunt, in sinus suos colligunt, & pauperes (*legunt alii*: pauperibus) fraudant, & fame conficiunt (*legunt alii*: conficiuntur), hos corripi (*legunt alii*: hoc enim corripi) oportet, secundum quod ordinatum fuerit a sancto Concilio.

Canon Antiochenus.

Episcopum habere oportet rerum Ecclesiasticarum potestatem, ad dispensandum omnibus indigentibus cum omni timore, & reverentia Dei: ipsum quoque ex eis percipere, atque uti debere, quibus indiget (si tamen indiget) vel ad suas necessarias expensas, vel fratrum, qui apud eum hospitalitatis gratia morantur: ut nulla ex parte per inopiam defraudentur secundum Apostolum dicentem habentes victum quotidianum, & tegumentum corporis, his contenti simus. Quod si his minime contentus, atque sufficiens transferat in necessitates Ecclesiasticas res, vel commoda qualibet Ecclesia, aut agrorum Ecclesiasticorum fructus sine conscientia Presbyterorum apud se redigat, & domesticis suis, vel etiam affinibus, aut fratribus, aut filiis earum rerum tribuat potestatem, ut per eorum secretam diligentiam Ecclesiastici lædi videantur; reatum hunc, qui hujusmodi est, apud Metropolitanum Provinciæ præstare debebit. Quod si taliter reprehendatur Episcopus, vel hi, qui cum ipso sunt, Presbyteri, quod dicantur hæc, quæ ad Ecclesiam pertinent, sive de agris, sive de aliis quibuscumque Ecclesiasticis, causis eos sibimet usurpare, pauperes vero necessitate, & penuria opprimi; atque ex hoc ipso non solum Ecclesiasticæ rationi, verum etiam dispensatoribus ejus maledicta reprehensio augeatur. Hunc enim correctionem oportet mereri, id quoque condecet Sancta Synodo cognoscente.

Can. 8. cau. 10. qu. 2.

Can. 8. cau. 10. qu. 2. idem omnino est cum cap. 14. Martini Bracarensis, dummodo animadvertatur Codicum varietas, quam jam recte observaverunt Correctores Romani in illis verbis *in suo Clero*, pro quibus alii Codices habent:

bent: *inscio Clero*. Doviatius hunc Martini Bracarensis canonem retulit ad canones duos Carthaginensium Conciliorum; & primo ad can. 32. Concilii Carthaginensis IV. ibi: „ Irrita erit Episcoporum donatio, vel venditio, vel „ commutatio rei Ecclesiasticæ absque „ conniventia, & subscriptione Clericorum. *Deinde ad can. 4. Concilii* „ *Carthaginensis V. ibi*: Placuit etiam, „ ut rem Ecclesiæ nemo vendat. Quod „ si aliqua necessitas cogit, hanc insinuandam esse Primati Provinciæ, ut „ cum statuto numero Episcoporum, „ utrum faciendum sit, arbitretur. Quod „ si tanta urget necessitas Ecclesiæ, ut „ non possit ante consulere, saltem post „ factum, curiositatem habeat & vicinis Episcopis hoc ante indicare, & „ ad Concilium referre eas Ecclesiæ necessitates: Quod si non fecerit, reus „ Concilii venditor teneatur.

Quod Gratianus retulit nomine Concilii Antiocheni can. 4. in can. 6. cau. 11. q. 3., inscripsit deinde Concilio Martini Papæ in can. 7. sequenti. Doviatius ita descripsit caput 37. Martini Bracarensis una cum varietate Codicum, & collatione canonis Antiocheni.

Can. 7. cau. 11. qu. 3.

Canon Martini.

Siquis Episcopus in Concilio (*alii legunt*: a Concilio) excommunicatus fuerit, sive Presbyter, aut Diaconus a suo Episcopo, & post excommunicationem præsumserit sive Episcopus ille, aut Presbyter, vel Diaconus facere oblationem, vel matutinum, aut vespertinum sacrificium, quasi in officio suo agere, sicut prius: non liceat ei, nec in alio Concilio spem restitutionis habere, nec ultra reconciliari (*legunt alii*: recolligi), sed etiam eos, qui ei communicaverint, omnes ab Ecclesia respui: maxime eos, qui sciebant eum esse dejectum (*legunt alii*: deletum) si autem permanserit turbans, & concitans Ecclesiam per forasticam (*legunt alii* forinsecam) potestatem, oportet eum, sicut seditionarium ab omni plebe expelli: *legunt alii*: compelli.

Canon Antiochenus.

Siquis Episcopus a Synodo fuerit depositus, vel Presbyter, vel Diaconus a proprio Episcopo condemnatus, & præsumserit Sacerdotii, seu sacri ministerii quidpiam, non ei amplius liceat neque in alia Synodo spem restitutionis habere; neque assertionis alicujus locum: sed & communicantes ei abjici omnes ab Ecclesia; & maxime si, postquam cognoverint sententiam adversus eum fuisse prolatam, contumaciter communicaverunt.

Can. 20. cau. 12. qu. 1.

Canon 20. cau. 12. qu. 1. referendus est ad caput 15. collectionis Martini Bracarensis, nec non ad Canonem 24. Concilii Antiocheni. Sed nec Gratianus Martini Bracarensis verba retulit, nec Martinus ipse verba Concilii Antiocheni, quæ propterea juvabit hic integra describere.

Canon Martini.

Manifesta autem debent esse, quæ ad Ecclesiam pertinent in conscientia eorum, qui circa Episcopos sunt, Presbyteri, & Diaconi (*legunt alii*: Presbyter, & Diaconus), ut hi omnes sciant, quæ sunt Ecclesiæ propria, ut si Episcopi contigerit transitus, eos nihil latere possit ex his, quæ ad Ecclesiam pertinent: ut nullo modo possint minui, & perire; neque res propriæ Episcopi debent importunitatem pro rebus Ecclesiæ pati. Dignum vero, & justum est apud Deum, & homines, ut ea,

Canon Antiochenus ex Dionysio Exiguo.

Manifesta vero sint, quæ pertinere videntur ad Ecclesiam cum notitia Presbyterorum, & Diaconorum, qui circa ipsum sunt, ita ut agnoscunt, nec ignorent, quæ sint Ecclesiæ propria, nec eos aliquid lateat; ut si contigerit Episcopum migrare de sæculo certis existentibus rebus, quæ sunt Ecclesiæ, nec ipsa collapsa depereant, nec quæ propria probantur Episcopi sub occasione rerum pervadantur Ecclesiæ. Justum namque, & acceptum est coram Deo, & hominibus, ut sua Episcopus, quibus voluerit, derelinquat, & quæ Ecclesiæ sunt,

ea, quæ Episcopi propria sunt, cui voluerit, derelinquat; & quæ Ecclesiæ sunt, eidem conserventur Ecclesiæ, ut nec Ecclesia patiatur damnum, neque Episcopus pro rebus Ecclesiæ in suis proscribatur; nec post ejus obitum in causas incidant, qui ad eum pertinent, nec ipse maledictum incidere videatur: *legunt alii*: & neque Ecclesiam perpeti damnum, neque Episcopum pro rebus Ecclesiæ condemnari, aut post ejus obitum in causas, quæ ad eum non pertinent, aut in maledictum incidere.

sunt, eidem conserventur Ecclesia, ut nec Ecclesia aliquod patiatur incommodum, nec Episcopus sub occasione proscribatur Ecclesia, & in causas incidant, qui ad eum pertinent, & ipse post obitum maledictionibus ingravetur.

Can. 4. cau. 14. qu. 4.

Can. 4. cau. 14. qu. 4. referendus est ad Canon. 17. Concilii Nicæni, quem duobus in locis juxta diversas interpretationes retulit Gratianus, videlicet tum in Can. 8. cau. 14. qu. 4., tum in Can. 2. dist. 47. Martinus Bracarensis illum habet in Can. 62., in quo tamen non omnes Codices consonant. Vulgata editio hæc habet: *siquis oblitus* (legunt alii ex vetustis Codicibus MSS.:,, Siquis ,, Clericus oblitus) timorem Domini, ,, & sanctam Scripturam, quæ dicit ,, (*legunt alii*: & sanctarum Scripturarum, quæ dicunt) pecuniam suam ,, non dicit ad usuram, post hanc cognitionem magni Concilii (*legunt* ,, *alii*: agnitionem sancti Concilii) fœ,, neraverit, & centesimas exegerit; ,, aut ex quolibet negotio turpe lucrum ,, (*legunt alii*: turpia lucra: *alii*: ne,, gotia turpis lucri) quæsierit, aut ,, (*legunt alii*: &) per diversas spe,, cies, vini, vel frugis, vel cujuslibet ,, rei emendo, vel vendendo aliqua in,, crementa susceperit, depositus de gra,, du suo, alienus habeatur a Clero.

Can. 4. cau. 15. qu. 8.

In Capite 25. Martinus Bracarensis referre voluit Can. 9., & 10. Concilii Neocæsariensis. Sed quemadmodum Martinus a Neocæsariensi Concilio recessit, ita Gratianus nec eadem omnino Martini verba descripsit in Can. 4. cau. 15. qu. 8. Ita singula describam cum Doviatio.

Canon Martini.

Siquis Presbyter ante ordinationem peccatum confessus fuerit, quod antea erraverit (*legunt alii*: quia antea erravit) non offerat: sed tantum pro religione nomen Presbyteri portet. Si autem non ipse confessus, sed ab alio publice fuerit convictus, nec hoc ipsum (*legunt alii*: nec non hoc ipsum) habeat potestatem, ut nomen Presbyteri portet. Similiter & de Diaconibus observandum est, ut si ipsi confessi fuerint, ordinem Subdiaconatus accipiant.

Can. 9. Neocæsariensis.

Qui admiserit corporale peccatum, & hic postea Presbyter ordinatus est, si confessus sit, quod ante ordinationem peccaverit, non quidem offerat, maneat autem in aliis officiis, propter ejus studii utilitatem. Nam cetera peccata censuerunt plurimi etiam ordinatione privari. Quod si de his non fuerit confessus: nec ab aliquibus potest manifeste convinci, huic ipsi de se potestas est committenda.

Canon 10. Neocæsariensis.

Similiter & Diaconus, si in eodem culpa genere fuerit involutus, sese a ministerio cohibebit.

Can. 38. cau. 17. qu. 4.

Idem Doviatius, qui Ca. 47. Martini Bracarensis retulit ad Can. 3. Concilii Gangrensis, retulit collationis causa eadem verba Gratiani, quæ leguntur in Can. 37. cau. 17. qu. 4., ad quæ facile unusquisque exigere poterit Can. 38. immediate sequentem Concilio Martini Papæ adscriptum.

Can. 5. cau. 21. qu. 5.

Romani Correctores ad Can. 5. cau. 21. qu. 5. Jam observaverunt Canonem 25. Martini Bracarensis ibidem relatum referri debere ad Canonem 2. Concilii Antiocheni, sive ad Canonem 2. cau. 21. qu. 5. Tantum hoc in loco observabo verba illa: *importans se palatio* non in omnibus Martini Codicibus legi,

cum

cum in aliquibus ita habeatur : *importunans se palatio*.

Can. 3. cau. 26. qu. 5.

Jungendi simul sunt duo Gratianea fragmenta, quæ ex Martino Bracarensi retulit Gratianus in Can. 3. cau. 26. qu. 5., & in Can. 13. cau. 26. q. 7., Doviatius hoc modo describenda putavit, & ad meliores Codices exigenda.

Can. 13. cau. 26. qu. 7.

Can. 71. Martini.
Apud Gratianum in d. can. 3. vers. Siquis.

Siquis Paganorum consuetudinem sequens divinos, & sortilegos in domum suam introduxerit, quasi ut malum foras mittant, aut (*legunt alii :* ut) maleficia inveniant, vel lustrationes Paganorum faciant, quinque annis pœnitentiam agat.

Can. 23. Concilii Ancyrani.

Qui auguria, vel auspicia, vel divinationes quaslibet secundum morem Gentilium observant, aut in domus suas hujusmodi homines introducunt in exquirendis aliquibus arte malefica, aut domos lustrant, confessi quinquennio pœnitentiam agant secundum antiquas regulas constitutas.

Canon 72. Martini.
In dicto can. 3. principio.

Non liceat Christianis tenere traditiones Gentilium, & observare, vel colere elementa, aut lunæ, aut stellarum cursus, aut inanem signorum fallaciam pro domo facienda, aut propter segetes, vel arbores plantandas, vel conjugia socianda (*alii legunt* : facienda), scriptum est enim : omnia quæ facitis, aut in verbo, aut in opere, omnia in nomine Domini nostri Jesu Christi facite, gratias agentes Deo.

Can. 20. Concilii Bracarensis.
Apud Ivonem parte 11. cap. 140.

Non liceat Christianis tenere traditiones Gentilium, & observare, vel colere elementa, aut lunam, aut stellarum cursum, & inanem signorum fallaciam considerare pro domo facienda, & ad conjugia socianda : scriptum est enim : omnia quacumque facitis in verbo, aut in opere, in nomine Domini nostri Jesu Christi facite, gratias agentes Deo. Siquis autem fecerit, severissime corripiatur, & canonice pœniteat.

Canon 73. Martini.
In dicto can. 13. cau. 26. q. 7.

Non liceat iniquas observantias agere Kalendarum, & ociis vacare gentilibus, neque lauro, aut viriditate arborum cingere domos. Omnis enim hæc observatio Paganismi est.

Canon 39. Laodicenus.

Non oportet cum Paganis festa celebrare, & impietatibus eorum habere societatem.

Can. 22. Concil. Turonensis II.

Enimvero quoniam cognovimus nonnullos inveniri sequipedas erroris antiqui, qui Kalendas Januarii colunt, cum Janus homo Gentilis, fuerit Rex quidem, sed Deus esse non potuit. Quisquis ergo unum Deum Patrem regnantem cum Filio, & Spiritu S. credit, certe hic non potest integer christianus dici, qui aliqua de gentilitate custodit &c.

Canon 74. Martini.
In dicto can. 3. vers. nec in collectionibus.

Non liceat in herbarum collectionibus, quæ medicinales sunt, aliquas observationes, aut incantationes attendere, nisi tantum cum Symbolo Divino, & oratione Dominica, ut tantum Deus Creator omnium, & Dominus honoretur.

Concilii Bracarensis Canon 21.
Apud Ivonem parte 11. cap. 47.

Non licet in collectione herbarum medicinalium aliquas observationes, vel incantationes observare, nisi tantum cum Symbolo Divino, & oratione Dominica, ut Deus, & Dominus noster honoretur.

Canon 75. Martini.
In dicto can. 3. vers. ultimo.

Non liceat mulieres Christianas aliquam vanitatem in suis lanificiis observare, sed Deum invocent adjutorem, qui in eis sapientiam texendi donavit: *legit Antonius Augustinus*: donabit.

Concilii Bracarensis Canon 11.
Apud Ivonem parte 11. parte 46.

Non liceat mulieres christianas vanitatem in suis lanificiis observare, sed Deum invocent adjutorem, qui eis sapientiam texendi donavit.

Ita ad meliorum Codicum fidem exegit, restituitque Doviatius Martini Bracarensis fragmenta; verum in his arbitror non satis fuisse, quod attinet ad capita 72. 74., & 75., exhibere Concilium Bracarense, quale refertur apud Ivonem. Illud est Concilium Bracarense idem, quod laudavit in lib. 2. de Eccles. disciplinis Cap. 366. 367., & 368., & Halitgarius lib. 4. cap. 26., & Hincmarus de divortio Lotharii in respons. ad interrogat. 17. Nemo tamen non videt ab omnibus hisce Collectoribus nomine Concilii Bracarensis non aliud designari, quam collectionem Martini Bracarensis. Forte enim collectio hæc Martini a veteribus adjecta fuerat ad calcem Concilii Bracarensis II., ejusdem Martini Bracarensis Antistitis auctoritate celebrati. Itaque Martinus Bracarensis in hisce locis, meo judicio, non alium Conciliorum Canonem videtur expressisse, quam Canonem 22. Concilii Turonensis II. anni 567., in quo hæc leguntur: „Quoniam cognovimus „nullos inveniri sequipedas erroris an„tiqui, qui Kalendas Januarii colunt, „cum Janus homo gentilis fuerit, Rex „quidem, sed Deus esse non potuit... „Contestamur illam sollicitudinem tam „Pastores, quam Presbyteros gerere, „ut quemcumque in hac fatuitate per„sistere viderint, vel ad nescio quas „petras, aut arbores, aut ad fontes „designata loca gentilium perpetrare, „quæ ad Ecclesiæ rationem non perti„nent, eos ab Ecclesia Sancta auctori„tate repellant, nec participare san„cto altario permittant, qui gentilium „observationes custodiunt." Itaque ex his Turonensis Concilii verbis Martinus Bracarensis suam collectionem adaugere studens latius Turonensium Patrum sententiam explicavit; atque ex eo percipimus, quid in Cap. 74. Martini significent ea verba: *nisi tantum cum symbolo Divino, & oratione Dominica*; hæc enim referenda sunt ad illa verba Turonensis Canonis: *quæ ad Ecclesiæ rationem non pertinent*; cum enim Turonenses Patres prohibuissent Christianis, ne prope fontes, aut sylvas, aut lapides aliquid religionis caussa peragerent, nisi quod ab Ecclesia probatum esset (id enim significant ea verba: *quæ ad Ecclesiæ rationem non pertinent*), Martinus Bracarensis ita explicavit, ut prohibitum sit, *incantationes attendere, nisi tantum cum symbolo Divino, & oratione Dominica*. Quod autem in eisdem Martini capitibus dicitur de Kalendis Januarii, perspicuum est pertinere ad ludricas quasdam observationes, & improbos ludos, qui solebant celebrari Januariis Kalendis; in illis enim homines liberius debacchantes mutorum animalium formam assumentes, eorundem lasciviam publice licentius imitabantur, quod Sancti Patres, imo & Christiani Imperatores postea detestati sunt, quemadmodum unusquisque agnoscere potest ex homiliis veterum Patrum, præsertim homilia de Kalendis Januarii Maximi Taurinensis, ex Synodo Autissiodorensi Aunacharii, Epistola Zachariæ ad Bonifacium, quæ est 142. inter Bonifacianas, & ex Edicto Karlomanni initio lib. 5. Capitularium. Atque ut has celebrationes superstitiosas Kalendarum Januariarum magis magisque averterent, curarunt Sancti Patres, ut dies ille Kalendarum sacra quadam, ac venerabili solemnitate dedicaretur, quod fecerunt celebrantes eo die Domini Nostri Circumcisionem, quo ea saltem ratione fideles ad Templa potius urgerent, & divinis mysteriis occuparent. Sed ex plurimorum licentia effugium aliud quæsitum est, ut vice Kalendarum Januariarum, quas ob Redemtoris mysteria profanare non audebant, in sequentes dies liberam vivendi methodum differrent, unde etiam in præsens profanas Bacchanalium celebritates remanere eruditi omnes observant.

Canon 6. cau. 26. qu. 6. habetur in capite 82. Collectionis ejusdem Martini; Patet autem illum referendum esse ad ca-

Can. 6. cau. 26. qu. 6.

canonem 12. Concilii Nicæni, cujus verba videre unusquisque potest in can. 9. eadem causa, & quæstione, atque illa cum capite Martini conferre.

Can. 8. cau. 27. qu. 1.

Canon 8. cau. 27. qu. 1. non extat apud Martinum Bracarensem, sed potius in Concilio Triburiensi anni 895. can. 25. ubi pro illis Gratiani verbis: *Nos autem auctoritate Patrum suffulti in hoc sancto Concilio sancimus*, ita legitur: *qua auctoritate paterna suffulti sententia in hoc sacro conventu sancimus, & libere judicamus, &c.* Ibidem Triburienses Patres commemorant Decretum Gelasii Papæ, quod refert Gratianus in can. 42. cau. 27. qu. 1. de quo agemus suo loco. Ceterum exinde constat apud veteres intercessisse discrimen inter virgines, & viduas, ut virgines consecrarentur ab Episcopo, qui velum Episcopali benedictione consecratum eisdem imponebat: viduæ vero propria sponte velum non consecratum assumerent, quod & jam superius animadverti. Forte inquiret quispiam, quomodo contingere potuerit, ut Triburiensis Concilii canon tributus fuerit Martino Bracarensi, sive cum hac inscriptione laudatus: *ex Concilio Martini Papa*. En verosimilem, juxta quod suspicor, rationem. Burchardus, & Ivo hoc idem fragmentum retulerunt hac inscriptione: *ex Concilio Moguntino cap.* 6. atque his Collectoribus licuit canonem Triburiensem Concilio Moguntino adscribere; cum enim Triburia, ex qua Triburiense Concilium dicitur, Villa Regia esset prope Moguntiam sita, videbatur Triburiense idem Concilium *Moguntini* nomine appellari posse accepto nomine ex Civitate, cui Regia Villa adhærebat. Gratianus pro nomine *Concilii Moguntini* legit: *Concilii Martini*; vel quod errori occasionem dederit vocum similitudo, vel quod breviata esset Burchardi, aut Ivonis inscriptio hoc modo: *Ex Concilio Martini*, quod scribenti idem sonabat, ac *ex Concilio Moguntino*, legenti vero Gratiano visum est idem ac *ex Concilio Martini*; item ex illis sequentibus: *cap.* 6. facile scribi potuit *Papa*, unde redditum est; *ex Concilio Martini Papa*. Hæc non inverosimilia illis videbuntur, qui aliquo modo sunt in veterum MSS. lectione versati.

Can. 26. cau. 27. qu. 1.

Quod Gratianus retulit in can. 26. cau. 27. qu. 1. legimus apud Martinum Bracarensem in cap. 30. quod referendum esse ad canonem 19. Concilii Toletani I. Doviatius animadvertit. En utriusque can. verba:

Canon Martini.

De filia Episcopi, vel Presbyteri, sive Diaconi, si devota fuerit (*legunt alii*: si Deo devota fuerit), & maritum duxerit, si eam pater, vel mater in affectum receperint, a communione habeantur alieni. Pater vero causas in Concilio se noverit præstaturum: Mulier vero non admittatur ad communionem, nisi marito defuncto egerit pœnitentiam. Sin autem vivente eo recesserit (*legunt alii*: secesserit), & pœnituerit, vel petierit (*legunt alii*, & petierit) communionem, in ultimo vitæ deficiens accipiat communionem (*legunt alii*: & pœnituerit, communionem in ultimo fine vitæ deficiens accipiat.)

Canon Toletanus.

Episcopi, sive Presbyteri, sive Diaconi filia, si devota fuerit, & peccaverit, & maritum duxerit, si eam pater, vel mater in affectum receperit, a communione habeantur alieni: Pater vero causas in Concilio se noverit præstaturum. Mulier autem non admittatur ad communionem, nisi marito defuncto egerit pœnitentiam. Si autem vivente eo secesserit, & pœnituerit, nullo modo, nisi vita deficiens, accipiat communionem.

Can. 9. cau. 32. qu. 7.

In can. 9. cau. 32. qu. 7. Gratianus perperam descripsit caput 80. Martini Bracarensis, quod præterea referendum est ad canonem 3. Concilii Neocæsareensis hoc modo:

Canon Martini.

Siquis multis nuptiis fuerit copulatus, pœnitentiam agat. Conversatio autem, (*le-*

Canon Neocæsareensis.

De his, qui frequenter uxores ducunt, & de his, quæ sæpius nubunt, tempus qui-

(*legunt alii*, conversio), & fides pœnitentis compendiat tempus, (*legunt alii*, compendit tempus).

quidem his manifestum constitutum est: sed conversatio, & fides eorum tempus abbreviat.

Can. 9. cau. 33. qu. 4.

Canon 9. cau. 33. qu. 4. exhibet canonem 48. Collectionis Martini Bracarensis; qui referendus est ad can. 51. & 52. Concilii Laodiceni; etenim in can. 51. hæc leguntur. *Non oportet in Quadragesima martyrum natalitia celebrari, sed eorum in Sabbato, & Dominica tantum memoriam fieri;* & in can. 52. *Non oportet in Quadragesima aut nuptias, vel qualibet natalitia celebrare.* Hæc verba jam paullo antea Gratianus idem retulerat in can. 8. cau. 33. q. 4.

Can. 29. de conf. dist. 1.

Canon 29. de conf. dist. 1. legitur in capitibus 68. & 69. Martini Bracarensis, quæ tamen huc usque vix ad suos fontes reducere potuerunt Viri Eruditi. Referam hic, quomodo Doviatius ea contulerit.

Canon Martini 68.
Qui postremus est in priore parte collectionis.

Non oportet Clericos ignaros, & præsumtores super monumenta in campum mysteria (*legunt alii* ministeria) portare, aut distribuere Sacramenta; sed aut in Ecclesia, aut in Basilica, ubi Martyrum reliquiæ sunt depositæ, ibi pro defunctis oblationem offerri. *Legunt alii*: ubi pro defunctis oblationes offerri solent.

Canon Martini 69.
Qui primus est in posteriore parte collectionis.

Non liceat Christianis prandia ad defunctorum sepulcra deferre, & sacrificare mortuis. *Legunt alii*: & sacrificare de re mortuorum.

Ex Conc. can. qui refertur
Capitularium lib. 6. num. 198.

Ut nullus Presbyter sacra mysteria, nisi in locis ab Episcopo consecratis, agere præsumat.

Concilium Arelat. 3. can. 5.
Ut refertur Capitular. lib. 6. num. 194.

Admoneantur fideles, ut ad suos mortuos non agant ea, quæ de Paganorum ritu remanserunt, &c. Et super eorum tumulos nec manducare, nec bibere præsumant. Quod si fecerint, canonicam sententiam accipiant.

Concilium Turonense 2. can. 22. alias 23.

Sunt etiam, qui in festivitate Cathedræ Domini Petri Apostoli victimas mortuis offerunt &c.

Itaque Concilium illud, quod memorat Doviatius ex lib. 6. Capitularium num. 198. nullo tamen specialiter designato nomine, est Concilium Romanum, quod sub S. Sylvestro celebratum fuisse fertur in Epilogo, & ex quo arbitror Benedictum Levitam transtulisse in libros Capitularium, & Theodulphus Aurelianensis Episcopus in cap. 11. sui Capitularis. At vero ad hæc monumenta respicere non poterat Martinus Bracarensis, utpote ætate vetustior. Potius videtur Martinus referre voluisse Concilii Arelatensis, vel Turonensis constitutionem. Concilium Arelatense, quod hic memoratur, idem est, cujus fragmentum hodie habetur in Labbei collectione Veneta Conciliorum tom. 5. pag. 767. quod depromtum dicitur ex Arelatensi Concilio *juxta Decretorum libros ex Gandavo habitos, & vetustos in Monasterio Sancti Bavonii*, ex quo etiam Concilio Arelatensi videtur laudasse Regino in lib. 1. cap. 382. Turonense Concilium 2. cujus fragmentum Doviatius retulit, celebratum fuit anno 567. & cum liqueat in collectionem Martini Bracarensis plura ex eodem relata fuisse, facile adducor, ut credam, Martinum ipsum in capite memocato describere voluisse sententiam Concilii ejusdem Turonensis in can. 22. quam aliis verbis adornavit de more suo. Posset etiam quis huc loci referre can. 22. Concilii Toletani 3. anno 589. celebrati, sive ut ostendatur, quinam tunc temporis esset Hispanorum mos in defunctorum cæmeteriis corrigendus, sive ut ad eundem canonem Martini Bracarensis fragmentum referri debeat; non quod illud fragmentum a Martino ipso adscriptum fuerit, sed a Pantardo Martini successore, qui eidem Toletano Concilio interfuit.

Can. 4. de conf. dist. 2.

Canon 4. de conf. dist. 2. habetur in cap. 55. collectionis Martini Bracarensis eisdem omnino verbis; referendus autem erit

erit ad canonem 24. Concilii Carthaginensis 3. qui ita exhibetur: " ut in Sacramentis Corporis, & Sanguinis Domini nihil aliud offeratur, quam ipse Dominus tradidit, hoc est panis, & vinum aquæ mixtum; nec amplius in Sacrificiis offeratur, quam de Uvis, & Frumentis.

Can. 18. de conf. dist. 2. Canon 18. de conf. dist. 2. legitur apud Martinum in cap. 83. sed referendus est ad can. 2. Concilii Antiocheni, & cum eodem conferendus.

Canon Martini.

Si quis intrat Ecclesiam Dei, & Sacras Scripturas audit (*Legunt alii*: non audit), & pro luxuria sua avertit se a communione Sacramenti, & in observandis mysteriis declinat constitutam regulam disciplinæ; illum talem projiciendum de Ecclesia Catholica esse decernimus, donec pœnitentiam agat, & ostendat fructum pœnitentiæ suæ, & possit communionem percepta indulgentia promereri, *legunt alii*: ut possit, communione percepta, indulgentiam promereri.

Canon Antiochenus.

Omnes, qui ingrediuntur Ecclesiam Dei, & Sacras Scripturas audiunt, non autem cum Populo in oratione communicant, aversantur autem Sanctam Assumtionem Dominici Sacramenti secundum propriam disciplinam, hos ab Ecclesia abjici oportet, donec confitentes fructum pœnitentiæ demonstrent, & deprecati fuerint, ut data venia suscipi mereantur &c.

Can. 7. de conf. dist. 3. Quod nomine Concilii Laodiceni retulit Gratianus in can. 8. de conf. dist. 3. descripserat ex Martino Bracarensi in cap. præcedenti, idest. 7. Revera quæ ibi Gratianus descripsit, habentur eisdem verbis in cap. 60. apud Martinum, ubi Doviatius etiam contulit can. 50. Laodicenum, sive dictum can. 8. dist. 3. de conf.

Can. 19. de conf. dist. 4. Item ex eodem Concilio Laodiceno descripserat Martinus caput 49. suæ collectionis, quod eisdem verbis exhibet Gratianus in can. 19. de conf. dist. 4. Verba Laodiceni Concilii hæc sunt: In can. 45. " Non oportet post duas hebdomadas quadragesimæ quemlibet ad Baptismum suscipi. *Et in can.* 46. Baptizandos oportet fidei Symbolum discere, & quinta feria ultimæ septimanæ, vel Episcopo, vel Presbytero reddere.

Ca. 116. de conf. dist. 4. Demum canon 116. de conf. dist. 4. qui habetur eisdem verbis in cap. 54. apud Martinum Bracarensem, referendus est ad can. 6. Concilii Neocæsareensis ibi: " De prægnantibus, quod oportet eas baptizari, quando volunt: nihil enim in hoc Sacramento commune est pariturae, & ei, qui ejus utero fuerit editus; quia uniuscujusque in illa confessione libertas arbitrii declaratur".

CAPUT XXXIV.

De Concilio Autissiodorensi.

Hoc nomine unicum fragmentum legitur apud Gratianum.

{ *Can.* 103. *de conf. dist.* 4. *consonat cum disciplina sexti sæculi.*

Apud eruditos non solum incertus est locus, verum etiam incertum est tempus, quo Autissiodorense, sive, ut alii vocant, Antissiodorense, aut Altissiodorense Concilium celebratum fuerit. Aliis enim Autissiodorus visa est Civitas apud Burgundiones sita, quæ hodie appellatur *Auxerre*; aliis visa est Civitas Galliæ Lugdunensis juxta Sequanam sita, quæ a Ptolomæo *Autricum* dicitur, & cujus meminit Antoninus in itinerario. Ita Severinus Binius de incertitudine loci. Incertus quoque annus pluribus est, cum ex actis Concilii nihil appareat. Verum cum Aunacharius Autissiodorensis Episcopus Concilio huic præfuisse dicatur, atque subscripserit, atque idem Aunacharius interfuerit Concilio

cilio Matisconensi II. anni 585. facile conjici potest circa illa tempora, sive sub finem sexti sæculi habitum fuisse Concilium Autissiodorense. Illud tamen certum est, synodum hanc non Provincialem, sed Diœcesanam fuisse, cui ex Episcopis solus adfuit Aunacharius, & cum eo interfuerunt Abbates septem, Presbyteri quatuor supra triginta, & tres Diaconi. Vix aliud posset exemplum adduci, quo ostendatur Collectoribus canonum, & Conciliorum servata fuisse Diœcesana Concilia vetusta; at hujus Concilii singulare propemodum exemplum est; forte, ut arbitror, quia in eodem plura, ac plura constituta sint de disciplina Monachorum, quæ sexto Ecclesiæ sæculo diversis ex caussis negligi videbatur. Intererat autem Monachorum eorundem, præsertim illorum, quorum vita ceteris exemplo erat, ut hujusmodi regulæ servarentur; itaque ex Monachorum solertia, & custoditi, & evulgati fuerunt Autissiodorenses canones, ut Collectoribus Ecclesiasticis materiam suppeditarent, nec poterant propterea Gratianum latere, qui Monasticæ disciplinæ inter Monachos degens, studiosissimus esse debebat.

Quod ipse recensuit ex hoc Autissiodorensi Concilio, habemus in can. 103. de cons. dist. 4. & pertinet ad can. 25. ejusdem Synodi, cujus hæc sunt verba: *Non licet Abbati filios de Baptismo habere, nec Monachis commatres habere*. Exigebat hoc Monachorum conditio, quæ eosdem ita in solitudine detinebat, ut ad baptismales Ecclesias, ne quidem Sacramentorum cum aliis fidelibus celebrandorum caussa, accedere possent. Revera si Gregorii I. Pontificis Maximi Epistolas plures perpenderimus, agnoscemus statim ad curam, & sollicitudinem Episcoporum pertinuisse, ne, dum Episcopi iidem ad Monasteria pergerent, ibidem solemnia sacra facerent, ne forte illuc conveniente Populo, præsertim fœminis, Monachorum quies quodammodo turbaretur. Si itaque sexto sæculo ita Monachorum ipsorum solitudini consultum est, ne Populus ad Monasteria licet sacrorum caussa conveniret, potiori jure prohibendum Monachis fuerat, ne celebrandorum Baptismatum ratione ad Parochiales Ecclesias venirent, & cum Laicis, præsertim fœminis, fœdere quodam jungerentur.

APPENDIX.

De Concilio Urbico.

Hoc nomine inscribitur apud Gratianum.

Canon 97. de cons. dist. 2. tribuendus Concilio Autissiodorensi.

AD idem Autissiodorense Concilium referendus est can. 97. de cons. dist. 2. qui apud Gratianum laudatur nomine *Concilii Urbici*. Gratianus autem sequutus est de more suo fidem Ivonis, & Burchardi, qui priores *Urbicum* Concilium inscripserunt, quin tamen apud Conciliorum collectores adpareat, quodnam eo nomine Concilium significaretur. Itaque hoc in loco Concilium Urbicum idem est, ac Concilium Autissiodorense; imo & hujus errati originem ex eo facile profectam fuisse conjicio, quod Civitas Autissiodorensis apud nonnullos, uti superius diximus, vocata fuerit *Autricum*, ac propterea Autissiodorense Concilium appellari a Collectore potuerit Concilium Autricum, vel etiam forte sublata diphtongo Concilium *Utricum*. Quod si ita fuit, nemo non videt, quam facile fuerit pro Concilio *Autrico*, *vel Utrico* Concilium *Urbicum* nominare. Porro in memorata Autissiodorensi Synodo can. 10. hæc leguntur: *Non licet super uno altario in una die duas Missas dicere; nec altario, ubi Episcopus Missas dixerit, ut Presbyter in illa die Missas dicat*. Atque ex his verbis supplendum erit fragmentum Gratiani, qui posteriora tantum verba descripsit, & nonnullis Glossographis occasionem dedit aberrandi longe a mente Patrum Autissiodorensium. Etenim cum hæc in can. Gratianeo tantum legantur: *in Altari, in quo Episcopus Missam cantavit, Presbyter eodem die celebrare non præsumat*; Glossographi quidam ex iis, qui veteres can. non aliter explicare norunt, quam juxta recentiorem, & quidem suorum temporum disciplinam, rati sunt id statutum fuisse Episcopalis honoris caussa, videlicet hoc signum reverentiæ Episcopali dignitati debitæ esse voluerunt, ut si Episcopus in aliquo Altari sacra fecerit, eodem die nemo alius Sacerdos Episcopali dignitate non insignitus ibidem audeat sacra facere.

Verum si priora can. ejusdem verba jungantur, aliam fuisse Autissiodorensium Patrum rationem observabimus; volebant enim, ut nonnisi unica oblatio in quacumque Ecclesia singulis diebus fieret, quemadmodum veterum temporum disciplina erat, ita, ut semel ac Episcopus sacrificium pro populo obtulisset, nemo alius eodem in loco sacrificium rursus offerret.

CAPUT XXXV.

De Concilio Matisconensi.

Concilii Matisconensis sunt sequentes canones.

- *Can.* 18. *dist.* 54. *ex integris Concilii exemplaribus supplendus.*
- *Can.* 6. *cau.* 11. *qu.* 1. *paullo varius in diversis exemplaribus.*
- *Can.* 7. *cau.* 22. *qu.* 5. *ex integris Concilii exemplaribus supplendus.*

DUO apud Conciliorum Collectores exhibentur Concilia Matisconensia, ita dicta a Matiscona Civitate Æduorum in Gallia ad Ararim sita, vulgo *Mascon*. Quod vero Gratianus laudavit, illud est Concilium Matisconense I. anno circiter 581. celebratum. Fuit idem Concilium Provinciale, ad quod Episcopi viginti convenerunt, quorum primus Concilio præfuit Priscus Lugdunensis Ecclesiæ Archiepiscopus, Eusebius autem Episcopus Matisconensis subscripsit ordine decimusquartus. Ad disciplinam Ecclesiasticam reformandam ibidem statuti sunt novemdecim canones, quorum decimumsextum retulit Gratianus in can. 18. dist. 54. sed non satis integre; ac propterea juvabit hoc in loco ita Concilii can. describere, qualis habetur in vulgatis Concilii exemplaribus, ibi: " Licet quid de Christianis, qui aut captivitatis incursu, aut quibuscumque fraudibus Judæorum servitio implicantur, debeat observari non solum canonicis statutis, sed & Legum beneficio pridem fuerit constitutum; tamen quia nunc ita quorundam querela exorta est, quosdam Judæos per Civitates, & municipia consistentes in tantam insolentiam, & protervisam prorupisse, ut nec reclamantes Christianos liceat, vel pretio de eorum servitute absolvi; idcirco præsenti Concilio (*hinc exorditur Gratianus*) Deo auctore sancimus, ut nullus Christianus Judæos deinceps debeat deservire, sed datis pro quolibet bono mancipio duodecim solidis, ipsum mancipium quicumque Christianus, seu ad ingenuitatem, seu ad servitium licentiam habeat redimendi, quia nefas est, ut quos Christus Dominus sanguinis sui effusione redemit, persecutorum vinculis maneant irretiti. Quod si acquiescere his, quæ statuimus, quicumque Judæus noluerit, quamdiu ad pecuniam constitutam venire distulerit, liceat mancipio ipsi cum Christianis, ubicumque voluerit, habitare". Ex hoc integro canone liquet, qua ratione inducti fuerint Matisconenses Patres, ut renovarent, aut confirmarent, quod jam Christianorum Imperatorum auctoritate jamdiu constitutum fuerat, quemadmodum habetur in Codice sub tit. ne Christianum mancipium; etenim nimia erat Judæorum sævitia, quam ipsi in servos Christianos ad Christiani nominis injuriam exercebant.

Can. 18. *dist.* 54.

In canone 8. ejusdem Concilii legitur can. 6. cau. 11. qu. 1. ubi tamen observandum est pro illis verbis Gratiani: *aut in Episcopi sui, aut Presbyterorum cum Archidiaconi præsentia finiatur*, in vulgatis Concilii exemplaribus legi: *aut in Episcopi sui, aut in Presbyterorum, vel Archidiaconi præsentia finiatur*; in aliquibus etiam Codicibus legi: *aut in Episcopi sui, aut in Presbyterorum cum Archidiacono præsentia finiatur*. Præterea pro illis verbis Gratiani: *si minor fuerit*, legitur in vulgatis Concilii exemplaribus: *si junior fuerit*. Porro *junioris* nomen significat non minorem ætate, sed potius minorem conditione, & gradu, quemadmodum hanc vocem usurpavit Gregorius Turonensis lib. 5. cap. 26. & pluribus probat Hieronymus Bignonius in notis ad formulam tertiam lib.

Can. 6. *cau.* 11. *qu.* 1.

lib. 1. in hoc autem canone ita esse accipiendam certissimum est, cum ibidem *juniori* Clerico *honoratior* opponatur; quamobrem si honoratioris nomine intelligitur Clericus gradu, & dignitate insignis, nomine junioris Clericus minoris gradus intelligetur. Duo in hoc canone habemus vetustissimi juris vestigia. Primum in eo situm est, quod Episcopi a litigiis voluerint semper Clericos arcere, & a fori strepitu avocare, ne forte Clericorum animi invicem litibus fracti discinderentur; at si quando quidpiam emersisset, voluerunt domestico quodam aliorum Clericorum arbitrio finiri. Alterum est, quod jam superius pluries animadverti, videlicet ad Episcopum pertinuisse, quasi ad præceptorem, ut ferula percuterentur Clerici juniores, sive minoris gradus, quoties eorundem protervia corrigenda fuisset, & illorum mores emendandi.

Canon 7. cau. 22. qu. 5. habetur in cap. 17. ejusdem Concilii his verbis: " Id „ etiam pari conniventia placuit, (quia „ in universo populo multi peccatis in„ voluti esse dicuntur, qui ambitionis „ instinctu sunt perjuriis irretiti), ut „ si quis convictus fuerit alios ad fal„ sum testimonium, vel perjurium at„ traxisse, aut qualibet corruptione sol„ licitasse, ipse quidem usque ad exitum „ vitæ non communicet; ii vero, qui „ in perjurio consensisse probantur, po„ stea ab omni testimonio sunt removen„ di, & secundum legem infamia nota„ buntur".

CAPUT XXXVI.

De Concilio Hispalensi.

Nomine Hispalensis Concilii hæc apud Gratianum describuntur.

- *Can.* 2. *dist.* 67. *referendus ad can.* 1. *cau.* 15. *qu.* 7.
- *Can.* 62. *cau.* 12. *q.* 2. *paullo varius in diversis exemplaribus.*
- *Can.* 4. *cau.* 12. *qu.* 5. *est potius Concilii Parisiensis* 6.
- *Can.* 1. *cau.* 15. *qu.* 7. *paullo varius in diversis exemplaribus.*
- *Can.* 7. *cau.* 15. *qu.* 7. *referendus ad can.* 1. *cau.* 15. *qu.* 7.
- *Can.* 13. *cau.* 16. *qu.* 3. *consonat cum vulgatis Concilii exemplaribus.*
- *Can.* 22. *cau.* 16. *qu.* 7. *paullo varius in diversis exemplaribus.*
- *Can.* 24. *cau.* 18. *qu.* 2. *ex integris Concilii exemplaribus emendandus.*
- *Can.* 2. *cau.* 21. *qu.* 2. *ex integris Concilii exemplaribus emendandus.*

OMnia ferme, quæ Gratianus nomine Concilii Hispalensis inscripsit, pertinent ad Concilium illud, quod vocatur Hispalense II. in Hispania celebratum a S. Isidoro Hispalensi Archiepiscopo circa annum 618. temporibus Regis Sisebuti. Quæ sanæ Synodus maxime venerabilis habetur, præsertim ob egregiam doctrinam, & sanctitatem eximiam ejusdem Isidori, qui Synodo præfuit. Fuit illa Synodus Provincialis octo Episcoporum, qui potissimum de Acephalorum hæresi pertractarunt, unicam tantum in Christo Domino naturam adinstar Euthychianorum asserentium, eadem tamen occasione nonnulla ad disciplinam Ecclesiasticam stabiliendam, perficiendamque ediderunt. Actionibus tredecim confecta universa res fuit, & quidem maxima cum laude singularis eruditionis, non solum in divinis, sacrisque literis explanandis, verum etiam in juris Romani prudentia Ecclesiasticis Legibus accommodanda.

Can. 2. *dist.* 67. *can.* 1. *& 7 cau.* 15. *q.* 7.

Actio 6. hujus Concilii integra continetur in cau. 1. cau. 15. quæst. 7. ad quem referendi sunt canon 2: dist. 67. & canon 7. eadem causa, & quæstione, in quibus ea reperiuntur, quæ Gratianus in dicto canone 1. expressit. Romani Correctores jam observarunt non in omnibus Concilii Codicibus eadem omnino verba legi; etenim pro illis verbis: *quem rursus ordini suo restituentes, id denuo adversus præsumtionem nostram decrevimus &c.* legunt alii: *quem rursus ordini suo restitutum esse comperimus, id denuo adversus præsumtionem novam decrevimus &c.* Quod in hoc canone dicitur de libertis ingratis rursum in servitutem revocandis caussa cognita a Prætore, consonum est cum Legibus VVisigotho-

gothorum, quæ ea ætate apud Hispanos in usu erant, quemadmodum constat ex lib. 5. tit. 7. per totum, & specialiter in lege 10.

Can.62. cau. 11. qu. 2. Atque idipsum de libertis in servitutem quandoque revocandis in octava actione Concilii relatum est in causa Helisæi cujusdam ex familia Agabrensis Ecclesiæ, quæ actio apud Gratianum exhibetur in can. 62. cau. 12. q. 2. in quo jam observaverunt Romani Correctores, qualis sit Codicum nonnullorum varietas.

Can. 4. can. 12. q. 5. Falso laudatur nomine Concilii Hispalensis Canon 4. cau. 12. q. 5. qui potius referendus est ad Concilium Parisiense 6. anni circiter 829. can. 16. & ex eo ad Capitularia Francorum lib. 5. cap. 327. in editione Parisiensi anni 1677. ubi hæc verba leguntur: " quoniam multi „ Episcoporum amore propinquorum suorum de rebus sibi commendatis suo, „ aut quolibet amicorum nomine prædia, & mancipia emunt, & ut in „ propinquorum suorum jus cedant, statuunt, & ob hoc, & jura Ecclesiastica convelluntur, & ministerium „ Sacerdotale fuscatur, imo a Subditis „ detrahitur, & contemnitur, placuit „ omnibus, ut deinceps hoc avaritiæ „ genus caveatur; fixumque ab hinc, „ & perpetuo mansurum esse decrevimus, ut Episcopus res sui juris, quas „ aut ante Episcopatum, aut certe in „ Episcopatu hæreditaria succeſſione adquisivit, secundum auctoritatem canonicam quidquid vult, faciat, & „ cui vult, conferat. Postquam autem „ Episcopus factus est, quascumque res „ de facultatibus Ecclesiæ aut suo, aut „ alterius nomine qualibet conditione „ comparaverit, decrevimus, ut non in „ propinquorum suorum, sed in Ecclesiæ, cui præest, jura deveniant. Similiter & de Presbyteris, qui de Ecclesiarum rebus, quibus præsunt, „ prædia eo modo emunt, faciendum „ statuimus; quoniam multos Presbyterorum occasione taliter emtarum rerum Ecclesias, quibus præsunt, expoliasse, & a suo ministerio multis „ modis exorbitasse, & se Diabolo mancipasse, & hac occasione multos Laicorum in scandalum damnationis, & „ perditionis proruisse comperimus ". His supplevi Gratiani fragmentum, in quo nonnulla desiderantur. Potuit autem apud eundem Gratianum pro Concilio Parisiensi ex quadam nominis, & literarum transpositione, aut mutatione legi Concilium Hispalense, quod facile contigisse ex eo præsertim conjiciemus, si attendamus editionem Ivonis, in quo non Hispalense, sed *Spalense* Concilium commemoratur; nisi forte quis suspicari malit de Burchardo, quod noluerit ipse de more suo laudare Capitularia Francorum, sed potius inscribere fragmentum Concilii Hispalensis nomine, ex ea ratione, quam jam sæpius exhibui superius.

Can.13. can. 16. qu. 3. In canone 13. cau. 16. qu. 3. integra describitur prima actio Concilii Hispalensis 2. memorati, ubi ex juris civilis regulis exemplum adducitur de postliminio redeuntibus, ut exinde probetur, Ecclesias barbaricæ feritatis caussa primum divisas, ea deinde cessante in pristinum revocandas esse, ac reparandas. Quod itaque dicitur de captivis revertentibus, depromtum est ex Leg. penult. & ult. Cod. de postlim. reversis, quæ ad interpretationem ejusdem canonis plurimum conferre potest.

Can.22. cau. 16. qu. 7. Integra etiam nona hujus Concilii actio legitur in can. 22. cau. 16. qu. 7. ubi tamen pro illis verbis: *& sæculares in Ecclesia judicare*, legunt alii: *& Viros Ecclesiasticos judicare*. Porro judicandi verbum hic non sumitur proprie, quod scilicet idem significet, ac sententiam ferre, sed potius accipitur pro prudenti, accurataque distributione rerum, sive pensionum Ecclesiasticarum erga Clericos juxta gradus, & merita uniuscujusque. Quod vero in hoc can. laudatur ex Concilio Chalcedonensi, referendum est ad can. 21. cau. 16. q. 7.

Can.24. cau. 18. q. 2. Canon 24. cau. 18. qu. 2. habetur in actione 11. Concilii hujus Hispalensis, ex qua ita emendandum est Gratiani fragmentum. " Undecima actione com„ muni consensu decrevimus, ut Mona„ steria Virginum in Provincia Bætica „ condita Monachorum administratione, „ ac præsidio gubernentur. Tunc enim „ salubria Christo dicatis Virginibus „ præbemus, quando eis Patres Episco„ pi tales elegimus, quorum non solum „ gubernaculis tueri, sed etiam doctri„ na ædificari possint: ea tamen circa „ Monachos cautela servata, ut remo„ ti ab earum familiaritate (legunt alii: „ peculiaritate), nec usque ad vesti„ bulum habeant accedendi familiare „ permissum. Sed nec Abbati, vel ei, „ qui præficitur extra eam, quæ præ„ est, loqui Virginibus Christi aliquid, „ quod

„ quod ad institutionem morum pertinet, licebit; neque cum ea sola, quæ „ præest, frequenter eos loqui oportet; „ sed sub testimonio duarum, vel trium „ sororum, ita ut rara sit accessio, & „ brevis omnino loquutio. Atque hæc nemo arbitretur ita constituta esse, ut Monasteria Sacrarum Virginum ab jurisdictione esse cœperint Episcoporum exemta: etenim aliud suadent posteriora hæc canonis verba, quæ apud Gratianum desiderantur: " Constituentes, „ ut unus Monachorum probatissimus „ eligatur, cujus curæ sit prædia earum rustica, vel urbana intendere, „ fabricas extruere, vel siquid ad necessitatem Monasterii, providere, ut „ Christi famulæ pro animæ suæ tantum „ utilitate sollicitæ solis divinis cultibus vivant, operibusque suis inserviant. Sane is, qui ab Abbate præponitur, judicio sui Episcopi comprobetur".

Can. 2. cau. 21. qu. 2. In canone 2. cau. 21. qu. 2. habetur actio 3. ejusdem Concilii, non tamen omnino integra, quam propterea ita supplere juvabit ex integris Concilii exemplaribus. *Tertia definitione ad nos oblata precatio est a Reverendissimo Fratre Nostro Cambrane Italicensi Episcopo pro quodam Clerico Ispassando, qui deserens Ecclesiæ cultum suæ, in qua dicatus ab exordiis infantiæ fuerat, ad Ecclesiam Cordubensem se contulit. Quem elegimus ut, si nihil proponeretur de eo, citra dilationis objecta proprio reformaretur Episcopo; scribitur enim in Lege mundiali* (refertur id ad Leg. 11. Cod. de agricolis, & censitis, cui consonat Lex ult. Cod. eod. tit.) *de colonis agrorum, ut ubi esse jam quisque capit, ibi perduret. Non aliter & de Clericis, qui in agro Ecclesiæ operantur, canonum decreto præcipitur, nisi ut ibi permaneant, ubi cæperunt; ideoque placuit, ut si quis Clericus ministeriis Ecclesiæ propriæ destitutis ad aliam transitum fecerit, compellente, ad quem fuerit*, (scilicet ad quem pertinuerit, non eo, *ad quem fugerit*, quemadmodum scribit Gratianus,) *Sacerdote, ad Ecclesiam, quam prius incoluerat, remittatur. Qui vero eum susceperit, nec statim sine ullo nisu exceptionis ad propriam Ecclesiam remittendum elegerit, quamdiu eum restituat, communione se privatum agnoscat. Desertorem autem Cleri cum cingulo honoris, atque ordinis sui exutum* (metaphorice hic cingulum ordinis, & honoris clericalis dicitur ex similitudine dignitatum, & honorum civilium, quibus qui erant insigniti, cingulo donabantur, quemadmodum etiam ex l. 3. Cod. de Domesticis, & Protectoribus cinguli privatione mulctabantur Domestici, si per quinquennium divagati fuissent) *aliquo tempore Monasterio relegari convenit, sicque postea in ministerium Ecclesiastici Ordinis revocari. Nam non poterit in talibus pervagationibus* (Romani Correctores ajunt legendum esse *prævaricationis*; at Gratianus scripserat *propagationis*) *aboleri licentia, nisi fuerit in eis propter correptionem disciplinæ subsequuta correctio.*

CAPUT XXXVII.

De Concilio Rhemensi.

Canones Concilio Rhemensi apud Gratianum adscripti.

Non sunt alicujus Concilii Rhemensis.

Can. 4. *cau.* 21. *qu.* 2. *pertinet potius ad Capitularia Francorum apud Reginonem.*
Can. 22. *cau.* 22. *qu.* 5. *ad meliorum exemplarium fidem exigendus.*
Can. 10. *cau.* 33. *qu.* 5. *referendus potius ad Concilium Vermeriense, vel Rothomagense.*
Can. 45. *de conf. dist.* 1. *est potius Reginonis Prumiensis juxta Capitula Hincmari Rhemensis.*
Can. 29. *de conf. dist.* 2. *pertinet, vel ad Capitula Hincmari Rhemensis, vel ad Concilium Rothomagense.*

DUO potissimum apud Collectores Conciliorum recenseri solent Concilia Rhemensia, primum anni 630. alterum 813. verum ad neutrum ex his pertinent illa, quæ Gratianus ex Concilio Rhemensi laudavit. Curandum itaque erit, ut singula hujusmodi capita ad sua loca, & Auctores referantur.

Can. 4. cau. 21. qu. 2.

Quod attinet in primis ad canonem 4. cau. 21. qu. 2. video undenam profluxerit, ut ille Rhemensi Concilio adscriberetur. Regino Prumiensis hæc eadem verba descripserat post canonem 243. suæ collectionis cum hac Epigraphe: *ex Concilio quo supra.* Supra autem in eodem capite 243. in aliquibus Codicibus legebatur fragmentum Concilio Rhemensi attributum; atque ideo occasio exhibita est Burchardo, & Ivoni, ut nomine *Concilii quod supra* Rhemense Concilium intelligerent. Ceterum Regino illis verbis potius referre voluit Capitularia Francorum, quæ laudaverat in canonibus præcedentibus 241. & 242. quorum inde sententiam ipse latius exposuit in dicto cap. 243. quod eisdem omnino verbis legimus in dicto can. 4. cau. 21. qu. 2. Itaque passim in Capitularibus Francorum hujusmodi sententiæ leguntur, quales habentur in dicto can. 4. Etenim in Capitulari Ludovici Pii anni 816. postquam definitum est, ut unicuique Ecclesiæ unus mansus integer assignaretur, ita subditur in cap. 11. quod legimus etiam in lib. 1. Capitularium cap. 86. in editione Parisiensi anni 1677. *Statutum est, postquam hoc impletum fuerit, ut unaquaque Ecclesia suum Presbyterum habeat, ubi id fieri facultas providente Episcopo permiserit.* Item in Concilio Parisiensi 6. lib. 1. cap. 49. constitutum est, quod refertur in cap. 73. lib. 6. Capitularium ibi: " Placuit omni Synodali „ Conventui, ut nullus Presbyterorum „ amplius, quam unam Ecclesiam sibi „ vindicare præsumat; *& infra in cap.* „ 75. Quapropter omnibus placuit, ut „ nullus Presbyter amplius, quam unam „ Ecclesiam sibi vindicet. Quia sicut „ quisque sæcularis non amplius, quam „ unam habere debet uxorem, ita & „ unusquisque Presbyter non amplius, „ quam unam habere debet Ecclesiam. „ *Quæ verba fere eadem Herardus Turonensis retulit in sua Capitula num.* „ 49. *ibi*: Ut Presbyter non amplius, „ quam unam Ecclesiam habeat, sicut „ & vir unam uxorem. *Hinc in additione 2. Capitularium cap.* 10. *dicitur*: „ Sæpe namque in aliis Conciliis, & „ nunc in nostris Conventibus constitutum est, ut unaquæque Ecclesia, si „ facultas suppetit, proprium habeat „ Presbyterum, & unusquisque Presbyter una tantum sit contentus Ecclesia". Posset addi his canon 8. Concilii Nannetensis sub finem 9. sæculi celebrati his verbis: *Sicut enim Episcopus non plus potest habere, quam unam Civitatem, & vir unam uxorem, ita Presbyter unam tantum Ecclesiam.* Ex his omnibus liquet, nono sæculo, præsertim post evulgatas Isidori Mercatoris epistolas, sæpissime cautum fuisse, ut, sicut uni tantum uxori singuli Viri jungi conjugio poterant, ita unicam Ecclesiam nonnisi unus Presbyter regeret;

num enim trita esse cœpit similitudo illa conjugii spiritualis, & corporalis, quæ deinde in ipsismet Pontificum Decretalibus recepta fuit, cap. 2. de translat. Episc. & exemplo mariti, & uxoris cœperunt Viri Ecclesiastici de Ecclesiis & Ministris disserere, quemadmodum disseruisse videbatur Calixtus Papa apud Isidorum Mercatorem nondum detectis ejusdem Isidori figmentis. Itaque Regino Prumiensis ex his omnibus nonnulla simul congessit in dicto cap. 243. quæ asseruit se ex Francorum Capitularibus, sive Gallicanis Conciliis excerpsisse, unde in præsens arbitror dicti canonis 4. Gratianei esse originem repetendam.

Can. 22. cau. 22. qu. 5.

Quod dicitur in Can. 22. cau. 22. q. 5. Clericos non debere jurare, sed potius juxta doctrinam Apostolicam simpliciter asserere, vel negare, sæpissime legitur in sacris Canonibus nonii sæculi, ut propterea ad ea tempora referendum esse arbitrer illud ipsum Gratiani fragmentum. Egbertus Eboracensis Archiepiscopus in suis excerptionibus Can. 19. ita habet: *Ut nullus Sacerdos cuicumque cum juramento juret, sed simpliciter cum puritate, & veritate omnia dicat*; quæ eadem verba leguntur in Capitulari Caroli Magni anni 801. Cap. 20. Item in Concilio Meldensi anni circiter 845. Can. 38. ita decretum est: *Ut nullus deinceps Episcopus super sacra jurare præsumat*. Isidorus Mercator ita Cornelium Pontificem Maximum in Epistola 2. ad Ruffum loquentem induxit: „ Sacramentum hactenus a Summis Sacerdotibus, vel reliquis exigi fide recta cognovimus, nec sponte eos jurasse reperimus. Summopere ergo Sanctus Jacob Apostolus prohibens Sacramentum loquitur, dicens: Ante omnia autem fratres mei nolite jurare. Hæc fratres charissimi ipse Dominus prohibet, idest non debere jurare, Sacramenta non exigi, nisi pro recta fide. Hæc Apostoli maxime omnes, hæc sancti Viri prædecessores nostri, qui huic sanctæ universali Apostolicæ Ecclesiæ præfuerunt ante nos, hæc Prophetæ, & reliqui sancti Doctores per universum dispersi ad prædicandum, juramenta vetant. “ Hæc sane generatim prohibent Clericorum juramenta, non tantum coram Laicis, verum etiam coram quibuslibet Ecclesiasticis Viris juxta simplicem doctrinam Apostoli. At apud Gratianum dictorum Conciliorum, & Patrum sententia restricta est, ut scilicet non permitteretur Clericis *cuiquam Laico* jurare, quod Gratianus retulit ex Ivone, & Burchardo, quemadmodum Romani Correctores indicaverunt. Verum Burchardus, qui primus hoc fragmentum descripsit, & Rhemensi Concilio adtribuit, veterum Patrum sententias vitiavit, dum vellet simul jungere, & paucis perstringere, quæ apud Concilia non longe a sua ætate dissita legerat. Arbitror enim Burchardum, dum hæc scriberet, duo præ oculis habuisse. Primus esse potuit Can. 6. Concilii Rhemensis anni circiter 630. sub Sonnatio Rhemensi Archiepiscopo, ubi Can. 6. hæc leguntur: „ Ut siquis Judex cujuslibet ordinis Clericum publicis actionibus inclinare præsumserit, aut pro quibuslibet caussis absque conscientia, & permissu Episcopi distringere, aut contumeliis, vel injuriis afficere præsumserit, communione privetur. Episcopus tamen de reputatis conditionibus Clericorum negligentias emendare non tardet. “ Hæc si conferantur cum dicto Can. 22. apud Gratianum, prout ipsum suppleverunt Correctores Romani, nonnihil videtur ex uno in aliud fragmentum fuisse derivatum, & tantum in eo discrimen intercedere, quod in Canone Rhemensi generatim de omnibus caussis sermo institutus sit; & in Canone Gratiani de juramento Clericorum specialiter agatur. Alterum esse potuit Capitulare Francorum anni 858., quod etiam forte Rhemensis Concilii nomine appellari poterat, cum a Rhemensis Provinciæ Episcopis celebratum fuerit. In eo autem Capitulari cap. 15. Rhemensis Provinciæ Episcopi plura exposuerunt, ut indicarent, „ jurationis Sacramentum se non posse quoquo modo facere, quod eos Evangelica, & Apostolica Canonica auctoritas vetaret. Manus enim, *ajunt illi*, Chrismate sancto peruncta, quæ de pane, & vino aqua mixto per orationem, & crucis signum conficit Corpus, & Christi Sanguinis Sacramentum, abominabile est, quidquid ante ordinationem fecerit, ut post ordinationem Episcopatus sæculare tangat ullo modo Sacramentum, & lingua Episcopi, quæ facta est per Dei gratiam clavis cœli, nefarium est, ut sicut sæcularis quilibet super sacra juret in nomine Domini, & Sanctorum invo-

„ catio-

„ catione; nisi forte quod absit contra „ eum scandalum acciderit Ecclesiæ „ suæ, & inde sic temperanter agat, „ sicut Domino docente constituerunt „ Rectores Ecclesiæ Synodali consilio. „ Et si aliquando Sacramenta ab Episcopis exacta, aut facta fuerunt contra Deum, & Ecclesiasticas regulas, „ irrita sanctæ Scripturæ paginis declarantur, & exigentes, atque facientes medicamento exinde salutaris „ pœnitentiæ indigent." Igitur cum præ oculis Burchardus duo hæc capita haberet, illorum sententiam paucis perstrinxit ad rem suam, eademque Rhemensi Concilio adscripsit; Ex Burchardo excepit Ivo, & ex Ivone Gratianus, cujus propterea verba erunt ad laudatos Canones, tanquam ad optima exemplaria, exigenda.

Can. 10. cau. 33. qu. 5.

Can. 10. cau. 33. qu. 5. non nomine Rhemensis, sed potius Vermeriensis, aut Rothomagensis Concilii erat inscribendus, neque enim difficile fuit Collectoribus Canonum hæc nomina, utpote literis admodum similia, præsertim in iis Codicibus MSS., in quibus voces breviores scribi olim solebant, immutare. Porro in Concilio Vermeriensi anni 753. Can. 21. apud Reginonem lib. 2. cap. 125. ita legitur: *Qui uxorem suam permiserit velare, aliam non accipiat*, & in Concilio Rothomagensi anni 1072. Can. 17. *Item nullus, cujus uxor velata fuerit, ipsa vivente unquam aliam accipiat.* Ex his adparet verba illa, quæ apud Gratianum subjiciuntur *sed similiter convertatur* rejicienda prorsus esse, tanquam ea, quæ in Conciliorum exemplaribus non habentur, sed forte a studioso aliquo adjecta fuerunt, aut etiam e margine in textum translata opera alicujus, qui prudens aliquod consilium marito uxorem religionis caussa dimittenti præbere voluerit.

Nonnulla sunt ad hujus Canonis interpretationem observanda. Circa sæculum 8., & 9. usus invaluerat, ut nonnullæ mulieres adhuc vivente marito sacrum velum religionis caussa susciperent, & a viro separatæ continentiam, viro eodem consentiente, profiterentur, a qua vitæ ratione amplius recedere non poterant; hinc in Concilio Compendiensi anni 757. Can. 11. ita decretum est: *In qualicumque modo mulier velum sanctum acceperit, sponte in eo permaneat, nec dimittat.* Num vero tunc vir ejusdem posset aliam sibi uxorem jungere, non erat omnium consensione definitum. Non posse virum hujusmodi secundas nuptias appetere dicitur in dicto Gratiani fragmento; ita etiam cautum est in memoratis Conciliis Vermeriensi, & Rothomagensi. Contrarium servandum esse voluerunt Patres Concilii Compendiensis Can. 13. his verbis: *Siquis vir mulierem suam dimiserit, & dederit commeatum pro religionis caussa infra Monasterium Deo servire, aut foras Monasterium dederit licentiam velare, sicut diximus, propter Deum, vir illius accipiat mulierem legitimam. Similiter & mulier faciat.* En itaque non tam diversas, quam contrarias sententias Patrum, quas jamdiu agnovit Egbertus Eboracensis in suis excerptionibus cap. 118. ibi: *Legitimum igitur conjugium non licet separari sine consensu amborum; potest tamen alter alteri cum consilio Episcopi licentiam dare ad servitutem Dei accedere: Quidam etiam dicunt: Si vir, sive mulier ex consensu religionem ceperit, licet alterum accipere novum conjugium, sed puellam, vel puerum, si continens esse non poterit. Quod non laudo. Sed siquis vult conjugatus converti ad Monasterium, non est recipiendus, nisi prius a conjuge castimoniam profitente fuerit absolutus. Nam si illo vivente per incontinentiam alteri nupserit, procul dubio adultera erit, & qui eam dimisit, particeps erit peccati illius.* Cum igitur in diversas iverint opiniones tunc temporis Viri Ecclesiastici, nonnulli ex iis, quibus displicebat novas contrahi nuptias, non aliter consentire maritum uxori velandæ voluerunt, quam si idem maritus continentiam profiteretur; ex quo fieri potuit, ut adjecta fuerint Gratianeo Canoni verba illa: *Sed similiter convertatur*, quemadmodum jam animadvertimus.

Hæc vero veterum in diversas sententias distractorum concertatio, atque conflictus profectus fuerat ex varia disciplina, quæ in diversis Ecclesiis in hac re obtinebat. Apud Græcos receptum erat, ut religionis caussa liceret uxori, etiam ignorante, aut contradicente marito, a conjugio resilire, etenim apud ipsos maxime favorabilis videbatur caussa religionis. Hinc S. Basilius in libro regularum fusius disputatarum num. 12. hæc habet: *Atque ii etiam, qui matrimonio conjuncti ad hujusmodi vitæ genus accedunt, percontandi sunt, num consentiente altera parte*

hoc faciant ex præcepto Apostoli. Vir enim, inquit ille, sui corporis potestatem non habet. Et si hoc ita ab ipsis fieri compertum sit, tum multis adhibitis testibus admitti debet, qui accedit; siquidem nihil est, quod Dei jussis potius haberi debeat. Si vero dissidens altera pars, & assidue usque ex adverso cum altera contendat, quod videlicet minus sollicita sit, quomodo placeat Deo, hic ea convenit meminisse, quæ dicta sunt ab Apostolo: in pace autem vocavit nos Deus, & sic parendum præcepto Domini, qui dixit: Siquis venit ad me, & non odit patrem suum, & matrem, & uxorem, & filios, & fratres &c. non potest meus esse discipulus. Nec enim est, quod haberi antiquius debeat, quam ut Dei jussis pareatur. Hæc erat Græcorum veterum Patrum doctrina ipsomet Basilio viro sanctissimo, æque ac prudentissimo Auctore, quam sequi minime dubitavit Justinianus in sua Novella 22. cap. 5. Græcorum eorundem disciplina confirmata. Quæ cum ita essent, nemo non videt facilius apud Græcos indulgendum fuisse maritis in sæculo remanentibus, ut novas inirent nuptias, quoties uxores, quas liberorum potissimum, & propagandæ familiæ caussa susceperant, religionis specie recessissent. Atque hanc eandem disciplinam nonnulli etiam ex Occidentalibus receperant, ii præsertim, qui Græcorum Patrum doctrinam sequebantur; aut qui Græcorum Imperatorum placitis adhæserunt, quemadmodum fuerunt Patres Compendienses anno 757. in memorato Can. 13. Verum generaliter in Occidente displicuit hæc disciplina; ut enim in Occidentali Ecclesia permissum non erat uxori invito marito religionem, & continentiam profiteri, ita si viri consensus accessisset, indictum fuit eidem viro, ut & ipse continentiam servaret; ne forte maritus videretur consensisse, non tam amore religionis, quam novi conjugii celebrandi desiderio. Explicat hanc rem Theodorus Cantuariensis Episcopus sive Græcorum, sive Latinorum rituum peritissimus in suo pœnitentiali, quem edidit Jacobus Petitus cap. 11. his verbis: *Legitimum conjugium non licet separari sine consensu amborum; potest tamen alter alteri licentiam dare, accedere ad servitutem Dei in Monasterio, & sibi nubere, si in primo conjugio erat, secundum Græcos, & tamen non est Canonicum.* Idipsum etiam monet Regino in lib. 2. de Ecclesiasticis disciplinis, ubi cum cap. 108. descripsisset laudatam Concilii Compendiensis sententiam, qua asseritur maritum posse post conversionem uxoris sibi alteram conjugem jungere, statim subdidit: *Sed hæc sententia Canonicis, atque Apostolicis informatur documentis*; quod ut demonstraret statim subjecit fragmentum Nicolai Papæ, quod nunc legimus etiam apud Gratianum in Can. 26. cau. 27. qu. 2.

Itaque Nicolaus Pontifex minime probavit Græcorum Patrum opinionem; minime etiam probarunt Latini Canonum Collectores, omnes sequuti doctrinam Augustini, & Gregorii Magni. Etenim Augustinus tradebat neminem ex conjugibus, nisi altero conjuge consentiente, posse continentiam profiteri, Can. 4. 5. 6., & 11. cau. 33. qu. 5., & amplius progressus Gregorius non aliter voluit converti unum ex conjugibus, quam alter etiam converteretur. Posteriore ætate conciliatæ videntur, & quodammodo compositæ Græcorum, Latinorumque sententiæ, & quidem in utroque disciplinæ capite. Primum enim in ea disputatione, utrum conjux invito consorte possit a conjugio resilire, recepta distinctio est inter matrimonium ratum, & consummatum, ut Græcorum sententia obtineat in conjugio rato, & Latinis potius adhærendum sit in consummato. Deinde in altera disputatione, utrum liceat in sæculo remanenti novas inire nuptias, facile fuit rem dirimere, ut scilicet quoties matrimonium ratum esset, & invito conjuge conjux alter professus fuisset continentiam, liceat in sæculo remanenti novas nuptias contrahere juxta sententiam Græcorum; quoties vero matrimonium esset jam consummatum, & conjugis consensu alter conjux recessisset, non liceat remanenti in sæculo novas nuptias contrahere, imo & si incontinentiæ suspicio subesse possit, nemo etiam ad consentiendum conversioni conjugis admittatur, nisi & ipse Monasterio se tradat, atque ibidem continentiam profiteatur. Hæc quidem distinctio videtur ingeniosa, utpote quæ complexa est utriusque Ecclesiæ, sive Græcæ, sive Latinæ disciplinas, & diversas rationes, tamen ab initio privatum Auctorem habuit, videlicet Gratianum in cau. 27. qu. 2., nec revera omnino, aut Latinorum, aut Græcorum Patrum sententiæ consonabat; verum quo tempore Gratiani decretum

ma-

maximi habitum est in scholis, & in foro, usu recepta fuit, atque etiam eo magis, cum Summi Pontifices eandem in suis Decretalibus confirmaverint cap. 3. 5. & passim de convers. conjugatorum.

Can. 45. de cons. dist. 1. Can. 45. de cons. dist. 1. tam a Gratiano, quam ab Ivone, & Burchardo excerptus est a Reginone Prumiensi, qui *ex Concilio Rhemensi tit.* 8. hæc refert in lib. 1. de Ecclesiasticis disciplinis cap. 67. „ Ut calix Domini cum „ patena, si non ex auro, omnimodis „ ex argento fiat. Neque causentur „ Presbyteri avaritia suadente de paupertate, vel impossibilitate, cum una „ pars ex omnibus, quæ ad Ecclesiam „ pertinet in fabricis ipsius Ecclesiæ sit „ impendenda. Admonendus est etiam „ populus, ut aliquid in donariis Domini offerat, sicut ipse antiquus populus sub Moyse in tabernaculo Domini fecisse legitur. Siquis autem tam „ pauperrimus est, saltim vel stanneum „ calicem habeat. De ære autem, aut „ ex auricalco non fiat calix; quia ob „ vini virtutem æruginem parit, quæ „ vomitum provocat. Nullus autem in „ ligneo (*addit Gratianus*, aut vitreo) „ calice præsumat cantare. " Sunt, qui putant Canonem istum fuisse in Synodo, quæ Durocortori Rhemorum habita est ex præcepto Caroli Magni, quod tamen hucusque non demonstrarunt. Ego potius arbitror, hunc Canonem tribuendum esse eidem Reginoni tanquam auctori suo, qui tradere voluit, quid servandum esset in Diœcesi Trevirensi, quam instituendam susceperat jussu Rathbodi Episcopi; eundem autem Reginonem inscripsisse nomen Concilii Rhemensis tit. 8., quia respicere volebat ab titulum 8. Capitularis 2. Hincmari Rhemensis Episcopi, ubi inter cetera, quæ decernuntur servanda a Decanis, & Presbyteris, hoc habetur: *Quo metallo sit calix, & patena, aut qua diligentia custodiantur.*

Can. 29. de cons. dist. 2. Sæculo 7., & sequentibus vetitum multoties scimus, ne Sacerdotes sacram Eucharistiam Laicis, fœminisve porrigerent, ad infirmos deferendam. Atque ut a Rhemensibus Capitulis exordiar, habemus titulum 2. Hincmari Rhemensis, ubi cap. 10. proponitur Decanis investigandum: *Si ipse Presbyter visitet infirmos, & innungat oleo sancto, ut communicet per se, & non per quemlibet, & ille ipse communicet populum, nec tradat communionem cuiquam Laico, ad deferendum in domum suam caussa cujuslibet infirmi.* Idipsum ferme legitur in inquisitione Reginonis, quæ est in lib. 1. cap. 1. num. 18. ibi: *Si visitet* (Presbyter) *infirmos, si eos reconciliet, si eos ungat oleo sancto juxta Apostolum, si eos propria manu communicet, & non per quemlibet Laicum. Si tradat communionem Laico, & fœmina ad deferendum infirmo, quod nefas est.* Item in Concilio Rothomagensi anni 650. ita legitur: „ Dictum est nobis, quod quidam Presbyteri celebrata Missa detrectantes „ ipsi sumere divina mysteria, quæ „ consecrarunt, calicem Domini mu„ lierculis, quæ ad Missas offerunt, „ tradant, vel quibusdam Laicis, qui „ dijudicare Corpus Domini nesciunt, „ idest discernere inter cibum spiritua„ lem, atque carnalem, quod quantum „ sit omni Ecclesiasticæ religioni con„ trarium, pietas fidelium novit. Un„ de omnibus Presbyteris interdicimus, „ ut nullus in posterum hoc facere „ præsumat, sed ipse . . . eos propria „ manu communicet, nulli autem Lai„ co, aut fœminæ Eucharistiam in ma„ nibus ponat, sed tantum in os ejus... „ Siquis hoc transgressus fuerit, quia „ Deum omnipotentem contemnit, & „ quantum in ipso est, inhonorat, ab „ Altari removeatur. " Eadem sententia habetur in Capitulis Herardi Turonensis cap. 24., in Capitulis Isaacci Lingonensis tit. 11. cap. 23., & in additione 3. Capitularium Francorum cap. 18. Hi sunt, ut arbitror, fontes, ex quibus Regino Prumiensis composuit ad institutionem Trevirensis Diœcesis caput 120. lib. 1., quod nomine Concilii Rhemensis inscripsit, idemque omnino est cum Canone 29. de consecr. dist. 2. apud Gratianum. Ac propterea suspicari possumus pro nomine Rhemensis Concilii legendum olim fuisse Rothomagense, ut idem Canon referatur ad Canonem Rothomagensem nuper laudatum; vel si Concilii Rhemensis nomen retinere velimus, eundem Canonem referemus ad Capitula Hincmari Rhemensis nuper etiam laudata, in quibus eadem propemodum sententia exhibetur.

CA-

CAPUT XXXVIII.

De Concilio Rothomagensi.

Nomine Rothomagensis Concilii relati sunt sequentes Canones apud Gratianum.

- *Can.* 33. *cau.* 7. *qu.* 1. *ex integris Concilii exemplaribus emendandus.*
- *Can.* 5. *cau.* 16. *qu.* 7. *consonat cum editis Concilii exemplaribus.*
- *Can.* 29. *cau.* 18. *qu.* 2. *ex integris Concilii exemplaribus emendandus.*

Additur apud aliquos can. 11. *cau.* 16. *qu.* 7. *qui potius est Concilii Lateranensis Calixti II.*

Licet plura sint Rothomagensia Concilia, ita dicta a Rothomago vulgo *Roven*, quæ hodie Civitas est Normanniæ Metropolis, quæ tamen capita apud Gratianum hoc nomine inscripta sunt, pertinent ad illam Synodum, quæ in editionibus Labbei celebrata fertur circa annum 650., quidquid alii sentiant, eandem referentes ad sæculum undecimum, minime animadvertentes ejusdem Synodi Canones jamdiu fuisse laudatos a Reginone Prumiensi, qui floruit medio decimo sæculo. Ceterum quæcumque capita in eadem Synodo legimus, septimi sæculi disciplinæ conveniunt; nec est ut aliqua ratione posterioribus temporibus tribuantur. Canones 16. ibidem editi proponuntur, quorum septimus habetur in Can. 33. cau. 7. q. 1., cujus lectionem Romani Correctores ex Burchardo, & Ivone emendarunt, quod forte eo tempore nondum habuissent integra hujus Concilii exemplaria. Concilii verba hæc sunt: *Sancitum est, atque omnimodis prohibitum, ut siquis Presbyter inventus fuerit alicui Clerico, aut Laico munera dare, aut dedisse, aut aliquam pecuniam tribuere, aut alterius Presbyteri Ecclesiam surripiat, aut Ecclesiam vacantem pretio redimat, pro hac cupiditate, seu rapina, seu præsumtione turpis lucri gratia, dejiciatur a Clero, & alienus exsistat a regula.* Hæc congruere sæculo septimo ad reformandam Galliarum disciplinam aperte probari potest ex Concilio Parisiensi 5. anni 615. cap. 9., ubi eadem ferme statuta sunt ad evitandum simoniæ crimen in sacris officiis suscipiendis. Eadem omnino verba relata fuerunt in Capitularia Regum Francorum lib. 7. cap. 206. editionis Parisiensis anni 1677., ubi tamen præterea adjecta sunt quædam publica Francorum Principum, & Antistitum auctoritate observatione digna; siquidem post illa verba: *Et alienus exsistat a regula*, hæc immediate subjiciuntur: *Nam si pro misericordia Episcopo placuerit longo tempore eum pœnitendo, quæ gessit in carceris ærumna recludere, & usque ad satisfactionem ibi retinere liceat. Et postea si se correxerit, & alia deinceps minime se facere promiserit, humanius erga eum agere poterit, si voluerit, & ipse dignus inventus fuerit.*

Can. 33 *cau.* 7. *qu.* 1.

In Can. 3. ejusdem Concilii legimus eisdem omnino verbis Can. 5. cau. 16. qu. 7., quem Romani Correctores exegerunt potius ad fragmenta Collectorum, cum illorum tempore integra Concilii Rothomagensis exemplaria in Bibliothecarum latebris adhuc delitescerent. Quod autem ibi statutum est de decimis, sexti, & septimi sæculi disciplinæ apud Gallicanam Ecclesiam maxime convenit, in qua ob varias temporum injurias, & vices a Clericis decimæ sublatæ fuerant. Hinc in Concilio Matisconensi 2. anni 585. Can. 5. hæc decreta sunt: *Statuimus, ac decernimus, ut mos antiquus a fidelibus reparetur, & decimas Ecclesiasticis famulantibus cæremoniis populus omnis inferat.*

Can. 5. *cau.* 16. *qu.* 7.

Ad caput 10. hujus Concilii referendus est Can. 29. cau. 18. qu. 2., quem Gratianus nomine Concilii Aurelianensis inscripserat. Romani Correctores, qui nondum viderant exemplaria hujus Concilii Rothomagensis, observaverunt apud Burchardum & Ivonem Canonem illum fuisse insertum Canoni *Abbates* 16. cau. 18. qu. 2., unde profluxit nomine Aurelianensis Concilii a Gratiano fuisse inscriptum, quemadmodum & inscriptus fuerat Can. 16., monuerunt præterea simile quiddam haberi in Pannor-

Can. 29. *cau.* 18. *qu.* 2.

normia ex Concilio Rothomagensi lib. 3. cap. 125. Verba Can. 10. Rothomagensis hæc sunt: *Ut Episcopus Monasteria Monachorum, & Sanctimonialium frequenter introeat, & cum gravibus, & religiosis personis, in eorum etiam vitam, & conversationem diligenter discutiat, & siquid reprehensibile invenerit, corrigere satagat. Sanctimonialium etiam pudicitiam subtiliter investiget.* Conveniunt hæc maximæ solertiæ veterum Episcoporum Rothomagensium erga monasteria; etenim de sancto Audoeno Rothomagensi Antistite legitur in ejusdem vita cap. 16., illum diligentissimam gessisse Monasterii sancti Petri Rothomagensis, ex quo aliquot ex eruditis conjiciunt, ipsum Audoenum convocasse hoc, de quo agimus, Concilium, & ibidem præfuisse. Fateor quidem memorata Concilii Rothomagensis verba non eadem omnino esse cum verbis Gratianeis, sed exinde bona occasio exhibetur unicuique, ut Gratiani fragmentum ad ejusdem Rothomagensis Canonis integritatem restituat.

Can. 11. cau. 16. qu. 7.

Non omittam hoc in loco quædam attingere de Can. 11. cau. 16. qu. 7., quem Gratianus inscripsit nomine Calixti Papæ. Tradam suo loco, illum tribuendum esse Concilio Lateranensi sub Calixto II. celebrato. Quoniam vero Romani Correctores asserunt in aliquibus exemplaribus adscriptum fuisse Concilio Rothomagensi, dixerim interea nomen Rothomagensis Concilii ab aliquibus adjici potuisse, forte ad marginem, non ut indicaretur Canonem vere esse Concilii Rothomagensis, sed ut significaretur nonnulla his similia haberi in Concilio Rothomagensi anni 1074., in quo hæc leguntur Canone 5. *Quod Subdiaconi, sive Diaconi, sive Sacerdotes Parochiani non ordinentur, secundum ordinationem Toletani Concilii absque legitima professione, quam coram Episcopo, & omnium circumstantium audientia faciant, qui ordinandi fuerint.*

CAPUT XXXIX.

De Concilio Emeritensi.

Unicum extat apud Gratianum Concilii Emeritensis fragmentum.

Can. 2. cau. 10. qu. 3. dubiæ auctoritatis.

AB Urbe Emerita Lusitanæ Provinciæ, quæ apud Romanos Augusta Emerita nuncupatur, nomen habet Emeritense Concilium sub Proficio Archiepiscopo celebratum anno 666., ubi plura disciplinæ ecclesiasticæ capita constituta sunt. Verum hæc Synodus, licet Provincialis fuerit, non tamen apud Lusitanæ Provinciæ fideles plurimum valuit, nec ita quidem, ut ejusdem Canones, quasi leges Ecclesiasticæ omnino servari deberent. Fuit antiqua controversia coram Summo Pontifice disputata inter Petrum Compostellarum, & Martinum Bracarensem Archiepiscopos, in qua cum Petrus Compostellanus pro defensione causæ suæ retulisset Canonem Concilii Emeritensis, objiciebat Martinus Bracarensis, *Emeritense Concilium non esse authenticum, tum quia non invenitur in aliquo authentico libro inter alia Concilia contineri, tum quia nec constructionem, nec sensum, nec latinitatem in plerisque locis continere probatur, tum etiam quia contra Canonicas sanctiones, & Apostolica Sedis Primatum aliquid videtur in eo esse statutum.* Et quamquam aliis rationum momentis contra responderit Petrus, Innocentius tamen III. Pontifex Maximus arbitratus est potius controversiam omnem transactione finiendam esse, quam sententia dirimendam. Post quæ Canones Emeritensis Concilii apud eruditos valde suspecti visi fuerunt, nec hujusmodi, ut tuto possint ad ecclesiasticam disciplinam confirmandam a Viris Ecclesiasticis adferri; quemadmodum liquere potest ex Epistola ejusdem Innocentii III. ad Petrum Compostellanum, quæ apud Labbeum habetur integra ad calcem ipsius Emeritensis Concilii in Veneta editione.

Quidquid tamen sit de auctoritate Concilii Emeritensis, ad illud referendus est Gratianeus Can. 2. cau. 10. qu. 3., & emendandus ex integris ejusdem Synodi exemplaribus, in quibus cap. 16. hæc leguntur: *Bene disponit divina gratia:*

Quidquid unaquaeque Ecclesia a fidelibus collatum est, habeat. Priscis quippe canonibus erat decretum, ut Episcopus de Parochitanis Ecclesiis tertiam sequeretur, cui sua plenissime sufficere possunt. Placuit huic Sancto Concilio, ut nullus Provinciae Lusitaniae Episcopus sententiae hujus terminum excedat, nec a qualibet Parochitana Ecclesia tertiam auferre praesumat, sed quidquid exinde consequi potuerat, totum in reparationem ipsarum Basilicarum proficiat. Omnes vero supradicti Presbyteri, qui virtutem habuerint, Episcopo suo placitum faciant, ut reparare Ecclesias sibi commissas intendant. Vel ex hoc Canone patere potest, quod adversus Emeritense istud Concilium opponebat Martinus Bracarensis, videlicet in Canonibus Concilii *nec constructionem, nec sensum, nec latinitatem contineri*. Inter cetera enim videntur Emeritensis hujus Canonis Auctores velle recedere a veterum Canonum disciplina de tertia redditutum parte Episcopis concedenda ex Ecclesiis Parochialibus; sed interea asserunt veteris Canonis terminum non esse excedendum, quod idem significat, ac Episcopos nonnisi tertiam partem sibi usurpare debere. Illud sane certum est apud veteres, quemadmodum alibi superius animadverti, oblationes omnes, quemadmodum Cathedralis, ita & Parochialium inferiorum Ecclesiarum integras ad Episcopi manum, potestatemque deferri consuevisse, ex quibus Episcopus idem Ecclesiae suae Cathedrali adhuc inopi, & Clericorum Civitatensium egestati succurrebat, non omittens tamen & Clericis in Parochiis constitutis necessaria vitae subsidia suppeditare. Paullatim vero cum Cathedrales Ecclesiae locupletiores evasissent, & Episcopi ipsi Parochiarum inferiorum bonis non indigerent amplius, ab eisdem Parochiarum redditibus excipiendis abstinuerunt, non tamen ab omnibus statim; sed circa sextum, aut septimum Ecclesiae saeculum Episcopi alicubi quartam tantum, alicubi etiam tertiam partem postulabant, sive quod ea adhuc parte indigerent, sive quod veteris juris vestigium in eadem parte custodiri exoptaverint. In Provincia Lusitana, aliisque finitimis illud vigebat sexto, & septimo Ecclesiae saeculo, ut tertia redditutum Parochianorum pars Episcopo cederet, quemadmodum legitur in Concilio Toletano XVI. anni 693. cap. 5., & in Concilio Bracarensi II. anni 572. Can. 16.

CAPUT XL.

De Concilio Educensi.

Nomine Concilii Educensis refertur.

{ *Canon 1. cau. 19. qu. 3. tribuendus Concilio Heduensi sub Leodegario Augustodunensi.*

NON Educense, sed potius Heduense Concilium memorandum erat a Gratiano, vel, quod idem est, Augustodunense, ita dictum, quod celebratum fuerit Augustoduni in Heduorum civitate. Quatuor autem Heduensia, sive Augustodunensia Concilia habita feruntur apud Collectores. Primum est circa annum 670. sub S. Leodegario Augustodunensi Episcopo tempore Adeodati Papae, & Theodorici Regis, in quo plura capita ad monasticam disciplinam stabiliendam constituta fuerunt, quae tamen non omnia, nec integra ad nos usque pervenerunt, sed aliqua tantummodo fragmenta, eaque inordinata. Alterum celebratum est circa annum 1065. sub Alexandro II., in quo discussa est causa Roberti Burgundiae Ducis cum Aganone Episcopo. Tertium illud est, de quo mentionem facit Gregorius VII. in Epist. 22. lib. 4. ad Hugonem Diensem Episcopum, habitum scilicet temporibus ejusdem Gregorii circa annum 1077., ubi praecipue actum fuit de electionibus Abbatum, & illorum juribus. Postremum celebratum fuit anno circiter 1094. tempore Urbani II., in quo de pluribus negotiis actum est, praesertim vero de caussa Guiberti, qui Apostolicam sedem invaserat, de Henrico Rege, de Philippo Galliarum Rege, de Simoniacis, de Sacerdotibus incontinentibus, & de cohibendis Monacho-

chorum ausibus, qui Sacerdotum officia in Parochiis exercebant.

Philippus Labbeus referendum arbitratur ad Concilium Heduense III. anni 1077. Gratianeum Canonem 1. cau. 19. qu. 3. forte ex eo, quod Gratianus eidem hæc verba adscripserit: *In Concilio Educensi celebrato sub Gregorio VII.* Ego vero potius existimarem, Canonem eundem editum fuisse in Concilio Heduensi I. circa annum 670. sub Sancto Leodegario; etsi enim inter editos ejus Canones non legatur, tamen quia constat ejusdem Canones quamplures fuisse deperditos, quemadmodum ipsimet Conciliorum Collectores testantur, nihil prohibet, quominus asseramus apud Gratianum reperiri, quod in ipsis Concilii exemplaribus non habetur. Ex eo vero adducor, ut hunc Canonem Concilio Heduensi I. potius adscribam, quod in eadem Synodo quamplura ad Monasteriorum regimen pertinentia definita fuerint, quo etiam spectat dictus Canon primus Gratiani. Imo & in Canone 10. illius Concilii ex editis hæc habentur: *Statuimus, ac decernimus, ut nullus Monachum alterius absque permissu sui Abbatis præsumat retinere, sed cum inventus fuerit vagans, ad cellam propriam revocetur, ibi juxta culparum merita coercendus.* Quæ sane verba plurimum consonant cum memorato Gratiani Canone. Quo respexit Auctor formularum, quarum collectionem fecit Baluzius, ediditque ex vetustissimis Codicibus MSS. post libros Capitularium, ita scribens num. 36. *Canones vero Augustodunenses ita statuunt, ut nullus Monachum alterius absque permissu Abbatis sui præsumat retinere.* Porro hæc, & similia statuta sæculo septimo plurimum conveniunt, quo utiliter cavebatur, ne Abbates Regulares alienæ jurisdictioni subjectos sibi vindicarent, etenim & jam tempore Concilii Agathensis anni 506. simile propemodum decretum fuisse legimus in Can. 27., ac præsertim ne Abbates non tantum Monachos ab alienis Monasteriis, sed Clericos ab Ecclesiis suis subtraherent, sed Augustodunensi Civitati sæculo septimo accommodatum fuerat; siquidem ante centum circiter annos Gregorius Magnus quibusdam Augustodunensibus Monasteriis privilegia concesserat, ut constat ex ejusdem Papæ Epistolis 10., 11., & 12. lib. 11., quibus præsertim indulgebatur, ne Episcopi possent Monachos ex illis ad ecclesiasticum ordinem promovere sine consensu Abbatis, ac proinde Abbates illi quodammodo abs jurisdictione Episcopi Augustodunensis exemti videbantur, ut propterea facile exinde contingere potuerit, ut Abbates viceversa Clericos regulares Episcopo subjectos ad sua Monasteria vocarent, cum id expresse non fuisset Abbatibus vetitum; quamobrem necessarium fuit Sancto Leodegario idipsum editis Canonibus interdicere, ut, quemadmodum Monasteriorum Augustodunensium disciplinæ jam satis consultum fuerat per privilegia Gregorii Magni, ita per novos Canones Heduenses Augustodunensis quoque Ecclesiæ, & Cleri utilitatibus consuleretur.

CAPUT XLI.

De Concilio, quod Gratianus sextum appellat, sive Trullano.

Quotquot Concilii sexti nomine habentur Canones apud Gratianum, non illi revera pertinent ad Concilium sextum Generale, sed potius ad Concilium Trullanum, quod alii Quinnisextum vocant. Hoc itaque Capite complexus sum, sive quæ Gratianus idem simpliciter nomine sextæ Synodi retulerat, sive quæ clarius se ex Trullana Synodo depromsisse professus fuerat; etenim arbitror Gratianum inter utramque Synodum maximum, quod intercedit, discrimen non agnovisse. En fragmenta Gratiani.

Can. 4. dist. 16. rejiciendus, & perperam a Gratiano exhibitus.
Can. 7. dist. 16. rejiciendus, & ad ipsius Concilii integritatem restituendus.

Can. 6. dist. 22. rejiciendus, & ad ipsius Concilii integritatem restituendus.
Can. 16. dist. 28. consonat cum sententiis Sancti Basilii.
Can. 13. dist. 31) Romanorum disciplinæ adversantes, & injuriosi.
Can. 7. dist. 32.)
Can. 3. dist. 44. cum veteuum canonum sententiis conformis.
Can. 4. dist. 77. consonat cum sententia Concilii Neocæsareensis.
Can. 26. dist. 93. veterum disciplinæ conformis.
Can. 100. cau. 1. qu. 1. consonat cum receptissimis Ecclesiæ regulis.
Can. 48. cau. 12. qu. 2. plurimum consonat cum Concilii Chalcedonensis canonibus.
Can. 1. cau. 21. qu. 2. consonat cum vetere disciplina.
Can. 2. cau. 21. qu. 4. consonat cum canonibus Concilii Nicæni II.
Can. 6. cau. 27. qu. 1. consonat cum veterum Patrum sententiis.
Can. 13. cau. 28. qu. 1. consonat cum canonibus Concilii Laodiceni.
Can. 34. de cons. dist. 1. plurimum consonat cum canonibus Laodicenis.
Can. 47. de cons. dist. 1. consonat cum disciplina Ecclesiæ universæ.
Can. 6. de cons. dist. 2. veterum disciplinæ conformis.

CElebratis Conciliis Œcumenicis quinto, & sexto, scilicet Constantinopolitano II., & Constantinopolitano III., in quibus tum Nestorianorum reliquiæ in caussa trium Capitulorum, tum Monothelitarum hæreses damnatæ fuerant, nondum videbatur aliquibus Ecclesiasticæ utilitati satis fuisse prospectum, nisi Canones quidam etiam ad disciplinam Ecclesiasticam stabiliendam adjicerentur ad exemplum præcedentium Generalium Conciliorum, quæ post definitiones fidei, nonnullas præterea Ecclesiasticæ prudentiæ regulas condiderant. Jam tamen dissolutum fuerat utrumque Concilium, quorum postremum Agathonis Pontificis Maximi tempore jam perfectum fuerat; quum post multos annos tenente maximum Pontificatum Sergio, Græci Episcopi numero plurimi, videlicet, si fides danda sit Balsamoni, & Zonaræ, CCXXVII., longe propterea plures, quam Concilio sexto interfuissent, in unum convenerunt Constantinopolim sub Justiniano 2. Rhinothmeto anno circiter 692. in Trullum, sive locum concavatum, ubi duos supra centum Canones ediderunt, quasi Concilii quinti, & sexti supplementa., unde Concilium ipsum vel Trullanum, vel Quinnisextum appellatum est, imo etiam aliquando nomine Synodi sextæ ab imperitis Collectoribus laudatum.

Vetustissima est controversia de hujus Concilii, Canonumque in eo editorum auctoritate. Illud tamen semper probatissimum fuit apud Occidentales, ut Concilium ipsum generalibus Conciliis accenseri non debeat, non solum ex eo, quod minus recta Ecclesiasticæ disciplinæ capita in eodem contineantur, verum etiam potissimum, quod Romanæ Ecclesiæ auctoritas nec intervenerit, nec accesserit generalibus Conciliis necessaria. Hunc quidem Græci Episcopi honorem Romanæ Ecclesiæ debitum tribuerunt, ut in subscriptionibus locum primum vacuum relinquerent, quem Pontifici Maximo subscriptionis caussa reservarunt, sed nullus uspiam ex Pontificibus Maximis subscripsisse legitur. Fertur quidem præterea interfuisse Concilio Basilius quidam Episcopus Gortyniorum in Creta insula, quasi *Romanæ Ecclesiæ locum tenens*, quemadmodum in hac Synodo appellatur. Verum hæc appellatio meo judicio non eo refertur, ut Basilius revera delegationem Sergii Papæ susceperit, eoque nomine Concilio Trullano præsederit, sed eo potius, ut designaretur, eundem Basilium jam vices gessisse Agathonis Papæ in Concilio VI. generali anni 680., uti patet ex subscriptionibus ejusdem Concilii, præsertim quod facile suspicari possimus Græcos, ut Concilio suo majorem auctoritatem inderent, Basilio eidem persuasisse, ut eo nomine, quo alias gaudebat, subscriberet, illud etiam proponentes pristinam adhuc delegationem perdurare, cum non de novo Concilio, sed de supplemento Conciliorum præcedentium ageretur. Ceterum in hoc Concilio non omnia juxta Canonum disciplinam peracta sunt;

nam

nam in primis memoratus Basilius, licet locum se tenere dixerit Ecclesiæ Romanæ, non subscripsit primus, quemadmodum moris erat in Conciliis veteribus, sed duodecimus locus ipsi fuit inter Episcopos adsignatus; item Imperator Justinianus primus legitur ante Episcopos subscripsisse præter morem præcedentium Synodorum. Præterea, ut diximus, recusavit subscribere Sergius Pontifex Maximus, quemadmodum scribit Anastasius Bibliothecarius in ejus vita ibi: *Compellebatur & ipse* (Sergius) *subscribere, sed nullatenus acquievit*. Demum si universa Concilii ejusdem gesta penitius observentur, constabit manifestissime nihil aliud voluisse Græcos Episcopos, quam improbo, & furtivo conatu, prætextu perficiendi ecclesiasticam disciplinam, quemadmodum erant in schismata, seditionesque proni, illam potius omnino turbare. Atque hac in re non possum continere adversus recentiores hæreticos non paucos, qui de hoc Trullano Concilio, quasi de optimo sacræ disciplinæ Arthetypo loquuntur, atque hinc occasionem arripiunt de more suo redarguendi Romanam Ecclesiam, quod illud suo suffragio non receperit. En propriam, & plane singularem hæreticorum indolem, qui dum vetera monumenta observant, quo improbo studio ea rejicere satagunt, quæ plurimum ad rectæ fidei, veræque Ecclesiæ demonstrationem conducunt, eodem volunt probari illa omnia, quæ a schismaticis hominibus, quicumque illi fuerint, & quocumque spiritu ducerentur, ad turbandam Ecclesiam facta clarissime cernuntur, dummodo Romanis, ut ipsi ajunt, moribus adversentur. Non est hæc meo judicio inquirendæ veritatis optima sollicitudo, qua iidem se rapi quodammodo profitentur, sed potius quidquid audendi effrænata licentia.

Nulla itaque vis, & auctoritas est Canonum Trullanorum, licet illi apud Gratianum honorabili sextæ Synodi nomine laudentur. Non tamen inficias iverim inter tot sententias aliquas haberi, quæ veteribus Conciliorum Canonibus omnino conveniunt, quæque propterea non ex eo improbandæ erunt, quod a Trullanis Episcopis fuerint renovatæ; cuilibet enim ingenuo homini, & honesto placere debet veritas, & prudentia, etiamsi in ore alienæ fidei hominum sonet; non enim tunc alienigenas sequimur, sed veritatem, prudentiamque a nostris majoribus sanctissimis, ac sapientissimis traditam, a qua illi in ea parte minime desciverunt. Quamobrem ubi Gratianeos Canones expendero ex hoc Concilio depromtos, illud potissimum observabo, ut quæ cum veterum Sanctorum Patrum prudentia consonant, ad eorundem doctrinam prorsus exacta proponam, illa vero, quæ dissonant, tanquam improba schismaticorum molimina rejicienda exhibeam.

Can. 4. dist. 16.

Apud Gratianum occurrit in primis Can. 4. dist. 16., cujus sententia legitur in Can. 2. Concilii Trullani. In eo Græci Antistites sibi proposuerunt, ut Codicem Canonum quendam seligerent, qui in universa Ecclesia probaretur; jam enim animadverterant plura tum falsa, & apocrypha in ecclesiasticos Codices irrepsisse; ita propterea exorsi sunt: *Hoc quoque huic Sancta Synodo pulcherrime, & honestissime placuit, ut ab hoc nunc tempore deinceps ad animarum medelam, & perturbationum curationem firmi, stabilesque maneant, qui a Sanctis Patribus, qui nos præcesserunt, suscepti, ac confirmati sunt, atque adeo nobis etiam traditi sunt Sanctorum, & Gloriosorum Apostolorum nomine 85. canones*. Post hæc rejiciunt Constitutiones Apostolicas nomine Clementis editas, quod in iis plura adjecta fuissent *adulterina, & a pietate aliena ab iis, qui fide aliena sentiunt*; deinde confirmant Canones Nicænos, Ancyranos, Neocæsareenses, Gangrenses, Antiochenos, Laodicenos, Constantinopolitanos, Ephesinos, Chalcedonenses, Sardicenses, Carthaginenses, & rursum Constantinopolitanos sub Nectario, & Theophilo conditos, Canones Dionysii, & Petri Alexandrinorum, Canones Gregorii Neocæsareensis, Athanasii, Basilii, Gregorii Nysseni, Gregorii Theologi, Amphilochii Iconii, Thimothei, & Cyrilli Alexandrinorum, Gennadii, & unicum Canonem S. Cypriani, quem dicunt in solis Africanorum Provinciis fuisse servatum. Post quæ eos damnant, quicumque alios præter memoratos Canones recipere voluerint, aut qui propositos aliqua de caussa rejecerint.

Duo hic observanda occurrunt, primum, quod ad integram hujus Canonis sententiam pertinet, alterum, quod pertinet ad Gratiani fragmentum ex eo de-

depromtum. Videtur in primis Trullanus Canon in eo deficere, quod omnia propemodum Romanæ Ecclesiæ monumenta, præsertim vero, quæ Romanos Pontifices Auctores, rejecerit, & ut non reciperentur mandaverit, cum tamen probari jure optimo potuissent Gelasii, Leonis magni, & Gregorii Magni Canones inter ceteros, quibus addi potuissent ex Latinis Patribus Ambrosius, Hieronymus, Augustinus, aliique non pauci. Huc accedit ex Latinorum monumentis nihil aliud ibi confirmatum esse, quam quod veteres excitare posset contentiones, videlicet Canonem Cypriani de rebaptizandis iis, qui ab hæreticis baptizati ad Ecclesiam venirent; quod sane indicat non aliam fuisse Trullanorum Episcoporum mentem, quam ut schismatum semina excitarent, vetere sque controversias reducerent jamdiu reddita pace, & sanctissimis exemplis confirmata. Deinde quod attinet ad fragmentum Gratiani in dicto Canone 4., video non omnino consonare illud cum Canone Trullano; etenim Gratianus ita scripsit, quasi definitum in Concilio Trullano fuerit, 85. capitula vere Apostolorum esse, illaque rata habenda esse, ac confirmata; at Trullani Antistites, ut liquet ex eorum verbis superius expressis, nihil aliud voluerunt, quam confirmari disciplinam, quæ in illis 85. Canonibus tradebatur, qui *Sanctorum, ac gloriosorum Apostolorum nomine traditi sunt*. Diversa porro hæc sunt, de qua tamen re nihil amplius hic dixero, cum diserte in cap. 1. superius verba fecerim.

Can. 7. dist. 16. Quæ huc usque observavimus plurimum conducunt ad interpretationem canonis 7. dist. 16., cujus priora verba leguntur in oratione Trullanorum Episcoporum ad Justinianum, quæ in exemplaribus Concilii præfixa est canonibus Trullanis, his verbis: *Quoniam autem sanctæ, & universales duæ Synodi in hac imperante, & Dei observatrice Civitate congregatæ, una quidem temporibus divæ recordationis Justiniani, altera vero sub pia memoria Imperatore Constantino tuæ mansuetudinis Patre ad paterne declarandum fidei Mysterium sacros canones nequaquam conscripserunt, sicut reliquæ sanctæ quatuor universales Synodi, per quos populi quidem a deteriore, & abjectiore vivendi ratione recedant, ad meliorem autem, & altiorem vitam se traducant &c.* Post hæc multa sequuntur, quibus traditur Ecclesiam reformatione tunc indiguisse, atque ita dein concluditur: *Propterea ergo tua pietatis jussu in hac Dei observatrice, & imperante Urbe congressi sacros canones scripsimus.* Si hæc cum principio Gratianei can. conferamus, agnoscemus Gratianum sententiam Concilii paucis perstrinxisse, non eadem omnino verba descripsisse. Quæ sequuntur in versic. *Placuit*, pertinent ad dictum canonem 2. in quo superius animadvertebam Trullanos Antistites in animo illud habuisse, ut constituerent sibi codicem canonum, a quo non recederent, & extra quem nihil aliud omnino reciperent, quod quidem seditiosa voluntate factum fuisse observabam. Ceterum neque hic Gratianus Collectorem egisse videtur, cum non verba canonis integra exhibuerit, sed potius paucis sententiam Concilii exposuerit. Ita legitur in ipso Concilio: "Hoc quoque huic
„ Sanctæ Synodo pulcherrime, & hone-
„ stissime placuit, ut ab hoc nunc tem-
„ pore deinceps ad animarum medelam,
„ & perturbationum curationem firmi,
„ stabilesque maneant, qui a Sanctis
„ Patribus, qui nos præcesserunt, susce-
„ pti, ac confirmati sunt, atque adeo
„ nobis etiam traditi sunt sanctorum,
„ & gloriosorum Apostolorum nomine
„ 85. canones". In his verbis jam adnotaveram Gratianum ab ipsa Concilii sententia plurimum recessisse, cum ille recensuerit 85. canones velut Apostolicos, at Trullani Episcopi eos non Apostolicos appellent, sed *Apostolorum nomine traditos*. Deinde ita sequuntur Trullani Antistites: "Quoniam autem in his
„ nobis canonibus præceptum est, ut
„ eorundem Sanctorum Apostolorum per
„ Clementem Constitutiones susciperc-
„ mus, quibus jam olim ab iis, qui fi-
„ de aliena sentiunt, ad labem Ecclesiæ
„ adspergendam adulterina quædam, &
„ a pietate aliena introducta sunt, quæ
„ divinorum nobis decretorum elegan-
„ tem, ac decoram speciem obscurarunt,
„ has Constitutiones ad christianissimi
„ gregis ædificationem, ac securitatem
„ conducibiliter rejecimus, hæreticæ
„ falsitatis fætus nequaquam admitten-
„ tes, & germanæ, ac integræ Apo-
„ stolorum doctrinæ inserentes. Obsigna-
„ mus etiam reliquos omnes canones,
„ qui a Sanctis, & Beatis nostris Pa-
„ tribus expositi sunt, idest a 319. San-
„ ctis, ac Deiferis Patribus, qui Ni-
„ cææ convenerunt, iisque, qui Ancy-

„ ræ, & iis etiam, qui Neocæsareæ,
„ similiter & qui Gangris, præterea &
„ iis, qui in Antiochia Syriæ, atque
„ iis etiam, qui in Laodicæa Phrygiæ:
„ Præterea autem & 150. Patribus, qui
„ in hac a Deo conservanda, & Impe-
„ riali Civitate convenerunt, & ducen-
„ tis, qui in Ephesiorum Metropoli
„ prius coacti sunt, & sexcentis trigin-
„ ta Sanctis, & Beatis Patribus, qui
„ Chalcedone, similiter & iis, qui Sar-
„ dicæ, & qui Carthagine, & qui rur-
„ sus in hac Dei cultrice, & Impera-
„ trice Urbe convenerunt sub Nectario,
„ qui Imperanti huic Civitati præside-
„ bat, & Theophilo, qui fuit Alexan-
„ driæ Archiepiscopus. Quin etiam ca-
„ nones Dionysii, qui fuit Archiepisco-
„ pus magnæ Alexandrinorum Civita-
„ tis, & Petri, qui fuit Alexandriæ
„ Archiepiscopus, & Martyr, Grego-
„ rii Neocæsareæ Episcopi Thaumatur-
„ gi, Athanasii Alexandrini Archiepis-
„ copi, Basilii Archiepiscopi Cæsareæ
„ Cappadociæ, Gregorii Episcopi Nys-
„ sæ, Gregorii Theologi, Amphilochii
„ Iconii, Thimothei Archiepiscopi ejus-
„ dem Alexandriæ, Cyrilli ejusdem
„ Alexandriæ Episcopi, & Gennadii,
„ qui fuit Patriarcha hujus a Deo ser-
„ vandæ, & imperantis Civitatis. Præ-
„ terea vero & a Cypriano, qui Afro-
„ rum regionis fuit Archiepiscopus, &
„ Martyr, & Synodo, quæ sub ipso
„ fuit, emissum canonem, qui in præ-
„ dictorum Præsulum locis solum secun-
„ dum traditam eis consuetudinem ser-
„ vatus est. Et nulli licere prius de-
„ claratos can. adulterare, vel non ad-
„ mittere, vel alios præter his proposi-
„ tos recipere can. a quibusdam falsa
„ adjecta inscriptione compositos, qui
„ veritatem cauponari conati sunt. Si
„ quis autem, quod prædictorum can.
„ aliquem innovare, vel subvertere co-
„ netur, convictus fuerit, reus erit se
„ cundum eum can. ut ipse pronunciat
„ canon, pœnam luens, & per ipsum
„ in eo, in quo offendit, medelam su-
„ scipiens". Sic restituta est integra can. Trullani sententia, ex qua perspicue liquet, quod superius præfatus sum ad canonem 4. dist. 16. hujusmodi fragmenta a viro catholico, & in Ecclesiæ unitate degente recipienda non esse, indignaque propterea fuisse, quæ in collectionem canonum redacta fuissent a Collectore can. Ecclesiæ Occidentalis, ex eo præsertim capite, quod ibidem probatissimus proponatur canon a Cypriano, aliisque Africanæ Ecclesiæ Episcopis editus in causa rebaptizantium, jam diu ex antiquissima traditione rejectus.

Can. 8. dist. 22.

Can. 6. dist. 22. ita corrigendus erit ex canone 36. Trullano. *Renovantes, quæ a Sanctis 150. Patribus, qui in hac a Deo conservata, & Regia Urbe, & 630. qui Chalcedone convenerunt, constituta sunt, decernimus, ut Thronus Constantinopolitanus æqualia privilegia cum antiqua Roma Throno obtineat, & in Ecclesiasticis negotiis, ut ille, magnificat, ut qui sit secundus post illum. Post quem magna Alexandrinorum Civitatis numeretur Thronus, deinde Antiochia, & post eum Hierosolymitana Civitatis*. En tandem quo anhelabant Græci, & quo eos ferebat proprius ambitus, qui ubi sedem Imperii Roma Constantinopolim translatam receperunt, primam quoque Ecclesiæ sedem in eandem Constantinopolitanam Civitatem eodem modo aut translatam esse, aut transferri debuisse sibi blandiebantur. Hinc sæpe sæpius in Conciliis definiendum curarunt, ut iidem honores, qui Romano competerent, Constantinopolitano Pontifici decernerentur, aut saltem ille post Romanum Pontificem primus haberetur. Hanc ipsam Græcorum mentem explicavit Græcus Interpres Alexius Aristinus ita ad hunc canonem scribens; *Episcopum Constantinopolitanum æqualibus frui privilegiis post Romanum; sic in tertio Synodi Constantinopolitana, & in 28. Concilii Chalcedonensis canone interpretati sumus, ut non honoris, sed temporis respectu secundus a Romano collocetur. Sic itaque & hic* (idest in canone Trullano) *intelligendum est præpositionem*, post, *tempus indicare, non autem honorem. Nam post annos multos æqualia Romana Ecclesia obtinuit Thronus hic Constantinopolitanus privilegia, eo quod Imperio, & Senatu hac Civitas honorata est, & æqualibus veteri Roma gaudet privilegiis*. Quis non videt in istis laceratam Ecclesiam, & discissam, ut in ipsa duo capita constituerentur, quasi monstrum, ac si divinæ Ecclesiæ Primatus non ex Sancti Petri successione, sed potius ex variis Civitatum, aut Nationum vicissitudinibus dependeat? Mentiri autem hoc in loco videntur Græci iidem, ubi asserunt se decreta Constantinopolitani, & Chalcedonensis Concilii renovasse, cum tamen in neutro Concilio tum Romano, cum

Con-

Constantinopolitano Episcopo æqualia jura concessa fuissent. Præterquamquod enim tum can. 3. ex Constantinopolitanis, vel receptus omnino non fuerit in Ecclesia, vel aliter explicandus sit, quam exprimatur a Græcis, quemadmodum ostendi superius ad can. 3. dist. 22. tum can. 28. ex Chalcedonensibus a S. Leone Magno nunquam confirmari, aut probari potuerit; in utroque hujusmodi canone honores quidam dati sunt Constantinopolitano Episcopo; nondum tamen Græci adeo aperte ausi fuerant Romani Pontificis auctoritatem sibi vindicare, quemadmodum fecerunt in can. Trullano. Itaque Trullanus iste canon in eo quidem agnosci a studiosis sacrorum canonum poterit, in quo distributæ sunt Græcorum Patriarcharum dignitates, videlicet ut inter illas primas teneret Episcopus Constantinopolitanus, secundum locum haberet Alexandrinus, tertium Antiochenus, & postremum Hierosolymitanus; etenim in hunc ordinem omnes Græci Episcopi, illi etiam, quorum intererat, consenserunt, & moribus diuturnis deinde comprobarunt; in ea tamen parte, in qua æquales honores cum Romano Patriarchæ Constantinopolitano decernuntur, non erit, cur eundem canonem recipiamus, cum manifeste illic nihil appareat aliud, quam Constantinopolitanorum Episcoporum ambitus.

Can. 16. dist. 28. Canon 16. dist. 28. ita erit emendandus ex canone 26. Trullano: *Presbyterum per ignorantiam illicitis nuptiis implicatum esse quidem Cathedra participem secundum ea, qua sunt in sacro canone decreta, a reliquis autem operationibus abstinere. Etenim tali satis est, si venia detur: ut autem alii benedicat, qui debet sua curare vulnera, est incongruum. Benedictio enim est sanctificationis impertitio. Qui autem id non habet propter delictum ex ignorantia, quomodo alteri id compertiet? Nec ergo publice, nec privatim benedicat, nec Domini Corpus alii distribuat, nec aliquod aliud ministerium obeat, sed prima sede contentus Domino defleat, ut illi ex ignorantia peccatum remittatur. Manifestum enim est, quod nefarium istiusmodi conjugium dissolvetur; nec vir cum ea ullo modo consuetudinem habebit, per quam sacra operatione privatus est.* Non tantum hæc est sententia Antistitum Trullanorum, sed potius S. Basilii, ex quo Trullani iidem Episcopi se excepisse profitentur illis verbis: *secundum ea, qua sunt in sacro canone decreta*; etenim S. Basilius in suis canonibus ad Amphilochium can. 27. ita habet: *De Presbytero, qui per ignorantiam nefariis nuptiis implicatus est, definivi, qua oporteat, esse quidem Cathedra participem, a reliquis autem actionibus abstinere; ei enim sufficit, ut veniam consequatur. Ut is autem aliis benedicat, qui sua debet vulnera curare, non est consentaneum. Benedictio enim est sanctificationis communicatio; qui autem eam non habet propter ignorantia lapsum, quomodo aliis communicabit? Nec ergo publice, nec privatim benedicat, nec Christi Corpus aliis impertiat, nec aliquod aliud sacrum Ministerium obeat, sed quod præsideat contentus aliis, & Domino defleat, ut sibi ignorantia peccatum condonetur.* Sane si hæc Basilii Magni verba cum memorato Concilii Trullani canone contulerimus, vix verborum quorundam discrimen inter utrumque agnoscemus, ut propterea eadem esse debeat apud Viros Ecclesiasticos Trullani canonis auctoritas, quæ Sancti Basilii canonibus inest.

Can. 13. dist. 31. & 7. dist. 32. Disciplinam Græcorum adversus Romanam diuturno usu apud illos receptam exhibent Canon 13. dist. 31. & Can. 7. dist. 32. Canon 7. dist. 32. legitur in can. 6. ex Trullanis iis verbis: *Quoniam in Apostolicis canonibus dictum est eorum, qui non ducta uxore in Clerum promoventur, solos Lectores, & Cantores uxorem posse ducere; & nos hoc servantes decernimus, ut deinceps nulli penitus Hyppodiacono, vel Diacono, vel Presbytero post sui ordinationem conjugium contrahere liceat. Si autem fuerit hoc ausus facere, deponatur. Si quis autem eorum, qui in Clerum accedunt, velit lege matrimonii mulieri conjungi, antequam Hyppodiaconus, vel Diaconus, vel Presbyter ordinetur, hoc faciat.* Gratianus postremorum tantummodo verborum fragmentum retulit. At Trullani Episcopi cum Apostolicos canones memorarunt, intellexerunt canonem 26. ex iis, qui Apostolis tribuuntur, in quo hæc habentur: *Ex iis, qui non ducta uxore ad Clerum promoti sunt, jubemus, si velint, uxorem ducere Lectores, & Cantores solos.* Itaque Ecclesia Græca in Trullano Concilio illud recepit, ut Subdiaconi, Diaconi, & Sacerdotes matrimonium contrahere non possent, in quo ab Ecclesiæ Occidentalis disciplina minime recessit. Recessit in eo, quod voluerit eos, qui ante ordinationem jam matrimonium con-

contraxissent, posse ad sacros ordines promoveri, ut constat ex Canone 13. dist. 31. quem ita ex Trullano Can. 13. interpretantur Viri eruditi ex Græcis exemplaribus: " Quoniam Romanæ Ecclesiæ pro canone traditum esse cognovimus, ut Diaconi, vel Presbyteri, qui ordinentur, digni existimandi sunt, profiteantur se non amplius suis uxoribus conjungendos; nos antiquum canonem apostolicæ perfectionis ordinisque servantes, hominum in sacris ordinibus legitima conjugia deinceps ex hoc temporis momento firma, & stabilia esse volumus, nequaquam eorum cum uxoribus conjunctionem dissolventes, vel eos mutua tempore convenienti consuetudine privantes. Quamobrem si quis dignus inventus fuerit, qui Hyppodiaconus, vel Diaconus, vel Presbyter ordinetur, is ad talem gradum assumi nequaquam prohibeatur, si cum legitima uxore cohabitet. Sed neque ordinationis tempore ab eo postuletur, ut profiteatur se a legitima cum uxore consuetudine abstenturum, ne ex eo a Deo constitutas, & sua præsentia benedictas nuptias injuria afficere cogamur, evangelica voce exclamante: Quæ Deus conjunxit, homo non separet, & Apostolo docente, honorabiles nuptias, & thorum immaculatum, &: Alligatus es uxori? ne quære solutionem. Scimus autem sicut & qui Carthagine convenerunt, & vitæ Ministrorum honestatis curam gerentes dixerunt, ut Subdiaconi, qui sacra Mysteria contrectant, & Diaconi, & Presbyteri secundum proprios terminos a consortibus abstineant, ut & quod per Apostolos traditum est, & ab ipsa usque antiquitate servatum, nos quoque similiter servemus, tempus in omni re scientes, & maxime in jejunio, & oratione. Oportet enim eos, qui divino Altari assident, in sanctorum tractandorum tempore esse omnino continentes, ut possint id, quod a Deo simpliciter petunt, obtinere. Si quis ergo fuerit ausus præter Apostolicos canones incitatus aliquem eorum, qui sunt in sacris Presbyterorum, inquimus, vel Diaconorum, vel Hyppodiaconorum conjunctione cum legitima uxore, & consuetudine privare, deponatur. Similiter & si quis Presbyter, & Diaconus suam uxorem pietatis prætextu ejecerit, segregetur, & si perseveret, deponatur ". Verba hæc non satis integre descripserat Gratianus in dicto can. 13. in quibus tamen nonnulla digna sunt observatione. Quis in primis, nisi schismatis amantissimus ferre poterit laudari *Romanæ Ecclesiæ canones*, quibus continentiæ leges majoribus Clericis Deo sacratis indicuntur, deinde vero depositionis pœnam illis infligi, qui eosdem Romanos canones sequerentur? Non est hic honos, quem semper in Conciliis generalibus Ecclesia universa Romanæ Ecclesiæ exhibuit. Non est hæc reverentia debita vetustissimis, ac Sanctissimis Pontificibus Maximis, qui easdem leges aut sanxerunt, aut confirmarunt. Proferunt Trullani Episcopi canones Apostolicos, quibus disciplinam suam probatam fuisse jactitant. Is est canon 5. ex Apostolicis ita expressus: *Episcopus, vel Presbyter, vel Diaconus uxorem suam ne ejiciat religionis prætextu, si autem ejecerit, segregetur, & si perseveret, deponatur*. Porro hæc sententia, quemcumque demum Auctorem habeat, alio dirigenda est, quam quo a Trullanis Episcopis detorqueatur. Voluit illius canonis Auctor puniendos esse Sacerdotes illos, qui postquam divino ministerio initiati fuerant, necessaria vitæ subsidia misso repudio uxori forsan infirmæ prætextu Sacerdotii denegabant, non vero qui tantummodo a conjugio abstinuissent. Prosequuntur Trullani Antistites, & ajunt injuriam fieri nuptiis, & Deo nuptiarum Auctori, quoties eisdem frui non permittantur Sacerdotes, verum ipsimet sua sententia damnantur, dum iidem Episcopi Trullani in canone 12. conquerentur, Episcopos quosdam post ordinationem suam adhuc cum uxoribus antea ductis conversari, *ex eo populis offendiculum, & scandalum adferentes*; deinde Episcopis illis prohibent indicta pœna depositionis, *ut nihil ejusmodi deinceps nullo modo fiat .... ne status Ecclesiasticus ullo probro afficiatur*. Quærerem hoc in loco a Græcis, num injuria fiat nuptiis, aut Deo nuptiarum Auctori, si quis ab ipsis abstineat sanctioris vitæ Ecclesiasticæ professione? Si fieri injuriam dicunt, eccur Episcopis interdicunt, ne post Episcopatum adeptum cum uxoribus amplius jungantur, eccur Episcopis id *probro* vertunt, *offendiculo*, & *scandalo*? Quod si nullam &c. nuptiis, & Deo injuriam fieri profitentur, cur Subdiaconos, Diaconos, Sacer-

doteſque prætextu ordinis ſui ab uxoris conſuetudine abſtinentes, *benedictas nuptias injuria afficere* exclamant? Demum iidem Græci perperam contorſerunt canonem Carthaginenſem de continentia Clericorum, quem reſtringere voluerunt ad tempora vicis Sacerdotalis, contra quam ſententia ejuſdem canonis ferat. Eſt iis canon tertius Concilii Carthaginenſis II. ab Eccleſia Græca recepti, cujus hæc ſunt verba: *Aurelius Episcopus dixit: Cum in priore Synodo de continentia, & caſtitatis modo quærebatur, placuit, ut hi tres gradus, qui vinculo quodam caſtitatis per conſecrationem implicati ſunt, (Episcopi, inquam, Presbyteri, & Diaconi) ut Sanctos Episcopos, & Sacerdotes Dei, & Levitas, & Divinis Sacrificiis Miniſtrantes decet, in omnibus continentes ſint, quo poſſint, quod a Deo ſimpliciter petunt, impetrare; ut & quod per Apoſtolos traditum, & ab ipſa antiquitate ſervatum eſt, nos quoque ſimiliter ſervemus.* Canon ita expreſſus non eam interpretationem patitur, quæ ipſi a Græcis affingitur, dum perſpicue præcipitur, Sacerdotes, & Miniſtros per ſacram ordinationem *vinculo quodam caſtitatis implicari*, dum eadem de Presbyteris, & Miniſtris, quæ de Epiſcopis, definiuntur, quos tamen Epiſcopos ipſimet Græci omnino removendos ab uxoribus decreverunt. Etenim qui tantummodo in ordine vicis ſuæ continere jubetur, non dicitur in vim ſuæ conſecrationis continentiæ quodam vinculo implicari, neque poteſt Epiſcopis, qui juxta diſciplinam Græcorum perpetuam continentiam profitentur, comparari, & una cum ipſis, eademque lege concludi. Hæc omnia obſervatione digna arbitratus ſum, potiſſimum quia nonnulli ex recentioribus Hæreticis ex hoc canone occaſionem optimam rati ſunt habere, redarguendi diſciplinam Romanæ Eccleſiæ Græcorum diſciplinæ merito adverſantem. Videant ipſi in primis, quibus monumentis, quibuſque utantur auctoribus, videlicet monumentis, quæ invicem ſecum non conſtant, auctoribus autem, qui veterum Patrum ſententias detorquere ſtuduerunt.

Can. 3. diſt. 44. Can. 3. diſt. 44. ita ab Eruditis Græcæ linguæ vertitur ex Græcis exemplaribus ad canonem 9. *Nulli licere Clerico cauponariam habere tabernam: Si enim in cauponam ingredi non eſt permiſſum, quanto magis aliis in ea miniſtrare, & ea, quæ non licet ipſi tractare? Siquid autem tale fecerit, vel ceſſet, vel deponatur.* Conſtantinus Harmenopulus in Epitome canonum ſect. 3. tit. 2. ita ſententiam hanc perſtrinxit: *Clericus, qui officinam cauponariam habet, aut deſiſtat, aut deponatur:* Ad quæ Scholiaſtes hæc notat: *Patriarcha Lucas etiam Seplaſiarias officinas, aut balnearias a Clericis curari per adnotationem vetuit* (Seplaſiariæ officinæ erant, quæ ad unguenta vendenda parabantur), *veluti quæ turpi lucro, & mendacio occaſionem præbent.* Et poſt pauca. *Itidem Patriarcha Michael Anchialinus per adnotationem mandat, ut Clerici officia ſæcularia, vel exactorum munia, vel curatorum non ſuſcipiant.* Conſonant hæc cum can. 24. ex Laodicenis, quo vetitum eſt Clericis univerſis, ne cauponam ingrediantur, item cum can. 4. ex iis, qui Apoſtolici nuncupantur ibi: *Epiſcopus, vel Presbyter, vel Diaconus aleis, & ebrietatibus vacans vel deſiſtat, vel deponatur.*

Can. 4. diſt. 77. Can. 4. diſt. 77. ex can. 15. Trullano depromtum non poſſumus apte interpretari, niſi etiam ſimul obſervaverimus can. 14. Trullanum. Siquidem in can. eodem 14. ſtatutum fuerat, ut nemo ordinaretur Presbyter ante annum trigeſimum, nemo Diaconus ante vigeſimumquintum. Hinc in dicto can. 15. decretum eſt, ut nemo minor 20. annis Subdiaconus ordinaretur: ibi: *Subdiaconus ne minor viginti annis ordinetur.* Poſt quæ verba ita perſequuti ſunt Trullani Antiſtites ratione habita non tantum Subdiaconorum, ſed & Diaconorum ac Sacerdotum, de quibus in præcedenti can. ſermonem habuerunt: *Siquis autem in quovis Sacerdotii gradu præter præfinita tempora ordinatus fuerit, deponatur.* Jam in can. 11. Concilii Neocæſareenſis conſtitutum fuerat, ut nemo, niſi annorum triginta, Presbyter ordinaretur, quam ſanctionem confirmaſſe videntur Trullani Epiſcopi, & ejus exemplo miniſtrorum ætatem definiviſſe.

Can. 26. diſt. 93. Can. 26. diſt. 93. ita legendus eſt ex Græcis exemplaribus can. 6. Trullani: „ Quoniam in nonnullis Eccleſiis Diaconos officia Eccleſiaſtica habere didicimus, & ex hoc nonnullos eorum arrogantia, & licentia fretos ante Presbyteros ſedere, ſtatuimus, ut Diaconus, etiamſi in dignitate, ideſt in quovis ſit officio Eccleſiaſtico, ante Presbyterum ne ſedeat, præter quam ſi proprii Patriarchæ, vel Metropolitani vicem gerens adſit in aliqua Ci-

„ vi-

„ vitate super aliquo capite ; tunc enim „ ut locum illius implens honorabitur. „ Siquis autem tyrannica adductus au- „ dacia tale quid efficere ausus fuerit, „ is ex proprio gradu dejectus sit om- „ nium ultimus ejus ordinis, in cujus „ est Catalogo in sua Ecclesia Domino „ nostro admonente, ne in primis Sedi- „ bus delectemur &c. " Convenit hic can. veteri Ecclesiasticæ disciplinæ, juxta quam, siquando contigisset Diaconos supra modum ordinis sui efferri, severissimis censuris in ipsos animadvertebatur, quemadmodum constat ex can. 18. Concilii Nicæni, quem retulit Gratianus in can. 14. dist. 93. Ex eo autem arbitror profectum fuisse hujusmodi ambitum Diaconorum, illorum præsertim, qui in dignitate, sive administratione præcipua constituti erant, quod, cum Ecclesiasticum peculium ipsi servarent, atque ex mandato Episcopi distribuerent ceteris, etiam Presbyteris, facile inter Clericos primas Sedes occupare possent, cum pauci contradicere occupantibus auderent, a quibus peculium expectabant. Ceterum etiam generatim sacris canonibus obviam itum fuerit hujusmodi Diaconorum ambitioni, nonnulla tamen etiam hodie vestigia Diaconorum hujusmodi remanserunt in Archidiaconis nostrorum temporum, qui in multis Cathedralibus Ecclesiis primas occupant Sedes, aut dignitates. Imo & apud Orientales Ecclesias illud observatum est, ut Ecclesiæ Constantinopolitanæ Cartophilax, sive Chartularius Diaconus ante Episcopos ipsos in Conciliis sederet, quod refert Scholiastes apud Harmenopulum in epitome can. sect. 2. tit. 4. inquiens: *Sciendum soli Majoris Ecclesiæ Chartophylaci concessum esse, tum ex longa consuetudine, tum scripto jussu Imperatoris Domini Michaelis, ut in exteris Synodis etiam ante Pontifices sedeat.*

C. 100. can. 1. qu. 1.

Can. 100. cau. 1. qu. 1. ita emendandus erit ex can. 23. Concilii Trullani, quem ex Græcis exemplaribus ita interpretantur Viri eruditi. *Ut nullus, sive Episcopus, sive Presbyter, sive Diaconus immaculatam præbens communionem, ab eo, qui communicat, ejus participationis gratia obolos, vel quamvis aliam speciem exigat. Non est enim venalis gratia, nec pro pecuniis spiritus sanctificationem impartimur, sed ex iis, qui digni sunt, absque ulla est calliditate communicanda. Siquis autem eorum, qui sunt in Cleri Catalogo ab eo, cui immaculatam impertit communionem, ullam speciem exigere visus fuerit, deponatur, ut simoniaci erroris, & maleficii æmulator.* Hæc porro sententia consonat cum generalibus, & receptissimis Ecclesiæ regulis, quibus vetitum semper fuit, ne Sacramenta pretio interveniente administrentur. Unum adferri posset Concilium Rhemense anni 1119. in quo *præsente Ludovico Francorum Rege præfuit Calixtus II. in eo autem ita constitutum est Can. 4. Præcipimus, ut pro Baptismatis, Chrismatis, Olei Sacri, ac sepulturæ acceptione, infirmorum visitatione, vel unctione nullum omnino pretium exigatur.*

Can. 48. cau. 12. qu. 2.

Can. 48. cau. 12. qu. 2. ita Latine exprimitur ex can. 35. Concilii Trullani. " Nulli omnino Metropolitanorum „ liceat mortuo Episcopo, qui ejus thro- „ no subest res ejus, vel ipsius Eccle- „ siæ auferre, vel sibi vendicare, sed „ sint sub custodia Cleri Ecclesiæ, cui „ defunctus præfuit, usque ad alterius „ Episcopi promotionem, nisi in eadem „ Ecclesia non relicti sint Clerici; tunc „ enim Metropolitanus ea non diminu- „ ta servabit, ordinato Episcopo omnia „ reddens ". Renovatur hic vetus illa Concilii Chalcedonensis disciplina, de qua ita legimus in can. 22. " Non li- „ cere Clericis post mortem proprii E- „ piscopi res, quæ ad ipsum pertinent, „ rapere, quemadmodum & adsumenti- „ bus prohibitum est, aut qui hoc fe- „ cerint, de proprio gradu in periculum „ venire ". Illud tantum discriminis intercedit inter Can. Chalcedonensem, & Trullanum, quod Chalcedonensis canon exprimatur tantummodo de Clericis, qui viventi Episcopo subjiciuntur, at vero can. Trullanus ad Metropolitanos etiam pertineat, in quorum Diœcesi aliquis Episcopus obiisset.

Can. 1. cau. 21. qu. 2.

Paullo aliter, quam habeat Gratianus in can. 1. cau. 21. q. 2. legitur in Græcis exemplaribus can. 16. ex Trullanis, quem Latine ita eruditi interpretantur. „ Quoniam diversarum Ecclesiarum Cle- „ rici propriis, in quibus sunt ordina- „ ti, relictis Ecclesiis ad alios Episco- „ pos se contulerunt, & sine proprii „ Episcopi sententia in alienis Ecclesiis „ constituti sunt, & ex eo ipsos reddi „ insolentes evenit, statuimus, ut a præ- „ senti mense Januario præteritæ quar- „ tæ indictionis, nullus omnino Cleri- „ cus, in quocumque sit gradu, pote- „ statem habeat sine proprii Episcopi „ scripta dimissoria in alienæ Ecclesiæ

„ Catalogum referri. Qui enim a præ„ senti nunc tempore hoc non servat, „ sed quod in se est, eum, qui illi ma„ nus imposuit, dedecore afficit, depo„ natur & ipse, & qui eum præter ra„ tionem suscepit". Consonant hæc cum vetere disciplina, juxta quam nemo ex Clericis permittebatur de una in aliam Ecclesiam pergere sine literis commendatitiis proprii Episcopi, quibus ostenderetur illum citra ullum Ecclesiæ illius incommodum, cui adscriptus fuerat, abesse, uti deducitur ex Canonibus Chalcedonensibus 6. 10. & 20. Non est hoc in loco omittenda exceptio illa, quam suis temporibus huic Trullano canoni adjiciebat Balsamon his verbis: „ Excipe mihi Constantinopolitanum, „ & Carthaginensem Episcopum: Ii enim „ soli, ut sæpe dictum est, possunt alie„ nos Clericos suscipere præter volun„ tatem eorum, qui ipsos ordinarunt".

Can. 2. cau. 21. qu. 4. In Can. 27. Concilii Trullani legitur Can. 2. cau. 21. qu. 4., quem ita ex Græcis exemplaribus interpretari debemus: *Nullus eorum, qui in Cleri Catalogum relati sunt, vestem sibi non convenientem induat, neque in civitate degens, neque iter ingrediens, sed utatur vestibus, quæ antehac iis, qui in Clerum relati sunt, attributa fuerunt. Siquis autem tale quid fecerit, una septimana segregetur.* Hæc disciplina recepta est in Concilio generali septimo., sive Nicæno II., ubi hæc leguntur Can. 16. *Omnis luxus, & ornatus corporeus est a Sacerdotali ordine, & statu alienus. Episcopos ergo, vel Clericos, qui se splendidis, & insignibus vestibus exornant, se corrigere oportet; sin autem permaneant, pœnis coerceri &c.*

Can. 6. cau. 27. qu. 1. Can. 4. Trullani Concilii his verbis exprimitur: *Siquis Episcopus, vel Presbyter, vel Diaconus, vel Subdiaconus, vel Lector, vel Cantor, vel Ostiarius cum muliere Deo dicata coierit, deponatur, ut qui Christi sponsæ vitium attulerit: Siu autem Laicus, segregetur.* Is est Can. 6. cau. 27. qu. 1., & quidem eadem retenta sententia; quæ a veterum Patrum regulis non deflectit.

Can. 13. cau. 28. qu. 1. Can. 11. Trullanum ita Eruditi Viri interpretati sunt. *Nemo eorum, qui in Sacerdotali ordine enumerantur, vel Laicus Judæorum azyma comedat, vel ullam cum eis familiaritatem ineat, vel in morbis accersat, vel ab eis medicinas accipiat, vel una cum eis in balneis omnino lavetur. Siquis autem hoc facere aggressus fuerit, si sit quidem Clericus, deponatur, si autem Laicus, segregetur.* Hic est Can. 13. cau. 28. qu. 1. apud Gratianum. Similia quædam in Concilio Laodiceno statuta jampridem fuerant in Can. 38. ibi: *Quod non oportet a Judæis azyma accipere, vel eorum impietatibus communicare.*

Can. 34. de cons. dist. 1. Privatarum Ecclesiarum usum jamdudum Laodiceni iidem Patres interdixerant non solum Presbyteris, verum etiam Episcopis in Can. 58. ibi: *Quod non oportet in domibus fieri oblationem ab Episcopis, vel Presbyteris.* Hunc Canonem moderati sunt Trullani Antistites; cum enim consuetudo invaluisset, ut in privatis Oratoriis oblationes fierent contra veterum Patrum decreta, illud saltem observandum voluerunt Trullani Episcopi, ut si quando oblationes privatas Deo dicari contigisset, id nonnisi Episcopi consensione accedente, atque auctoritate fieret. Hinc in Can. 31. ita decreverunt: *Clericos, qui in Oratoriis, quæ sunt intra domos, sacra faciunt vel baptizant, hoc illius loci Episcopi sententia facere debere decernimus, quare siquis Clericus hoc non sic servaverit, deponatur.* Gratianus aliis verbis hanc eandem sententiam retulit in Can. 34. de cons. dist. 1.

Can. 47. de cons. dist. 1. In Can. 32. Concilii Trullani reprobatur quorundam Armenorum disciplina, qui in Sacrificio Missæ solum vinum sine aqua offerebant, quam ad rem Trullani Episcopi attulerunt Apostolorum, ac veterum Sanctorum Patrum exempla his verbis: *Nam & Jacobus Christi Domini nostri secundum carnem frater, cui Hierosolymitana Ecclesia Thronus primum est creditus, & Basilius Cæsareensium Ecclesiæ Archiepiscopus, cujus gloria omnem terrarum orbem pervasit, mystico nobis in scripto tradito Sacrificio, ita consecrandum in Divina Missa ex aqua, & vino sacrum Calicem ediderunt.* Referebat hæc Gratianus in Can. 47. de cons. dist. 1., ubi tamen depravatam descripsit Trullanorum Episcoporum sententiam, quemadmodum animadverterunt Romani Correctores, & notis adjectis emendarunt. Disciplina hujus Canonis ab universa Ecclesia recepta est, firmataque etiam postremis temporibus in Concilio Tridentino sess. 22. de Sacrificio Missæ cap. 7.

Can. 6. de cons. dist 2. Jam observaverunt Correctores Romani ad Can. 6. de cons. dist. 2. verba Gratiani exigenda esse ad fidem Græco-

rum

rum exemplarium, & ad Can. 28. Concilii Trullani, in quo hæc leguntur. *Quoniam in diversis Ecclesiis intelleximus uva ad Altare allata ex quadam, qua invaluit, consuetudine, ministros hanc incruento oblationis Sacrificio conjungentes, utraque simul populo distribuere, decernimus, ut nullus Sacerdos hoc amplius faciat, sed ad vivificationem, & peccatorum remissionem solam oblationem populo impertiat. Tanquam primitias autem uva allationem existimantes, Sacerdotes eam seorsum benedicentes petentibus impertire ad fructuum datoris gratiarum actionem, per quos corpora nostra divina dispositione augentur, & aluntur. Si quis autem Clericus præter hac decreta fecerit, deponatur.* Ad commodam hujus Canonis interpretationem animadvertendum etiam erit ad Can. 3. ex Apostolicis, quo tempore Sacrificii interdicitur, ne quidpiam aliud ad altare adferatur, præter panem, & vinum, quam *nova spica, vel uva tempore opportuno*, quasi hæ ad Sacrificium ipsum quodammodo referri possent. Atque hæc disciplina etiam ab Occidentalibus Ecclesiis recepta erat; etenim legimus in Sacramentario Gregorii Magni in festo Sancti Xisti hujusmodi benedictionem:

„ Benedic Domine & hos fructus no„ vos uvæ, quos tu Domine rore cœ„ li, & inundantia pluviarum, & tem„ porum serenitate, atque tranquilli„ tate ad maturitatem perducere digna„ tus es, & dedisti eos ad usus nostros „ cum gratiarum actione percipere in „ nomine Domini nostri Jesu Christi, „ per quem hæc omnia &c. " Sequuntur hic ea verba, quæ etiam hodie in celebratione Missarum a Sacerdote pronunciantur: *semper bona creas, sanctificas, vivificas, benedicis, & præstas nobis*; quæ licet hodie ad Corpus, & Sanguinem Christi mysticis quibusdam significationibus referri videantur, olim tamen ad fructus oblatos pertinebant, quemadmodum animadvertit Cardinalis Bona in lib. 2. Rerum Liturgicarum cap. 14. Itaque Trullani Antistites, quum animadvertissent consuetudinem illam, qua populo una cum Eucharistia uvæ distribuebantur, in abusum detorqueri, quasi inter Eucharistiæ, & uvarum susceptionem nihil, aut parum interesset, vetuerunt, & quidem prudentissime, ne deinceps uvæ simul cum Sacramento Eucharistiæ fidelibus dispensarentur.

CAPUT XLII.

De Concilio Vermeriensi.

Concilio Vermeriensi sequentes Canones tribuuntur.

- *Can.* 34. *cau.* 23. *qu.* 8. *potius pertinet ad legem Rotharis Regis anni circiter* 640.
- *Can.* 4. *cau.* 29. *q.* 2. *ex integris Concilii exemplaribus restituendus.*
- *Can.* 5. *cau.* 29. *q.* 2. *referendus ad Concilium Compendiense anni* 757.
- *Can.* 7. *cau.* 30. *q.* 1. *referendus ad Concilium Compendiense anni* 757.
- *Can.* 6. *cau.* 31. *q.* 1. *pertinet ad Concilium Vermeriense anni* 752.
- *Can.* 4. *cau.* 34. *q.* 1. *pertinet ad Concilium Vermeriense anni* 752.
- *Can.* 5. *cau.* 35. *q.* 2. *pertinet ad Concilium Compendiense, vel Wormaciense.*
- *Can.* 6. *cau.* 35. *q.* 2. *convenit cum Concilio Compendiensi, aut Triburiensi.*

VErmeria, unde Vermeriense Concilium nomen accepit, pagus est, sive oppidum insulæ Gallicæ situm inter Silvaneticum, & Suessionem non longe etiam a Compendio, quod adnotasse opportunum erit ex eo, quod aliquando Canones Conciliorum Compendiensium nomine Vermeriensium, & viceversa, laudati fuerint apud collectores. Celebratissimum est apud eos, qui Canonum Codices elucubrarunt, Vermeriense Concilium, quod celebratum fuit anno 752., in quo cum Gallicanis Episcopis Pipinus Rex interfuit, editis 21. Canonibus ad disciplinam Ecclesiasticam stabiliendam.

Qui

Can. 34. *cau.* 23. *qu.* 8.

Qui vero Canones apud Gratianum eo nomine laudantur, non omnes ejusdem Concilii Vermeriensis revera sunt. De Canone 34. cau. 23. qu. 8. ita ait VVanespen in suo brevi commentario ad Gratianum: *Profert* (Gratianus) *canonem sub nomine Concilii apud Vermerias, juxta Pithaeos habiti anno 752. in Gallia; at in Concilio Vermeriensi eo anno celebrato nec praesens Canon, nec quidquid ei simile reperitur, neque in ullo, quod extat, apud Vermerias habito Concilio hoc Decretum hactenus reperi*. Non est tamen, cur de Gratiano potissimum conqueramur. Jamdiu ante ipsum Ivo, & Burchardus eundem Canonem integrum Vermeriensis Concilii nomine descripserant. Sed in hisce collectoribus ego non sisto. Progredior ad collectorem Burchardo antiquiorem, videlicet ad Reginonem, qui in cap. 97. lib. 2. de Eccles. discipl. haec habet: *Si quatuor, aut quinque homines, seu etiam plures contra unum hominem rixati fuerint, quicumque eorum plagam imposuit, secundum statuta Canonum ut homicida judicetur*. Nihil aliud addit Regino, qui hoc fragmentum profitetur se retulisse *ex Concilio Moguntiacensi*. Baluzius ad eundem Reginonis Canonem ita subjicit: *Hoc caput Regino laudat ex Concilio Moguntiacensi: Burchardus; & vetus Canonum collector MS. in Bibliotheca Regia ex Concilio apud Vermerias cap. 99. Utrobique autem amplius habetur, quam apud Reginonem*. His ego addo hunc eundem Canonem legi in Poenitentiali Romano Antonii Augustini tit. 1. cap. 15. nomine etiam Vermeriensis Concilii. Verum cum hoc Poenitentiale non praecesserit tempora Burchardi, & Ivonis, nec forte Gratiani, non erit cur Poenitentialis hujus fidem omnino sequamur, cum auctor Poenitentialis eundem Canonem vel ex Burchardo, & Ivone, vel forte etiam ex Gratiano transcripserit. Constat itaque ante Burchardum hunc Canonem non ex Vermeriensi, sed ex Moguntino potius Concilio fuisse laudatum; constat etiam ante Burchardum non fuisse eundem verbis adeo diffusum, qualis & apud Burchardum, & sequentes collectores habetur, quemadmodum patet legenti Reginonis verba nuper descripta. Imo & id ausim adserere, non posse illum Vermeriensi Concilio tribui, non solum quod in nullo ex iis, quae extant, Vermeriensibus Conciliis reperiatur, sed etiam quod qui priores hunc Canonem Vermeriensi Concilio adscripserunt Ivo & Burchardus Canonem laudent *ex cap.* 99. Concilii Vermeriensis, quum tamen in Concilio Vermeriensi magis solemni, quod dicimus celebratum anno 752., nonnisi 21. Canones editi fuerint. Praeterea ego suspicor apud Reginonem, qui primus praecipuam ejusdem Canonis partem retulisse videtur nomine Concilii Moguntini, seu Moguntiacensis, mendum irrepsisse in eandem Concilii inscriptionem. Etenim Regino in cap. 95. libri 2. ita inscripserat: *ex Concilio Moguntiacensi*, & in cap. 96. *ex eodem*, deinde in cap. 97. Observo haec subjici: *ex Concilio Moguntiacensi*. Cur & hic Regino non adscripsit, *ex eodem*, quemadmodum in posteriore capite, si Moguntiacense Concilium semper laudabat? Forte igitur Concilii Moguntiacensis nomen ex additamentis studiosi cujuspiam irrepsit in textum, ex eo, quod nonnulla ab illis non prorsus absimilia legantur in Concilio Moguntino anni 828., quod alias appellant Capitulare 3. Ludovici Pii Imperatoris; etenim tit. 8. num. 1. poenae decernuntur adversus illos, qui hominem in rixa interfecerint. Ceterum si ab his collectorum involucris exire velimus, & aliunde investigare Canonis hujus auctorem, non dubitaverim asserere originem Gratianei fragmenti repetendam esse ex lege Regis Rotharis lata circa annum 640., quae habetur in lib. 1. legum Longobardorum tit. 9. num. 1. his verbis: „ Si duo, aut „ tres homines, seu amplius liberi ho„ micidium perpetraverint, & nolue„ rint se adjuvare in unum, ut com„ ponant ipsum mortuum, sicut appre„ ciatus fuerit, sit eis licentia adjuvan„ di; & si aliquis ex ipsis se subtraxe„ rit, & non potuerit se purificare, „ sicut lex habet, idest quod nec pla„ gam, nec feritam in ipso homine, „ qui occisus est, fecisset, tunc sit cul„ pabilis, sicut & alii, qui eum com„ posuerunt, & si se purificaverit, sit „ absolutus a culpa homicidii. Si ta„ men in consilio fuerit, componat, ut „ supra, solidos 20., aut de ipso con„ silio purificet se, si potuerit. " Quicumque hanc Rotharis legem conferet cum memorato Gratiani fragmento, facile agnoscet illam cum hujus sententia omnino consonare, ut verosimile admodum sit, eandem legem primum a Re-

gino-

ginone fuisse perstrictam, deinde a Burchardo amplius effusam sub nomine Concilii Vermeriensis, postremo vero ab Ivone, & Gratiano receptam fuisse, quemadmodum ipsi apud Burchardum invenerant.

Can. 4. cau. 29. qu. 2.

Potius pertinet ad Vermeriense Concilium anni 752. supra laudatum can. 4. cau. 29. qu. 2., qui legitur in can. 6. ejusdem Synodi, quam Sirmondus edidit ex MS. Codice S. Vincentii Metensis. Quamobrem hodie non amplius indigemus in hac parte animadversionibus Correctorum Romanorum, qui testantur nomine Universitatis Lovaniensis eundem canonem extitisse in Bibliotheca B. Trudonis sub nomine Concilii Vermeriensis in libro, cui titulus: *Excerpta decretorum*. Itaque post editionem his verbis Gratiani fragmentum legemus. „ Siquis ingenuus homo ancillam „ uxorem acceperit pro ingenua, si ipsa „ fœmina postea fuerit inservita, si „ eam a servitute redimere potest, faciat; si redimi non potest, si ita voluerit, liceat ei aliam accipere. Similiter & mulier ingenua, si servum „ accipiat pro ingenuo, & postea pro „ qualicumque caussa inservitus fuerit, „ nisi pro inopia fame cogente se vendiderit, & ipsa hoc consenserit, & „ de pretio viri sui a fame liberata „ fuerit, si noluerit, potest eum dimittere, & si se continere non potest, „ alium ducere. Similiter & de muliere, si se vendiderit, & vir ejus ita „ consenserit, taliter potest stare, si se „ separaverint. Pœnitentia tamen amborum necessaria est. Nam qui de „ pretio paris sui de tali necessitate liberatus fuerit, in tali conjugio debet „ permanere, & non separari. " Similia etiam constituta legimus in Concilio Compendiensi anni 757.; quod superius jam observavi aliquando sumi pro Concilio Vermeriensi, etenim in can. 5. hæc leguntur. „ Si Francus homo accepit mulierem, & sperat, quod ingenua sit, & postea invenit, quod „ non est ingenua, dimittat eam, si „ vult, & accipiat aliam. Similiter si „ fœmina ingenua accipiat servum, & „ sciebat tunc, quod servus erat, habeat interim, quo vivit. Una lex est „ viris, & fœminis.

Can. 5. cau. 29. qu. 2.

Postrema hæc Concilii Compendiensis verba eadem sunt, quæ Gratianus retulit in can. 5. cau. 29. qu. 2. nomine Concilii Vermeriensis ex eo, uti diximus, quod Vermeriæ oppidum non distaret a Compendio, & Vermerienses canones vulgo Compendienses appellarentur. Idem canon relatus est in libros Capitularium Francorum; etenim in lib. 5. cap. 20. hæc leguntur: *Si fœmina ingenua acceperit servum, sciens, quod servus esset, habeat eum. Una enim lex erit, & viro, & fœmina.* Ex quibus præterea constat verba illa Gratiani: *quia omnes unum Patrem habemus in cœlis*, non esse Concilii Compendiensis, sed a quodam canonum cultore studioso fuisse ad marginem primum adjecta, deinde vero in canonem ipsum transposita.

Can. 2. cau. 30. qu. 1.

Supervacua quoque hodie habenda est Romanorum Correctorum observatio, qui testimonio Universitatis Lovaniensis utuntur, ut probent in veteribus Codicibus can. 2. cau. 30. qu. 1. laudari nomine Concilii Vermeriensis. Hodie illum habemus editum a Sirmondo in Concilio integro Compendiensi anni 757. can. 12. his verbis: *Siquis filiastrum, aut filiastram suam ante Episcopum ad confirmationem tenuerit, separetur ab uxore sua, & alteram non accipiat. Georgius consensit.* Hic, qui memoratur Georgius, erat Stephani Papæ ad Pipinum Regem legatus, uti Stephanus idem meminit in suis Epistolis. Refertur idem canon in lib. 5. Capitularium cap. 7., apud Isaaccum Lingonensem tit. 11. cap. 1., & apud Fulbertum Epist. 33.

Can. 6. cau. 31. qu. 1.

Præterea post editum Concilium Vermeriense laudatum anni 752. opera Sirmondi, supervacua est Romanorum Correctorum observatio ad can. 6. cau. 31. qu. 1. Is enim legitur in can. 5. ejusdem Vermeriensis Synodi his verbis: *Siqua mulier mortem viri sui cum aliis hominibus consiliavit, & ipse vir ipsius hominem se defendendo occiderit, & hoc probare potest, ille vir potest ipsam uxorem dimittere, &, si voluerit, aliam accipiat. Ipsa autem insidiatrix pœnitentia subacta absque spe conjugii maneat*; quæ eadem retulit Regino in lib. 2. cap. 18. *Ex Concilio, quod factum fuit apud Vermeriam tempore Pipini Regis.* Videbitur forte quibusdam minus consentanea generalibus Ecclesiæ regulis hujusmodi disciplina, juxta quam vir ob uxoris flagitium, non solum illam dimittere possit, sed & post eam dimissam, aliam in uxorem ducere. Duplex esse potest & quidem commoda hujus canonis inter-

terpretatio. In primis enim canonem hunc ita intelligere possemus, ut tum demum post mortem uxoris maritus dimittens aliam superducere possit; etenim Vermeriensis Concilii Patres discrimen constituerunt inter uxorem, quæ vitæ mariti fuerat insidiata, a marito dimissam; & virum, qui insidias ab uxore, aut ab adultero passus fuerat, dimittentem, ut, quemadmodum uxori indixerunt, ut in perpetua maneret pœnitentia, nec etiam post mariti obitum alteri cuicumque jungeretur, ita e converso marito hoc onus minime imponerent, licet maritus ipse adulterum se defendendo interfecerit, qui propterea non perpetuæ pœnitentiæ addicendus judicatur, sed ipsi nova post mortem prioris cum alia conjugia celebrare permittitur. Secundo, etiamsi Patres Concilii Vermeriensis maritum voluerint aliam posse sibi uxorem copulare post insidias prioris adhuc viventis, & adulteræ, dixerim tamen eo tempore nondum definitam fuisse eam quæstionem, utrum per adulterium uxoris matrimonium quoad vinculum, ut ajunt, dissolveretur; aliter enim tunc Latini, aliter Græci hac in re disputabant, cujus quidem disputationis antiquæ vestigia quædam in Concilio Tridentino fuisse memorat Cardinalis Pallavicinus. Porro Vermerienses Patres saltem dubitasse de hac re manifeste liquet argumento can. 9. ejusdem Concilii, quem modo integrum referam.

Can. 4. cau. 34. qu. 1.

Scilicet in can. 9. Vermeriensi legitur Gratianeus can. 4. cau. 34. qu. 1. cujus tamen integra verba nec Ivo, nec Gratianus retulerunt, quæ ita habentur in exemplaribus Concilii: *Siquis necessitate inevitabili cogente in alium Ducatum, seu Provinciam fugerit, aut seniorem suum, cui fidem mentiri non poterat, sequutus fuerit, & uxor ejus, cum valet, & potest, amore parentum, aut rerum suarum eum sequi noluerit, ipsa omni tempore, quamdiu vir ejus, quem sequuta non fuit, vivit, semper innupta permaneat. Nam ille vir ejus, qui necessitate cogente in alium locum fugit, si nunquam in suam patriam se reversurum sperat, si se abstinere non potest, aliam uxorem cum pœnitentia potest accipere.* Burchardus integrum etiam hujusmodi can. refert in lib. 9. cap. 54. quemadmodum etiam Regino in lib. 2. cap. 124. apud quos tamen posteriora verba ita leguntur: *Si se continere non potest, aliam uxorem accipiat, sed cum pœnitentia.* En itaque, quod nuper asserebam, quomodo apud veteres Gallicanæ Ecclesiæ Episcopos valde dubium fuerit, num ex gravibus quibusdam caussis matrimonii vinculum jam legitime conclusum dissolvi posset.

Can. 5. cau. 35. qu. 2.

Canon 5. cau. 35. qu. 2. laudatur a Gratiano nomine Concilii Vermeriensis, cum tamen illud ipsum fragmentum Gratianus retulisset nomine Concilii Triburiensis in can. 9. cau. 34. qu. 1. Neutro tamen in Concilio legitur, sed potius in Concilio Compendiensi anni 757. quod pluries monui cum Vermeriensi a Collectoribus fuisse confusum ob temporum & locorum proximitatem. Porro in cap. 14. ejusdem Concilii Compendiensis hæc habentur. " Siquis cum matre, & filia „ in adulterio mansit nesciente matre, „ quod cum filia sua mansisset, simili„ ter & filia nescivit, quod cum matre „ sua esset, postea ille vir, si acceperit „ mulierem, dimittat, usque in diem „ mortis suæ non habeat uxorem, & „ illa mulier, quam reliquerit, acci„ piat virum, & illa mater, & filia, „ cum quibus in adulterio mansit amba„ bus nescientibus, quod cum matre, „ & filia mansisset, habeant viros. Nam „ si in notitiam illarum venerit hoc sce„ lus, dimittant maritos, & agant pœ„ nitentiam, & illarum mariti posterio„ res accipiant mulieres ". Hæc si cum Gratiani can. conferuntur, apparebit in fragmento Gratiani non eadem quidem verba, sed eandem referri sententiam paucioribus perstrictam. Idem can. habetur sine ulla Auctoris inscriptione in Pœnitentiali Romano Antonii Augustini tit. 3. cap. 10. ibi: *Siquis cum matre, & filia fornicatus fuerit, ignorante matre de filia, & filia de matre, vir, qui hæc fecerit, nunquam accipiat uxorem. Illa vero, si voluerint, accipiant maritos, tamen pœnitentiam agant.* His addere possum forte pro nomine Concilii Vermeriensis in dicto can. 5. Gratianeo olim scriptum fuisse Concilium VVormaciense, ut fragmentum idem referretur ad Concilium VVormaciense anni 868. etenim in can. 63. ejusdem hæc leguntur." Siquis cum matre, & filia in „ adulterio mansit, nesciente matre, „ quod cum filia mansisset, similiter & „ filia nescia, quod cum matre mansis„ set, & postea ille vir si acceperit „ mulierem, dimittat eam, & usque in „ diem mortis suæ non habeat uxorem. „ Et illa mulier, quam reliquerit, ac„ ci-

„ cipiat virum; & illa mater, & filia, „ cum quibus in adulterio mansit, ambabus nescientibus, quod cum matre, „ & filia mansisset, habeant viros. Nam „ in notitiam illarum si venerit hoc scelus, dimittant maritos, & agant pœnitentiam, & illarum mariti, & illi „ posteriores accipiant mulieres.

Can. 6. cau. 35. qu. 2. Can. 6. cau. 35. qu. 2. in Concilio Vermeriensi minime legitur. Duo esse possunt Conciliorum canones, ex quibus ille depromtus videtur. Alter est canon 10. Concilii Compendiensis, quod Concilium pluries pro Vermeriensi laudatum scimus; alter est can. Concilii Triburiensis anni 895. Can. 10. Compendiensis ita exprimitur: *Si pater sponsam filii sui oppresserit, & postea filius ipsam acceperit, pater ejus postea non habeat uxorem, & ipsa fœmina non habeat virum, quia non dixit, quod pater ejus cum ipsa mansisset; filius vero ejus, qui nesciens fecit, accipiat mulierem legitimam.* Hæc quidem Concilii verba de patre, & filio concepta sunt; at Gratianus de duobus fratribus expressit. Non est tamen novum, Collectores can. in personis mutare species can. ut retenta sententia, quod de patre, & filio incestuosis statutum est, idipsum incestuosis fratribus accommodent. Can. 44. Concilii Triburiensis hic est: "Siquis cum aliqua crimen fornicationis fecerit, & frater „ ejus ejusdem sceleris ignarus duxerit „ illam uxorem, frater, qui prior per „ fornicationem polluerat illam, quia „ non indicavit fratri uxorem ducenti, „ prædura arceatur pœnitentia, & condigna castigatione, qua peracta, si „ continens esse non possit, indulgentia „ sublevetur, ne libidini prosternatur, „ quatenus legitimo consoletur matrimonio. De muliere vero sancimus, „ sicut de ea in Neocæsariensi Sancto „ Concilio definitum legimus cap. 2. „ Mulier si duobus fratribus nupserit, „ abjiciatur usque ad mortem. Verumtamen in exitu propter misericordiam „ fructum pœnitentiæ consequatur, si „ promiserit, quod facta incolumis hujus conjunctionis vincla dissolvat. Quod „ si defecerit mulier, aut vir in talibus „ nuptiis, difficilis erit pœnitentia in „ vita permanenti. Episcopus vero potestatem habeat secundum conversationem ipsius aut adjicere negligenti, „ aut minuere pœnitenti. Tamen ulterius continens, & a viro disjuncta „ permaneat". Non omittam animadvertere eundem Gratianeum can. 6. legi sine inscriptione ullius auctoris in pœnitentiali Romano Antonii Augustini tit. 3. cap. 11. ubi tamen quædam verba paullo variam exhibent disciplinam, ibi: *Si homo fornicatus fuerit cum muliere, & frater ejus nesciens eandem duxerit uxorem, frater, eo quod fratri crimen celaverit, quatuor annos pœniteat, & post pœnitentiam, si vult, nubat. Mulier autem usque ad mortem pœniteat, & sine spe conjugii maneat.* Itaque si consideremus hoc Antonii Augustini Pœnitentiale, ad quatuor tantummodo annos hujus criminis pœnitentia redigitur. Septem autem annos juxta Gratianei fragmenti sententiam indicit Pœnitentiale, quod legitur apud Burchardum lib. 19. cap. 5. ibi: *Fecisti fornicationem cum aliqua fœmina, & frater tuus te sciente eandem duxit uxorem? si fecisti, eo quod fratrem tuum crimen celasti, septem annos per legitimas ferias pœniteas, & post pœnitentiam tu, & frater uxores accipere potestis; tantum in Domino. Mulier autem usque ad mortem pœniteat, & sine spe conjugii maneat.* Adparet hac in re varietas Ecclesiasticæ disciplinæ.

CAPUT XLIII.

De Concilio septimo, seu Nicæno II. generali.

Hujus Concilii nomine sunt hi canones apud Gratianum.

- *Can. 7. dist. 18. consonat cum interpretatione Anastasii Bibliothecarii.*
- *Can. 6. dist. 38. consonat cum interpretatione Anastasii Bibliothecarii.*
- *Can. 7. dist. 63. consonat cum interpretatione Anastasii Bibliothecarii.*
- *Can. 1. dist. 69. consonat cum interpretatione Anastasii Bibliothecarii.*
- *Can. 26. dist. 81. potius est S. Basilii.*

Can. 2. cau. 1. qu. 7. ex integris Concilii exemplaribus supplendus.
Can. 4. cau. 1. qu. 7. ex integris Concilii exemplaribus supplendus.
Can. 3. cau. 9. qu. 3. consonat cum interpretatione Anastasii Bibliothecarii.
Can. 19. cau. 12. qu. 2. consonat omnino cum græcis exemplaribus.
Can. 64. cau. 16. qu. 1. ex integris Concilii exemplaribus supplendus.
Can. 21. cau. 18. qu. 2. emendandus ex Anastasii interpretatione.
Can. 5. cau. 19. qu. 3. paullo varius in diversis Interpretum exemplaribus.
Can. 1. cau. 21. qu. 1. consonat cum interpretatione Anastasii.
Can. 1. cau. 21. qu. 4. consonat cum interpretatione Anastasii.
Can. 18. cau. 22. qu. 4. ex integris Concilii Codicibus restituendus, atque emendandus.
Can. 28. de conf. dist. 3. ex integris Concilii exemplaribus emendandus.

UTramque Ecclesiam, ac præsertim Orientalem, incredibili fere ratione exagitavit octavo sæculo controversia de cultu sacris Imaginibus exhibendo. Plures enim tunc emerserant, qui sacras easdem imagines ita detestabantur, ut non solum delerent, eraderent, perderentque, sed etiam earundem cultores extremis suppliciis afficerent, quibus patrocinati fuerunt Imperatores, primum Leo Conon Isaurus circa annum 730. deinde Constantinus Copronymus circa annum 741. ac demum Leo IV. Chazarus circa annum 775. qui omnes pro Imperio suo decertare se arbitrati sunt, dum adversus sacras Imagines pugnabant, decepti a quibusdam Ariolis jactitantibus ex imaginum eversione ejusdem Imperii diuturnitatem dependere. Res jam eo devenerat sub Copronymo anno 754. ut celebrata fuisset Synodus plurium Episcoporum numero 338. uti scribit Theophanes, in Urbe Constantinopolitana, ubi Imperatore præsente sacrarum imaginum cultus reprobatus est communi omnium consensione, ac proinde jam in Oriente Catholica disciplina hac in parte penitus interiisse videbatur. Ad occidentales Episcopos jam plures Epistolas miserant Imperatores memorati, pro imperio universæ Italiæ supremum excidium minitantes, nisi Græcorum Iconoclastarum sententiæ indulgeretur; quod quidem occasionem funestissimam præbuit Italis, ut arma sumerent adversus Græcos, & ab illorum Imperio post varias vices tandem aliquando deficerent; quidquid fuerit Maximorum Pontificum studium, & sollicitudo, qui Græcorum quidem hæresim, & Constantinopolitanum illud Concilium reprobaverunt, populos tamen, ut in Imperatoris obsequio manerent, assiduis admonitionibus hortabantur.

Tandem circa annum 780. visæ sunt mutare faciem Orientales Ecclesiæ, vita functo Leone Chazaro; quum enim in Imperio successisset Constantinus filius puerulus, quem regebat mater vidua Irene, hæc piissima Imperatrix diu passa non est, sacras Imagines contemni, sed ab Hadriano I. Pontifice Maximo datis Epistolis postulandum voluit, ut ipse auctoritate sua Generale Concilium, præsertim Græcorum Episcoporum indiceret, suoque consilio convenientes Episcopos adjuvaret. Misit confestim legatos suos Hadrianus in Urbem Constantinopolitanam celebrandæ Synodi caussa, & quidem initio in eadem urbe celebrari Synodus cœperat anno 786. Catholicæ fidei definitionem urgente inter ceteros Tharasio Viro Sanctissimo Patriarcha Constantinopolitano; verum res universas seditione commota sciderunt Iconomacorum turbæ, quibus maxime cordi erat, ne Catholica veritas ad veterum Patrum traditiones, & sanctarum scripturarum oracula exacta statim elucesceret. Quamobrem operæ pretium fuit comitia jam cœpta dissolvere, eademque in Nicænam Civitatem transferre, quemadmodum sequenti anno factum est, scilicet anno 787. Itaque Nicæam convenerunt Episcopi plures, & quidem numero 350. præter Legatos Romanæ Sedis, & Sedium majorum Orientalium, qui una cum Tharasio Constantinopolitano interfuerunt; atque insuper selecti Cœnobiorum Archimandritæ, in quorum omnium celeberrimo consessu post discussam controversiam, decretus est debitus sacris Imaginibus cultus, præterea etiam can. duo supra viginti editi sunt

ad

ad reformandam Ecclesiasticam disciplinam, quorum maximam partem in suum Decretum retulit Gratianus.

Solent eruditi disquirere de auctoritate hujus Synodi, num inter Generales Ecclesiæ universas recensenda sit, & semper habita fuerit, ac recepta? Hodie nulla est dubitatio; cum apud omnes Catholicos tamquam œcumenica recolatur, licet a nonnullis ex recentioribus hæreticis renovandarum veterum hæresum studio succensis improbari videatur. Tota difficultas in eo sita est, quod tradatur olim hoc Concilium in Gallicana Ecclesia non receptum fuisse. Proferamus monumenta. Anastasius Bibliothecarius in sua præfatione hujus Synodi ita testatur: *Qua enim super venerabilium Imaginum adoratione præsens Synodus docet, hæc & Apostolica sedes vestra*, (alloquebatur Anastasius Johannem VIII. Pontificem Maximum) *sicut nonnulla conscripta innuunt, antiquitus tenuit, & universalis Ecclesia semper venerata est, & hactenus veneratur, quibusdam dumtaxat Gallorum exceptis, quibus utique nondum est harum utilitas revelata.* Ad hanc rem vulgo proferri solet can. 2. Concilii Francofordiensis anni 794. paucos post annos ab eadem Nicæna Synodo celebrati, ibi: *Allata est in medium quæstio de nova Græcorum Synodo, quam de adorandis Imaginibus Constantinopoli fecerunt, in qua scriptum habebatur, ut qui Imaginibus Sanctorum, ita, ut Deificæ Trinitati, servitium aut adorationem non impenderent, anathema judicarentur. Qui supra Sanctissimi Patres Nostri omnimodis adorationem, & servitutem renuentes contempserunt, atque consentientes condemnaverunt.* Torquentur in conspectu hujus canonis eruditi propemodum universi, atque inter ceteros Gallicani interpretes, qui vellent, qua commodiore ratione possent, gentis suæ erga generales Ecclesiæ Synodos observantiam tueri, etsi omnes, meo judicio, rem hanc vix absolvant.

Nolo in præsens hoc in loco commemorare, quid uniquique ex interpretibus adferant, ne prolixior, quam par sit, reddatur oratio, quum omnes ut arbitror vel veritatem non attigerint, aut saltem in dubitatione gravissima fluctuaverint. Tantum ego, qua certis rationibus, qua verosimilibus rerum adjunctis, quid sentiam, candide aperiam, certa in primis separans ab incertis, singulaque, uti decet, accommode interpretans. Sane observare juvat memoratum can. 2. Concilii Francofordiensis non omnino vere, & tuto eidem Concilio tribui. Etenim Baluzius Tutelensis, vir in perscrutandis Ecclesiæ Gallicanæ MSS. valde sollicitus, in sua editione Capitularium Francorum edidit tomo 1. pag. mihi 263. Capitulare Francofordiense anni 794. continens tantum 54. capitula, ac propterea pauciora, quam habeat Labbeana Collectio, quæ enumerat 56. in Baluziana autem editione primus, ac secundus can. desiderantur; atque in tomo 2. pag. mihi 753. idem Baluzius refert Jacobi Sirmondi notas hujusmodi ad dictum Francofordiense Concilium. *Canonum, qui antehac desiderabantur, copiam nacti sumus ex vetusto Codice S. Rhemigii, eodem ipso, quo usum constat illum, qui primus libros Carolinos, & cum his primum, & secundum hujus Concilii canonem dissimulato, & interpolato nomine suo in lucem dedit. Præter hoc enim aliud antiqua nota canonum Francofordiensium exemplar, quod sciam, nullum est.* Testis itaque est Sirmondus priores duos can. in vetustissimo MS. Codice non haberi, verosimiliter vero ab eo adjectos fuisse, qui libros Carolinos primus edidit, ut ipse voluntati suæ morem gereret. Revera si initium can. 1. Francofordiensis in vulgatis exemplaribus consideremus, ejus verba expressa sunt præter morem Capitularium; deinde in can. 3. qui potius primus appellari debet, ita exordium est. *His peractis &c.* quæ sane verba videntur posteriore manu adjecta fuisse una cum præcedentibus can. neque enim mos erat Conciliorum, ac præsertim Conventuum Francicorum post duos tantum can. ad alios numero plures gradum facere, hac adjecta conjunctione: *His peractis &c.*

Quid itaque concludendum erit in hac re post hanc Codicum observationem? In Concilio Nicæno II. quod Generale septimum appellamus, exceptis Summi Pontificis Legatis, aliisque perpaucis Sardiniæ, ac Siciliæ Episcopis, nulli alii interfuerunt Episcopi ex Occidentalibus, ut propterea ex hoc capite Concilium generale omnium Episcoporum dici nequeat. Non poterant accedere Hispani, & cum Hispanis Afri, utpote quos diuturna, ac sævissima bella vexabant, nec facile ad Concilium pergere sinebant barbararum gentium dominationes. Non Itali: quum enim propter sacrarum Imaginum caussam, plures ex illis rapti po-

pulari tumultu a Græcis Imperatoribus defecissent, nihil magis oderant, quam nomen Græcorum, difficileque adduci potuissent, ut ad Orientalium Provincias Concilii caussa migrarent, ne forte Græcorum insidiis, de quibus vehementissime suspicabantur, caperentur. Qui vero præ ceteris oderant Græcos, ii erant Franci, qui recens ad Imperium Græcorum anhelaverant, nihilque magis subinde pertimescebant, quam ne Græci Imperatores ab occidentalibus pristinam pacem, & fœdera pangi postularent, & cum pace occidentale etiam Imperium recuperarent. Quod sane evenire posse cum Franci per restitutum ab orientalibus sacrarum Imaginum cultum arbitrarentur, eorundem animum subiit, ad Imperium semel adquisitum retinendum, ut, quantum fieri posset, ipsi ceteros a proposita Græcorum unitate, ac Synodis unitatis caussa indictis averterent; facile enim futurum verebantur, ut si occidentales Græcorum recta fide cognita in doctrina, eisdem Græcis jungerentur in fide, commode se illis & in pristina Imperii ratione sociarent. Itaque Franci non in ea mente erant, ut debitum sacris Imaginibus cultum denegarent, sed ut quoquo modo orientales a Græcorum consortio removerent. Atque his commode cum recentioribus hæreticis nonnullis congrederer, qui plenis buccis jactarunt Sanctionem Concilii Nicæni pro cultu sanctarum imaginum abrogatam fuisse in Concilio Francofordiensi. Si enim apud historicos extra controversiam positum est, Imperium a Græcis translatum fuisse ad Francos, ex eo, quod Græcis Sacras Imagines abominarentur, quomodo verosimile esse potest, aut in mentem venire sano homini valebit, Græcorum doctrinam de contemnendis Imaginibus Francos ipsos recepisse, qui ideo Imperium recens susceperant, quod sacrarum cultum Imaginum vindicaverint, & strenue professi fuerint?

Jam vero Francorum sententiam clarius explicemus, qualis fuit tempore Concilii Francofordiensis. Res Francorum, novaque Francici Imperii forma exigebat, ut Occidentales a Græcis, quoad fieri posset, averterentur. Averterat jam Occidentales Provincias ipsa Græcorum sævitia, quam in Imagines sacras, & Imaginum cultores exercuerant; verum quieverat pacatus Græcorum animus, ubi ad unitatem renovandam Concilium communi consilio indictum fuit. Quid ergo tum gerendum erat a Francis ad novi tutelam Imperii? Non pugnandum erat adversus sententiam novæ Synodi, quæ cultum sacris Imaginibus decreverat, ne forte aliorum odium antea in Græcos sacrarum Imaginum caussa habitum, in se periculo suo converterent. Potius investigarunt modum, quo Nicæni can. expressi fuerant, ut in illo saltem quidpiam apud Græcos redarguerent. Neque hic perstiterunt, non enim ipsummet Concilii Nicæni exemplar intimius perscrutari voluerunt, sed & ex vulgari fama Nicænorum canonum sententiam excepere, eamque quomodolibet evulgarunt. Quoniam vero humanum est in æstu controversiarum, quas paullo acrius persequimur, oratione sententias exagerare, & modum aliquando excedere, ita præcipue Franci in illis constituerunt, ut siquid ex Nicæno Concilio accepissent, disputationis alacritati tribuendum Concilii ejusdem Patribus excidisse, illud publicum facerent, redarguerent, publiceque ab omnibus improbandum proponerent. Non sunt hæ simplices conjecturæ, (quæ ceteroquin ex Nationum & temporum adjunctis exceptæ gravissimæ videntur), nam liquet apud Hadrianum Papam in Epistola ad Carolum Regem confutata fuisse quædam capitula Gallicanorum Antistitum, quæ adversus Nicænam eandem Synodum objecerant, quæ eo singula fere, & integra referuntur, ut Franci demonstrarent, non perperam decretum fuisse sacris Imaginibus cultum, sed inanibus rationum momentis usos fuisse Nicænos Antistites, & in statuendo sacrarum Imaginum cultu plurimum excessi. Imo etiam accuratissimi fuerunt investigatores iidem Franci de fide Græcorum, sive Nicænorum Antistitum præsertim in dogmate processionis Spiritus Sancti, ut siquid minus rectum in Græcorum doctrina invenirent, quamcumque occasionem sumerent a Græcorum consortiis alios avertendi, quemadmodum liquet apud eundem Hadrianum Pontificem. Questi itaque Franci fuerunt de Græcis, quod Græci, & inter ipsos Tharasius Episcopus Constantinopolitanus dixisset in *Synodo*, Spiritum Sanctum non ex Patre, & Filio, sed ex Patre per Filium procedere; deinde Theodorum Hierosolymitanum redarguerunt, quod in Nicæno ipso Concilio quadam ambage verborum

rum

rum Filii Dei *Consubstantialitatem* explicavisset; deinde accedentes ad Imaginum caussam reprehenderunt Græcam Synodum, quod in probando Sanctarum Imaginum cultu usa fuisset illis Scripturarum testimoniis, quæ minus rei accommoda viderentur, quodque adducta in Concilio fuerit vulgata fabella, qua narratur Christum Dominum Imaginem sui ad Abgarum Regem misisse, item quod pronunciatum fuerit in Concilio eundem sacris exhibendum esse imaginibus cultum, quo Sanctissimam Trinitatem, & Sacrosanctum Christi Corpus, & Sanguinem veneramur. Hæc, & his similia erant argumenta Francorum, quibus Græcorum sententias improbare conabantur. Quamobrem facile fuit alicui Franco elucubrare can. illum, qui in can. 2. Concilii Francofordiensis in vulgatis Codicibus legitur, atque in eo proponere Nicænam Synodum, quam Constantinopolitanam appellat, fuisse a Gallicanis Episcopis reprobatam.

Quæ cum ita sint, non immerito concludemus Nicænam secundam Synodum generalem quidem non fuisse, si Episcoporum convocationem spectemus, quos temporum illorum adjuncta, & præcipue Imperii divisiones ad orientales Provincias accedere non patiebantur. Verum ea fuit Pontificis Maximi voluntas, ut in eodem Concilio recta Ecclesiæ universalis Doctrina definiretur, ac definita per omnes Ecclesias traderetur, quemadmodum revera, quæ recte in Synodo definita sunt, Maximi ejusdem Pontificis decreta confirmarunt, rataque habuerunt universæ Ecclesiæ Antistites, ipsi etiam Franci, qui, ubi Imperium apud suos firmum esse agnoverunt, quasi occasione jurgandi sublata, Catholicum Dogma, & Synodum receperunt, imo & consuluerunt Pontifices Maximos de modo colendi Sacras Imagines tempore Ludovici Pii Imperatoris, & Eugenii II. Romani Pontificis; Etenim editum habemus commonitorium datum ab eodem Imperatore Heremiæ Archiepiscopo Senonensi, & Jonæ Episcopo Aurelianensi anno 824. euntibus Romam, ad Eugenium II., in quo hæc leguntur: *Illud summopere providete, ut ea illi de his ostendatis, quæ rationi de imaginibus habenda per omnia conveniant, & quod ipse, vel sui minime rejicere valeat. Sed & vos ipsi tam patienter, ac moleste cum eo de hac caussa disputationem habeatis, ut summopere caveatis, ne nimis ei resistendo eum in aliquem irrevocabilem pertinaciam incidere compellatis, sed paullatim verbis ejus quasi obsequendo magis, quam aperte resistendo ad mensuram, quæ in habendis Imaginibus retinenda est, eum deducere valeatis, & ideo potius efficere contendatis, ut negotium, de quo agitur, ad meliorem, quam ad pejorem statum cum Dei adjutorio perducatur.*

His ita generaliter prænotatis, quibus Generalis VII. Synodi auctoritatem singulari ratione vindicarem, progredior ad canones Gratianeos ex ipso Concilio depromtos. Primus est can. 7. dist. 18., cujus verba eadem sunt cum can. 6. Nicæno juxta interpretationem Anastasii Bibliothecarii. Alii ita Græcum canonem latinitate donarunt. „ Quoniam canon est, qui dicit bis in anno in unaquaque Provincia per Congregationes Episcoporum fieri oportere quæstiones canonicas propter vexationem, & quod itineri peragendo minus sufficerent, qui congregabantur, statuerunt Sancti sextæ Synodi Patres, quovis modo, & quacumque ex caussa semel in anno fieri, & delicta corrigi. Hunc ergo canonem nos quoque renovamus, & siquis Magistratus hoc prohibere inventus fuerit, segregetur; siquis autem Metropolitanus hoc fieri non curaverit, præterquam vi, vel necessitate, & justa aliqua de caussa canonicis pœnis subjiciatur. Cum autem de canonicis, & Evangelicis rebus fiat Synodus, opus est, ut congregati Episcopi magnam curam, & diligentiam gerant, ut divina, & vivifica Dei Mandata serventur. In eis enim servandis est retributio multa, quoniam lucerna est Mandatum, Lex vero lux, & via vitæ, probatio, & disciplina, & Mandatum Domini lucidum illuminans oculos. Ne liceat autem Metropolitano ex iis, quæ secum adfert Episcopus, vel jumentum, vel aliquam rem aliam petere. Si autem hoc fecisse convictus fuerit, reddat quadruplum " Ut bis in anno Concilia celebrarentur, jam statuerat Nicæna I. Synodus in can. 5., quem moderari voluerunt Trullani Episcopi in can. 8. statuentes ob varia Episcoporum incommoda, ut semel tantum singulis annis haberentur. Id renovarunt Nicæni II. Concilii Patres, qui Can. Trullanum sextæ Synodi canonem appellarunt juxta eas, quas de eadem sexta Synodo, sive

Can. 7. dist. 18.

five Trullana diximus suo in loco. Nemo tamen exinde conjicere debebit in hoc Nicæno Concilio, aut Trullanam Synodum, aut Trullanæ Synodi canones fuisse probatos. In primis enim, qui confirmatur can. 8. de Conciliis semel in anno celebrandis, ex iis est, quem Græci non caussa schismatis ediderunt, sed potius Episcopalis æconomiæ gratia; Deinde tempore Concilii Nicæni II., quo universus ferme oriens exagitatus erat ob diuturnas, & acres de Sacris imaginibus controversias, prudentissime se gerere Legati Pontificii rati sunt, si de Trullani Concilii canone in re, de qua parum, aut nihil interesset, a contentionibus, & disputationibus abstinerent. Demum quis non videat hanc Nicænis Patribus esse potuisse voluntatem, ut scilicet satius ducerent semel tantum singulis annis celebrari Concilia, & quoniam Trullani canonis auctoritas tanta non erat, ut hæc disciplina induceretur, propria ipsos auctoritate induxisse?

Can. 6. dist. 38. Præterea & cum interpretatione Anastasii Bibliothecarii consonat can. 6. dist. 38. Alii ita Nicænum 2. canonem interpretati sunt. *Quoniam psallentes Deo repromittimus, in justificationibus tuis meditabor: non obliviscar eloquiorum tuorum; omnes quidem Christianos hoc facere saluberrimum est, eos autem præcipue, qui Sacerdotalem dignitatem obtinent. Quamobrem decernimus, quemlibet quidem, qui ad Episcopalem gradum est provehendus, Psalterium omnino nosse, ut ex eo omnem quoque suum Clericum ita institui moneat: a Metropolitano autem bene examinari, an ad Sacros Ordines diligenter, ac cum perscrutatione, non autem obiter, cursimque legendos, prompto, paratoque sit animo, & Sacrum etiam Evangelium, & Librum Divini Apostoli, omnemque Divinam Scripturam, & in Divinis Præceptis versari, & Populum sibi commissum docere. Nostra enim hierarchia substantia sunt eloquia divinitus tradita, divinarum scilicet Scripturarum vera scientia, sicut & Magnus Dionysius: si autem dubius animi fuerit, & non lubenter hæc facere, & docere voluerit, non ordinetur. Prophetice enim dixit Deus: Tu repulisti scientiam, & ego te repellam, ne sis mihi Sacerdos.*

Can. 7. dist. 63. Iterum Anastasii Bibliothecarii interpretationem sequutus est Gratianus in can. 3. Nicæno, quem retulit in can. 7. dist. 63. Alii ita verterunt: *omnem electionem Episcopi, vel Presbyteri, vel Diaconi, quæ fit a Magistratibus irritam manere, ex canone dicente: Siquis Episcopus Sæcularibus Magistratibus usus per eos Ecclesiam obtinuerit, deponatur, & segregetur, & omnes, qui cum eo communicant. Oportet enim eum, qui ad Episcopatum promovendus est, ab Episcopis eligi, quemadmodum a Sanctis Patribus Nicææ decretum est in canone, qui dicit: Episcopum oportet maxime quidem ab omnibus, qui sunt in Provincia constitui: si autem hoc difficile fuerit, vel propter urgentem necessitatem, vel propter viæ longitudinem, tres omnino eodem convenientes, (ii quoque, qui absunt simul suffragium ferentibus, & assentientibus per literas) tunc facere electionem. Eorum autem, quæ per unamquamque Provinciam fiunt, confirmationem tribui Metropolitano.* Hanc de Episcoporum Ordinationibus disciplinam arbitror in hoc Concilio firmatam, ut obviam iretur incommodis, quæ ea ætate emergebant, nisi sapienti suffraganeorum consilio, ac Metropolitani confirmatione Episcopi instituerentur. Dudum enim in Pseudo Constantinopolitana habita sub Copronymo ad reprobandum Sacrarum Imaginum cultum improbo conatu absentibus præcipuarum Sedium Episcopis electus fuerat ab Hæreticis in Constantinopolitanum Episcopum Constantinus quidam Monachus homo nefarius, & perditissimus, qui Iconomanorum causam quasi suam susceperat, & adversus Sacras Imagines totis viribus contendisse ferebatur.

Can. 1. dist. 69. Can. 1. dist. 69. habetur in can. 14. Nicæno juxta versionem ejusdem Anastasii. Alii græcum canonem ita interpretantur. „ Quod Ordo in omni Sacerdotio custodiri debet, est omnibus „ manifestum, & Sacerdoti promotiones exacte servare Deo gratum est. „ Quoniam ergo videmus nonnullos a „ pueris Clerici Tonsuram accipientes, „ nondum accepta Episcoporum manuum impositione, & in Congregatione in suggestu legentes, & id non „ canonice facientes, per præsentem „ canonem, ne hoc fiat, jubemus, idque ipsum etiam in Monachis servari. Lectoris autem manuum impositionem licet in proprio Monasterio „ etiam soli unicuique Præfecto facere, si ad ejus Præfecturam ab Episcopo manuum impositio fiat ipsi Præfecto, qui scilicet & ipse est Presby-

„ ter.

„ ter. Similiter ex ea antiqua consuetudine Chorepiscopos Episcopi permissu oportet per manuum impositionem Lectores creare." Ex hoc canone deducitur, neminem Lectoris Ecclesiastici officio publice fungi potuisse, nisi qui ab Episcopo manuum impositionem suscepisset, quamquam Monachis permissum fuisset, ut eorum Præfecti possent Lectoribus suis manus imponere. Observat ad hæc Balsamon, non aliter Præfectos Monachorum hac facultate uti potuisse, nisi primum ipsi facultatem a suis Episcopis obtinuissent, quam facile concedi consuevisse ex eo testatur, quod *difficile videretur Monachis, qui eremos ut plurimum habitant, & non possunt Urbes adire, ad Episcopum proficisci.*

Can. 26. *dist.* 81. Jam animadverterunt Romani Correctores, cui tribuendus sit can. 26. dist. 81., quem Gratianus ex septima Synodo laudavit. Videlicet in plerisque Codicibus laudatur nomine octavæ Synodi, revera autem inter opera S. Basilii reperitur. Quomodo fieri potuerit, ut quæ Sancti Basilii essent, quamplura octavæ Synodi nomine laudarentur, dicam suo loco; quemadmodum etiam tunc ipsum hunc canonem ad sua meliora exemplaria exigam. Interea, quoniam observaverunt Romani Correctores, nonnulla his similia legi in postremo capite Nicænæ II. Synodi, illa referam ex can. 22. his verbis: *Quibus autem quieta est vita, & solitaria, ut qui Domino Deo jugum Monasticum tollere statuerint, in solitudine, & silentio sedere convenit; sed nec iis etiam, qui vitam Sacerdotalem elegerint, licet omnino seorsum cum mulieribus comedere, nisi utique cum Divinis, & Religiosis viris, ac mulieribus, ut ipsum etiam convivium ad spiritalem refectionem adducat. Porro idipsum etiam in cognatis fiat. Si autem rursus contingat, ut quæ sunt ad usum necessaria non afferat Monachus, vel Sacerdos, & propter necessitatem velit, sive ad publicum diversorium, sive ad alicujus domum divertere, ei licet hoc facere, utpote urgente necessitate.*

Can. 2. *cau.* 1. *qu.* 7. In can. 2. cau. 1. qu. 7., qui nomine Nicænæ Synodi inscribitur, non solum jam observarunt Romani Correctores, varia ejusdem Concilii fragmenta esse congesta, verum etiam non omnia cum suis integris exemplaribus consonare. Itaque priora canonis verba pertinent ad actionem 1. Nicæni Concilii, in qua propositum fuerat, ut ad Synodum introducerentur Episcopi, qui defecisse apud Hæreticos videbantur, qui præterea locum suum retinerent, si accurata fidei professione se se expurgassent. Ex his fuerat Basilius Episcopus Ancyræ, qui Synodi locum ingressus professionis suæ libellum porrexit, omnem hæresim anathematizans, atque inter cetera ita asserens: *His, qui spernunt magisteria Sanctorum Patrum, & traditionem Catholicæ Ecclesiæ prætendentes, & assumentes voces Arii, Nestorii, Euthychetis, & Dioscori, atque prohibentes, quod nisi de veteri, ac novo Testamento evidenter fuerimus edocti, non sequemur Doctrinas Sanctorum Patrum, neque Sanctarum Synodorum, atque traditionem Catholicæ Ecclesiæ, anathema.* Gratianus hæc verba paucis perstrinxit, atque initio can. 2. non Basilio eorundem Auctori, sed potius Synodo ipsi Nicænæ tribuit. Quæ sequuntur in vers. *omnis Episcopus* habentur in Epistola Tharasii Patriarchæ Constantinopolitani ad Johannem Presbyterum, & Anachoretam, quam Anastasius Bibliothecarius ad calcem septimæ Synodi inseruit. Ibi Tharasius Johannem in primis laudat, quod rerum sacrarum studiis deditus diutissime fuerit, deinde eundem docet ea, quæ in Sancta Nicæna secunda Synodo pro Sacrarum Imaginum cultu constituta fuerant, ac subdit in eodem Concilio plures Monachos conquestos fuisse, quod nonnulli Episcopi fuissent simoniace ordinati, & nihilominus Episcopales Sedes libere tenerent. Qua occasione Tharasius idem plura disserit, ut probet non solum hujusmodi Episcopos perperam ad Episcopalem Sedem conscendisse, verum etiam post pœnitentiam Episcopatu carere debuisse. Verba hæc sunt apud Anastasium Bibliothecarium, ex quibus Gratianea lectio erit restituenda. „ Omnis „ ergo Episcopus, vel Presbyter, aut „ Diaconus convictus, quod per pecuniam manus impositionem dederit, „ vel acceperit, a Sacerdotio decidit. „ Fortassis autem dicunt aliqui, quia „ pœnitentiam agimus pro peccato, & „ Deus ignoscit illud: Ita, & ego dico, quia & omnes agentes pœnitentiam Deus suscipit, & indulget per „ pœnitentiam peccata, quæ jam patrata sunt. Novi enim, & David „ adulterio depressum, & homicidio, „ sed acta pœnitentia receptum, &

„ Di-

„ Divino testimonio approbatum. Inve„ ni David, inquit, filium Jesse, vi„ rum secundum cor meum, qui faciet „ omnes voluntates meas, & Sancta „ David Prophetiæ testimonium haben„ tia. Perspicuum ergo est per pœni„ tentiam eum fuisse correctum. Sed „ iterum novi audisse illum a Deo: „ Non tu ædificabis mihi Domum, quia „ vir sanguinum es. Novi Manassem „ per confessionem ab impietate dimis„ sum; novi & meretrices, & publi„ canos receptos per pœnitentiam; ve„ rum nullum ex his in Sacerdotali di„ gnitate numeratum, nisi forte id an„ te Baptisma commiserit. " (In posterioribus hisce verbis adnotarunt Romani Correctores Gratiani erratum, qui Tharasii verba ita interpretatus est, ut contrariam illi omnino sententiam affingeret). „ Novi & Monachos aliquot „ cum in Mundo essent, omni libidine „ conspurcatos, cum autem solitarie vi„ verent tanquam faces in orbe resplen„ duisse, nullum tamen ex his in Sa„ cerdotem ordinatum. Quod si autem „ id semel, atque iterum factum est, „ non tamen confestim Legem in Ec„ clesia præscribit. Scimus Sanctam Ma„ riam prius meretricem fuisse, postea „ factam continentem, non tamen in„ ter Diaconas relata est. Quorsum ve„ ro hæc dico, cum veritatis sermonem „ cognoscam, & eum, qui a Divinis „ Apostolis initiatus est, audacter cla„ mantem videam, quod quicumque per „ pecuniam ordinatus est Episcopus, „ aut Presbyter, aut Diaconus, alie„ nus est a Sacerdotali dignitate, non „ enim Divini Spiritus gratia vendi„ tur. " (Referuntur hæc ad can. 28. ex Apostolicis, quos apud Græcos traditum erat, a Clemente Romano Apostolorum discipulo editos fuisse.) „ Cai„ phaicum hoc studium est, Simoniaca „ hæc machinatio, & aliena a Sacer„ dotali Sanctificatione. In scortatione, „ aut adulterio si quispiam post Baptis„ ma fuerit deprehensus, Divini cano„ nes illum ad Sacerdotium non admit„ tunt, (*refertur & id ad can.* 16., „ *&* 24. *ex apostolicis*), quin etiam si „ quispiam promotus ad Sacerdotium „ tale aliquid fecerit, confestim ejici„ tur. Omnis igitur vir, qui in pœni„ tentia perdurat, per bonitatem, & „ mansuetudinem Dei veniam peccato„ rum suorum obtinet, quemadmodum „ etiam in superioribus demonstravimus. „ Novatum autem, & ejus impiæ hæ„ resis asseclas anathematizo, utpote „ qui injurius sit adversus pœniten„ tiam, & mansuetudinem Dei elevet. „ Quare ejus opinionis sum, ut confi„ tear recipiendum Episcopum per pe„ cunias ordinatum, modo pœniteat; „ bonus enim Deus est in omnibus, & „ viscera ejus aperta sunt super omnem „ hominem pœnitentem, quem etiam „ in regnum suum inducit. Sed quo„ niam juxta Divinum Apostolum Epi„ scopus inculpabilis esse debet, qui „ propter pecunias aliquem ordinat, „ aut ab aliis ordinatur, alienus est a „ Sacerdotali dignitate, ut omnes no„ vimus, quicumque Ecclesiæ alumni „ sumus. " Huic Tharasii traditioni consonat can. 5. ejusdem Nicæni Concilii, ubi reprobatis simoniacis ordinationibus ita subditur: „ Si quis autem „ in ordinatione hoc quandoque fecisse „ visus fuerit, fiat, ut vult canon apo„ stolicus, qui dicit: Siquis Episcopus „ per pecunias hanc sit dignitatem as„ sequutus, vel Presbyter, vel Diaco„ nus, deponatur & ipse, & qui ordi„ navit, & exscindatur omnino a com„ munione, ut Simon Magus a me Pe„ tro. Et secundus canon Sanctorum „ Patrum, qui Chalcedone convenerunt, „ qui dicit: Si quis Episcopus pecuniis „ ordinationem fecerit, & non vena„ lem gratiam in emtionem deduxerit, „ & pecuniis ordinaverit Episcopum, „ vel Chorepiscopum, vel Presbyte„ rum, vel Diaconum, vel aliquem eo„ rum, qui in Clero enumerantur, vel „ in pecuniis promoverit Œconomum, „ vel Defensorem, vel Paramonarium „ (*idest Curatorem prædiorum Ecclesia*„ *sticorum*) vel omnino aliquem ex ca„ none turpis lucri gratia: qui ad hoc „ adgressus esse convictus fuerit, pro„ prii gradus id faciat periculo, & „ qui ordinatur ex ea ordinatione, vel „ promotione, quæ pretio dato instar „ mercaturæ facta est, nihil juvetur, „ sed sit alienus a dignitate, vel mu„ nere, seu curatione, quam pecuniis „ absequutus est. " Ex his, atque ex superius relatis Tharasii verbis Gratianus sine ordine composuit versic. *Tharasius Patriarcha dixit* usque ad illa verba, *qui per sæculares*, quæ referenda sunt ad can. 3. ejusdem Nicæni Concilii supra descriptum ad can. 7. dist. 63.

Can. 4. cau. 1. q. 7.

Can. 4. cau. 1. qu. 7. ex variis primæ actionis Nicæni Concilii fragmentis composi-

positus est, quem propterea non aliter commode expendi posse Romani Correctores observaverunt, quam si integra eadem actio legentium oculis subjiciatur. Ne vero valde prolixus alicui videar, neve alias a proposito meo recedam, perstringam paucis hujus actionis sententias, verba etiam referens, quæ ad Gratiani canonem pertinent, & a quibus Gratianus paullisper recessit ex interpretatione Anastasii Bibliothecarii. Ita exorditur. " Conveniente Sancta, & ,, universali Synodo, quæ per divinam ,, gratiam, & piam sanctionem eorun- ,, dem Deo confirmatorum Imperatorum ,, congregata est in Nicæensium clara ,, Metropoli Bithyniensium Provinciæ, ,, idest Petro Reverendissimo Archipres- ,, bytero Romæ Ecclesiæ, scilicet Apo- ,, stoli Petri, & Petro Reverendissimo ,, Presbytero Monacho, & Abbate Ve- ,, nerabilis Monasterii Sancti Sabbæ, si- ,, ti, retinentibus locum Apostolicæ Se- ,, dis almi & Sanctissimi Archiepiscopi ,, senioris Romæ Hadriani, Tharasio al- ,, mo & Sanctissimo Archiepiscopo ma- ,, gni nominis Constantinopoleos novæ ,, Romæ, Johanne, ac Thoma Reve- ,, rendissimis Presbyteris, Monachis, & ,, Vicariis Apostolicarum Sedium Orien- ,, talis Diœceseos, Agapito Episcopo ,, Cæsareæ Cappadociæ, Johanne &c. " Hic subjiciuntur nomina singulorum Episcoporum, aliorumque, qui ad Synodum convenerant, post quæ hæc sequuntur: " Reverendissimi Episcopi Si- ,, ciliæ dixerunt: (hæc verba perperam ,, descripsit Gratianus). Dignum duci- ,, mus, & per omnia huic Sanctæ, & ,, universali Synodo conveniens esse per- ,, spicimus, ut ad exquirendorum in- ,, choationem capitulorum Sanctissimus, ,, & Summus, ac eximius Pastor, & ,, Præsul Regiæ Constantinopoleos no- ,, væ Romæ procemium faciat, & ostium ,, verbo aperiat, & quæ congrua sunt, ,, vociferando pronunciet. Sancta Syno- ,, dus dixit: fiat secundum postulatio- ,, nem Sanctissimorum Episcoporum ". Juxta hæc exorsus est Tharasius, ac Concilii caussas, & propositum palam exposuit. Interea vero ipsa Synodus permittendum censuit Episcopis, qui in controversia Sanctarum Imaginum a vera Fide defecisse videbantur, ut in Concilii locum ingrederentur, & pristinum locum recuperarent, si ab hæresi se recessisse profiterentur. Ex his tres fuerunt, Basilius Ancyræ, Theodorus Myrorum, & Theodosius Ammorii. Primus ita ex libello, quem secum professionis Fidei caussa adtulerat, legit Basilius Ancyræ: " Legislatio est Ecclesia- ,, stica canonice tradita de sursum ab ,, initio tam a Sanctis Apostolis, quam ,, a successoribus eorum, Sanctis vide- ,, licet Patribus nostris, atque Magistris, ,, sed & Sanctis, & universalibus sex ,, Synodis, seu localibus Conciliis, quæ ,, hortodoxe collecta sunt, ut ab hæresi ,, quacumque ad horthodoxam confessio- ,, nem, & traditionem Catholicæ Ec- ,, clesiæ conversi in scriptis suam abne- ,, gent hæresim, & Fidem confiteantur ,, horthodoxam ". Post quæ Basilius fidei professionem fecit, qua præsertim fassus est, se & traditiones Ecclesiasticas omnes, & præsertim Sacrarum Imaginum cultum suscipere. Eodem modo fidem professi sunt Theodorus Myrorum, & Theodosius Ammorii. " Quamobrem ,, (sunt verba in actione expressa) Tha- ,, rasius Sanctissimus Patriarcha dixit: ,, videtur vobis, ut recipiant Sedes suas? ,, Reverendi Monachi dixerunt: Quem- ,, admodum susceperunt Sanctæ, & u- ,, niversales Synodi ex hæresi conver- ,, sos, & nos suscipimus. Sancta Syno- ,, dus dixit: Placet omnibus nobis, & ,, jussi sunt Reverendissimus Basilius E- ,, piscopus Ancyræ, & Theodorus Re- ,, verendissimus Episcopus Ammorii se- ,, dere in gradibus, & sedibus suis ". Post hos alii Episcopi quamplures ad Concilium adducti sunt ex iis, qui antea Sacras Imagines execrati fuerant, qui pœnitentiam profitebantur omnes, atque ex ignorantia se Iconomachis favisse adhærebant, allegantes pessimo aliorum impiorum magisterio fuisse seductos. Quod audiens *Constantinus* (sunt verba hæc Synodi a Gratiano corrupta) *Sanctissimus Episcopus Constantiæ Cypri dixit: oportebat vos, cum essetis Episcopi, discendi nullam necessitatem habere, sed Magistros esse potius aliorum.* Se se rursum excusabant conversi, ajentes se a malis Præceptoribus fuisse deceptos. *Tharasius Sanctissimus Patriarcha dixit: quoniam quidem dixistis malorum Magistrorum malas esse Doctrinas, Ecclesia ex malis Magistris Sacerdotes admittere non consentit.* Hinc excitata disputatio fuit, utrum omnes istiusmodi Episcopi, & qua ratione recipiendi forent? Lecti sunt ad rem nonnulli canones, ex quibus tamen Nicæni Episcopi nihil concludere potuerunt hæsitantes. Inter ceteros *Johannes*

(sequuntur acta Concilii a Gratiano relata) *Deo amabilis Vicarius Apostolici Throni orientis dixit: Hæresis separat ab Ecclesia omnem hominem.* Deinde alii canones numero plures lecti sunt, post quos ita Tharasius pronunciavit: *Jam plurimi Canonici libri, & Synodici, atque paterni relecti sunt, & ex hæresi conversos docuerunt nos recipere, nisi forte maligna in eis fuerit noxa reperta.* Hinc cæptum est in humaniorem sententiam propendere, ut scilicet conversi Episcopi benigne reciperentur. Propenderunt inter ceteros Legati Sedis Apostolicæ. Nam *Petrus Deo amabilis Presbyter*, (ita sequuntur acta Synodi) *& locum retinens Apostolica Cathedra Hadriani Papa Roma dixit: Hoc perspicuum est; etenim Roma in exilio erat Macarius hæreticus a sexta Synodo missus, & quadraginta dies dedit ei spatium Sanctæ memoriæ Pater noster Papa Benedictus, & per singulos dies mittebat ad eum Bonifacium Consiliarium suum, & commonitoriis verbis docebat eum ex Divina Scriptura, & nunquam voluit corrigi: Hoc autem faciebat, ut persuaderet, & reciperet eum.* (Gratianus in postremis hisce verbis referendis multum excessit, dum scripserit: *ut reciperet eum in ordine suo*). Rursum alia exempla receptorum hæreticorum in Synodo proposita sunt: " At Tharasius Sanctissimus Patriarcha dixit: quid dicitis de Anatolio? Nonne Primas Sanctæ Synodi fuit? Et ecce a Dioscoro impio ordinatus est. Ergo & nos suscipimus eos, qui ab Hæreticis ordinati sunt, quemadmodum Anatolius est receptus. Et rursus: Vere vox Dei est; quia non morientur filii pro Patribus, sed unusquisque suo peccato morietur, & quia ex Deo est consecratio ". Alia quamplura hic adjecta sunt ad rem eandem confirmandam, quæ ita legitur in actis Synodi: " Tharasius Sanctissimus Patriarcha dixit: Auditionem fecimus paternorum mandatorum. Quid ergo oportet? suscipitis ab Hæreticis ordinatos? Sancta Synodus dixit: etiam Domine audivimus, & oportet suscipere. Tharasius Sanctissimus Patriarcha dixit: quin potius & plures eorum, qui in sexta Synodo consederunt, a Sergio, Pyrrho, Paulo, & Petro præceptoribus videlicet Hæreseos unam voluntatem in Christo prædicantium ordinati sunt, quoniam hi vicissim Constantinopoleos thronum sortiti sunt, & a Petro, qui ex his novissimus eidem throno præsedit usque ad sextam Synodum anni plus non transierunt, quam quindecim, & ipsi, qui intra hoc tempus fuerunt, Thomas, & Johannes, & Constantinus Pontifices in præsignato tempore, id est dum hi, qui Hæretici nominati sunt extitisse noscuntur, & propterea non sunt improbati, per quinquaginta enim annos tunc hæresis perduravit; sed sextæ Synodi Patres ipsos quatuor anathematizaverunt, quamquam ordinatio eorum essent. Sancta Synodus dixit: clarum est. Constantinus Sanctissimus Episcopus Cypri dixit: sufficienter ostensum est honorabilissimi fratres, & de hoc, quia qui ab Hæreticis accedunt, suscipiendi sunt. Siquis autem studio ad Hæreticum jerit, & susceperit Ordinationem, sine receptione sit ". Ad hanc eandem rem confirmandam edita est S. Basilii Epistola ad Nicopolitas, ubi asseritur eos rejiciendos esse, qui fuerint ab Hæreticis ordinati. Ad hæc " Tharasius Sanctissimus Patriarcha dixit: & ego execror eos, qui ob hujusmodi caussam, & fidei destructionem sunt ordinati; & maxime si Episcopi orthodoxi præsentes fuerint, a quibus poterant consecrari; sic enim est paternus sensus. Sin autem Synodica promulgatio, & concordia Ecclesiarum caussa orthodoxiæ facta fuerit, qui præsumpserit a prophanis Hæreticis ordinari, depositioni succumbet. Sancta Synodus dixit, hoc justum judicium ". Hæc est integra actio prima hujus Nicænæ Synodi paucis perstricta, atque ex interpretatione Anastasii eisdem verbis relata, in quibus a Gratiano valde depravata, & intersecta laudatur.

Can. 3. cau. 9. qu. 3.

In canone 3. cau. 9. qu. 3. exhibetur canon 11. ex Nicænis juxta versionem Anastasii. Clarius videntur interpretati fuisse alii ex Græcis exemplaribus. " Cum omnes divinos canones servare teneamur, eum quoque, qui jubet œconomos esse in singulis Ecclesiis (*is est Canon 26. Concilii Chalcedonensis*) illæsum omnino servare debemus. Et siquidem unusquisque Metropolitanus in sua Ecclesia œconomum constituit, bene habet, sin minus Constantinopolitano Episcopo speciali auctoritate licebit œconomum in ejus Ecclesia præficere. Similiter & Metropolitanis, si qui eis subsunt Episcopi nolint in

,, suis

„ suis Ecclesiis œconomos constituere.
„ Hoc ipsum autem servari etiam in
„ Monasteriis oportet “.

Can.19. cau. 12. qu. 2. Can. 19. cau. 12. qu. 2. consonat cum Græcis exemplaribus juxta omnium interpretationem, dummodo claritatis ergo pro illis verbis, *nec si principibus* legamus cum Anastasio, *nec sic principibus*, vel cum aliis recentioribus, *nec sic quidem principibus*. Atque ut commode quis hunc Canonem explicet, animadvertet prudens Interpres abusum octavi sæculi, quo nobilium favore facile erat ad dignitates Ecclesiasticas promoveri, non quidem ex Ecclesiarum utilitate, sed potius pactione inita inter nobiles, & promovendos, futurum, ut promoti nobilibus ipsis Ecclesiastica Bona concederent. Intererat autem Ecclesiarum, ne hujusmodi ordinationes fierent, quibus simoniaca promissione accedente, Ecclesiarum jura diminuebantur. Quum vero & de Principibus sermo instituatur in Canone, dicaturque irritam esse concessionem rerum Ecclesiasticarum illis ab Episcopo factam memoratis ex caussis, agnoverunt Nicæni Patres id sapientissimorum Principum voluntati congruere, qui quemadmodum illorum hæreditates capere noluerunt, a quibus litis promovendæ caussa, & premendi adversarium instituti fuissent, ita nec facile recepissent ea bona, quæ sibi simoniæ caussa fuissent concessa; dedecet enim non minus simoniæ patrocinium, quam calumniæ facultatem ex Principali Majestate capi, quemadmodum edisserit Paulus in leg. penult. ff. de hæred. instituendis.

Can.64. cau. 16. qu. 1. Can. 64. cau. 16. qu. 1. idem est cum Canone 4. ex Nicænis juxta Anastasianam versionem, a qua minime differunt, nisi verbo tenus, aliorum interpretationes. Quædam tamen omisit Gratianus, quæ in hoc loco arbitror describenda; etenim post illa verba: “Sed
„ parentes filiis, *ita Anastasius sequitur*: Quisquis ergo propter exactio-
„ nem auri, vel alterius cujuslibet spe-
„ ciei, aut propter proprium vitium
„ inventus fuerit coercens a ministe-
„ rio, vel sequestrans aliquem Clerico-
„ rum, qui sub se degunt, aut venera-
„ bile templum claudens, ne in eo Dei
„ ministeria celebrentur, ad insensata
„ suam transmittens insaniam, insensa-
„ tus veraciter est, ac per hoc simili
„ pœnæ eo subjecto convertatur dolor
„ ejus in caput ejus, ut in transgresso-
„ rem mandati Dei, & mandatorum A-
„ postolicorum; præcipit enim & Pe-
„ trus &c. “

Can.21. cau. 18. qu. 2. Can. 21. cau. 18. qu. 2. prout in recentioribus Gratiani Codicibus legitur idem est cum Canone Nicæno juxta interpretationem Anastasii, dummodo tamen pro particula *si* legatur *non* in illis verbis: *Adulterium enim intercipit cohabitationem. Non habeat aditus Monachus &c.* In reliquis observandæ sunt Romanorum Correctorum adnotationes.

Can. 5. cau. 19. qu. 3. Can. 5. cau. 19. qu. 3. a Correctoribus Romanis ita restitutus est ad fidem optimorum exemplarium, ut nihil amplius desiderandum videatur. Consonat ille cum Anastasiana versione Nicæni Canonis 13. Verum non desunt aliorum interpretationes Græcorum Codicum, juxta quos paullo aliter habentur priora Canonis verba, in quibus non præcipue de ædibus Episcopalibus, aut monasticis sermonem institutum fuisse adpareat, sed potius de Ecclesiis, sive Templis ibi: “Quoniam per eam, quæ
„ fuit propter peccata nostra in Eccle-
„ siis, calamitatem, sacrosanctæ quæ-
„ dam ædes a quibusdam viris arreptæ
„ sunt, & Episcopatus, & Monaste-
„ ria, & facta sunt communia diverso-
„ ria &c. “

Can. 1. cau. 21. qu. 1. Can. 1. cau. 21. qu. 1. consonat cum Can. 15. ex Nicænis, ac præsertim si cum eo Anastasii interpretationem conferamus. Ceterum Romani Correctores nonnulla ad integram ejusdem Canonis lectionem utilia observarunt.

Can. 1. cau. 21. qu. 4. Petierant Græci in septima Synodo, ut quidam Canones in Pseudo-synodo Trullana editi confirmarentur, ii videlicet, qui disciplinæ Ecclesiasticæ utiles videbantur. Hujusmodi visus erat Canon 27. ex Trullanis relatus in Canone 2. cau. 21. qu. 4. confirmatus propterea est in Can. 16. Nicæno, quem Gratianus descripsit in Can. 1. cau. 21. qu. 4., cujus verba omnino consonant cum Anastasii interpretatione. Quod si quæratur, quid significent ea verba, *epitimio tradi*, & *per epitimium corrigi*, dixerim nihil aliud illis exprimi, quam pœnis Episcopo arbitrariis afficiendos esse, quemadmodum deducitur ex aliorum interpretationibus, qui scripserunt *pœnis coerceri*. Porro in Concilio Trullano pœna præfinita fuerat, qua Clericus delinquens per unam hebdomadam ab officio suo suspendebatur.

Can. 18. cau. 22. qu. 4. Canon 18. cau. 22. qu. 4. referendus

est ad actionem 4. Nicænæ hujus Synodi. Ibi sacrarum imaginum caussa versabatur; atque cum jam Episcopi omnes pro imaginum cultu stabiliendo sententiam suam declarassent, modos excogitabant, quo omnibus cultum eundem suaderent, atque decernerent. Interea mota controversia de illis fuerat, qui se nunquam veneraturos sacras imagines jurejurando spoponderant, & ad eam rem propositum fuit Sancti Patris Sophronii exemplum de Monacho quodam Olivetano, qui dæmoni roganti jurejurando promiserat de quadam B. Mariæ imagine non colenda, futurum enim sperabat, ut amplius a dæmone eo pacto non vexaretur, quemadmodum & sponsionem acceperat. Verum juramentum minime implevit, laudatusque fuit, quod seni cuidam Monacho indicaverit, atque eidem imagini cultum exhibere perseveraverit. His in Synodo lectis ita sequitur ex Anastasii interpretatione: " Johannes reverendissimus Monachus Presbyter, & Vicarius Orientalium Pontificum dixit: Et aliud significat sermo Patris nostri Sophronii, quia expedit ei, qui juravit magis perjurare, quam omnino servare jusjurandum in destructionem venerabilium imaginum. Hoc autem dicimus, quoniam quidam hodie excusant se propter juramentum. Tharasius Sanctissimus Patriarcha dixit: Quoniam sciebat bonitatem Dei, quia pœnitentes suscipit, ideo disposuit transgredi impium juramentum. Et nunc qui in hæresi ista juraverunt, siquidem aliud peccatum non fecerunt, rationabilis eis est excusatio, & non habent, quod dicant; nam si in alia peccata incidunt, debent Deum placare, & obsecrare de remissione illiciti juramenti. Theodorus Sanctissimus Episcopus Subritensium dixit: Princeps Apostolorum Petrus negavit, sed acta pœnitentia receptus est. Tharasius Sanctissimus Patriarcha dixit: Herodes non perjuravit, sed periit; at vero Petrus negavit cum juramento, deinde foras egressus, & lacrymatus, salvus factus est. Omne quippe peccatum benignus Deus ignoscit, si ex tota anima quis pœnitentiam gesserit. Sancta Synodus dixit: Etiam Domine, sic nos sancta Scriptura docet ". Et post pauca. " Leo Sanctissimus Episcopus Phociæ dixit: Scriptum est, quia juramentum mendax ne diligatis, & hujus rei gratia mendax juramentum nostrum parvipenditur, tanquam nullam fortitudinem habens ". Ex his & restituenda erit, atque emendanda lectio Gratiani.

Can. 28. de cons. dist. 3.

Canon 28. de cons. dist. 3. habetur in actione 6. ejusdem Nicæni Concilii, in qua refertur integrum Conciliabulum Iconomacorum, & analitice refutatur sex Tomis, sive Opusculis adversus illud editis. In Tomo autem 2. quum refertur illius Pseudosynodi sententia, qua Iconomachi Catholicos tanquam Idolis servientes redarguebant, ita e contrario Nicæni Patres scripserunt. " Itaque sanctas imagines Christiani neque Deos nominarunt, neque spem salutis suæ in eis aliquando habuerunt, neque ab illis expectant futurum judicium, nisi ad recordationem, & munimen eas habentes, & amore circa illarum Principalia flagrantes, has & amplexi sunt, & honoranter adoraverunt; non tamen divinæ his servitutibus, vel cultus officium impenderunt (absto calumnia), sed neque aliis quibuslibet rebus ".

CA-

CAPUT XLIV.

De Concilio Compendiensi.

Hoc nomine laudantur apud Gratianum tria hæc Capitula.

Can. 3. cau. 33. qu. 1. varius in diversis exemplaribus.
Can. 3. cau. 33. qu. 5. consonat cum vulgatis Concilii exemplaribus.

His additur can. 4. cau. 6. qu. 3. ex Capitulis Karlomanni anni 882.

SUperius, ubi egimus de Concilio Vermeriensi, animadvertimus Concilium Compendiense sæpius a Collectoribus can. nomine Concilii Vermeriensis fuisse laudatum. Illud est Compendiense Concilium anni 756. vel, ut aliis placet, anni 757. sub Paullo I. Pontifice Maximo, & Rege Pipino in Gallia in Diœcesi Suessoniensi in Compendio Palatio, quod nunc *Compiegne* appellatur, celebratum, in quo Pipinus idem simul cum Episcopis Regni, toto insuper populo conveniente interfuit. Huc pertinet apud Gratianum can. 3. cau. 33. q. 1. cujus verba habentur in can. 17. Concilii, ibi: *Siquis accepit mulierem, & habuit ipsam aliquo tempore, & ipsa famina dicit, quod non mansisset cum ea, & ille vir dicit, quod sic fecit, in veritate viri consistat, quia caput est mulieris. De muliere qua dicit, quod vir suus ei commercium maritale non reddidit, Georgius consensit.* Hanc tamen can. editionem, quæ apud Baluzium habetur, ego non satis integram arbitror, eidemque Gratianeam anteferendam esse. Quid enim illa verba posteriora significant: *De muliere qua dicit, quod vir suus ei commercium maritale non reddidit, Georgius consensit?* Hæc omittunrur non solum apud Gratianum, verum etiam apud Reginonem lib. 2. cap. 244. & Collectores Reginone posteriores. Quamobrem ego reor verba illa: *De muliere qua dicit, quod vir suus ei commercium maritale non reddidit*, e margine in textum fuisse translata; forte enim ad marginem adscripta fuerant, ut indicaretur, quænam materies ibidem pertractaretur, quemadmodum in inscriptionibus can. etiam in recentioribus Codicibus fieri solet. Excipienda forte sunt postrema verba: *Georgius consensit*, quæ sicut in aliis ejusdem Concilii Canonibus subjiciuntur, videlicet 9. 11. 12. 13. & 18. ita potuerunt etiam adjici in can. 17. Erat Georgius Romanus, & Episcopus a Summo Pontifice Stephano apud Pipinum Apostolicus Legatus, quemadmodum deducitur ex Epistolis Stephani Papæ ad eundem Regem, qui cum aliis pluribus Gallicanæ Ecclesiæ Conciliis auctoritate Apostolica præsedisset, teste Hincmaro in Epist. 37. ad Rodulphum, & Frotarium Metropolitanos Aquitaniæ cap. 5. ita facile Concilio huic Compendiensi præsidere potuit, ac propterea mirum videri non debet, si ad finem plurium can. in eadem Synodo definitorum, dicatur Georgius consensisse, quasi ad significandum, can. illos fuisse Apostolica auctoritate a Legato Pontificio confirmatos.

Can. 3. cau. 33. qu. 1.

In eodem Compendiensi Concilio cap. 3. legitur can. 3. cau. 33. qu. 5. ubi tamen pro illis verbis, *sine licentia* legendum est *sine comeatu*, quæ phrasis idem apud Auctores medii ævi significabat, ac placitum, sive, ut hodie vulgo dicunt, licentiam.

Can. 3. cau. 33. qu. 5.

Posterioris sane temporis est Concilium illud, ex quo Gratianus laudavit can. 4. cau. 6. qu. 3. est enim is ex Capitulis Karlomanni editis anno 882. Tria ejusdem temporis Karlomanni Capitula constituta scimus coram Episcopis Gallicanis: Primum apud Carisiacum, alterum in Brollo Compendii, tertium in Palatio Vernensi, atque in postremis duobus de furto ac rapina actum est; quoniam enim, uti dicitur in can. 6. tertii Capituli, plures erant, qui dum venirent ad unius Episcopi Parochiam, vel ad *Curtem* Regis, vel in aliam Diœcesim aliena bona diripiebant, statutum fuit, ut liceret Episcopis, in quorum Diœcesi furtum admissum fuisset, illos raptores, licet alteri Episcopo subjectos, post admonitionem excommunicare; hinc rogati sunt Episcopi omnes, ne moleste,

Can. 4. cau. 6. qu. 7.

ste, aut graviter ferrent, subditos suos rapinas admittentes ita ab extraneis Episcopis excommunicari, quemadmodum habetur in dicto can. 4. cau. 6. qu. 3. qui hisce verbis exprimitur in can. 8. memorati tertii Capitularis: *Placuit nobis pro communi utiliter, & instanti necessitate, ut nullus Episcoporum graviter ferat, si ejus Parochianum pro hujusmodi caussa depradationis alter Episcopus excommunicaverit*. Melius itaque can. 4. Gratianeus laudandus erat nomine Capitulorum Karlomanni, aut nomine Concilii in Vernis palatio celebrati, quam Concilii Compendiensis; quamquam tamen in eo venia danda sit Gratiano, & qui eum antecesserunt, Collectoribus, qui fortasse putaverunt Capitulum tertium Karlomanni in eodem loco editum fuisse, in quo editum fuerat secundum, ac propterea apud Compendium in Broilo, ex quo Compendiensis Concilii nomen emersit.

APPENDIX.

De Can. 19. cau. 32. q. 7.

Quem nomine cujusdam Concilii Gratianus laudavit.

AD Concilium Compendiense anni 757. referendus est can. 19. cau. 32. qu. 7. quem Gratianus memoravit nomine cujusdam Concilii, quin indicaret specialiter, undenam fragmentum hujusmodi excerpsisset. Habetur ille in can. octavo dicti Concilii Compendiensis his verbis: *Siquis homo habet mulierem legitimam, & frater ejus adulteravit cum ea, ille frater, vel illa fœmina, qui adulterium perpetraverunt, interim quo vivunt, nunquam habeant conjugium. Ille, cujus uxor fuit, si vult, potestatem habeat accipere aliam*. Probatum hoc Capitulum fuit auctoritate Pipini Regis, qui apud Compendium, uti diximus, solemnia totius populi comitia indixerat; relatumque etiam illud fuit in lib. 5. Capitularium cap. 21. in editione Parisiensi anni 1677.

CAPUT XLV.

De Capitulis Hadriani Papæ, quæ & aliquando nomine Concilii Romani laudantur apud Gratianum.

Modo nomine Capitulorum Hadriani Papæ, modo nomine Romani Concilii memoravit Gratianus sequentes Canones.

Can. 3. *cau.* 2. *qu.* 3. *jungendus cum can.* 18. *cau.* 3. *qu.* 6.
Can. 4. *cau.* 2. *qu.* 3. *consonat etiam cum can.* 75. *Eliberitano.*
Can. 40. *cau.* 2. *qu.* 6. *consonat cum Francorum Capitularibus, & Aniani interpretatione.*
Can. 50. *cau.* 2. *qu.* 7. *consonat cum l.* 41. *Cod. Theodos. de Episc. & Clericis.*
Can. 53. *cau.* 2. *qu.* 7. *de servis potius, quam de Monachis intelligendus.*
Can. 7. *cau.* 3. *qu.* 5. *relatus inter Francorum Capitularia.*
Can. 16. *cau.* 3. *qu.* 6. *ad meliora exemplaria redigendus.*
Can. 18. *cau.* 3. *qu.* 6. *jungendus cum can.* 3. *cau.* 2. *qu.* 3.
Can. 1. *cau.* 3. *qu.* 7. *pertinet ad Epistolam Felicis Papæ a Mercatore confictam.*
Can. 3. *cau.* 3. *qu.* 11. *ex vetere interprete Codicis Theodosiani.*
Can. 4. *cau.* 4. *qu.* 6. *jungendus cum can.* 1. *cau.* 3. *qu.* 7.
Can. 1. *cau.* 5. *qu.* 1. *consonat cum libris Francorum Capitularium.*
Can. 1. *cau.* 5. *qu.* 3. *pertinet ad Epistolam Felicis Papæ a Mercatore confictam.*
Can. 2. *cau.* 5. *qu.* 3. *consonat cum Decretalibus Epistolis Mercatoris.*

Can. 1. *cau.* 5. *qu.* 6. *relatus in Codicem Capitularium Francorum.*
Can. 5. *cau.* 5. *qu.* 6. *referendus est ad leg.* 2. *Cod. Theodos. de petitionibus.*
Can. 2. *cau.* 6. *qu.* 1. *consonat cum decretalibus Isidori Mercatoris.*
Can. 6. *cau.* 6. *qu.* 1. *consonat cum sententiis Isidori Mercatoris.*
Can. 48. *cau.* 11. *qu.* 1. *consonat cum sententiis Isidori Mercatoris.*
Can. 49. *cau.* 11. *qu.* 1. *consonat cum sententiis Isidori Mercatoris.*
Can. 3. *cau.* 15. *qu.* 4. *consonat cum pluribus capitibus Conciliorum mediæ ætatis.*
Can. 11. *cau.* 25. *qu.* 1. *ex melioribus Codicibus emendandus.*

DUÆ vulgo exhibentur Collectiones Hadriano I. Pontifici Maximo tributæ. Prior appellatur: *Epitome Canonum, quam Hadrianus Summus Pontifex hoc nomine primus Carolo Magno Romæ obtulit anno Domini* 773. in hac in primis habentur sententiæ breviatæ canonum Apostolorum numero 45. deinde can. 24. Ancyrani, 15. Neocæsareenses, 20. Gangrenses, 25. Antiocheni, 58. Laodiceni, 21. Sardicenses, 23. Carthaginenses, & alii ex diversis Africanis Conciliis numero 105. De hac Collectione sermo non est in præsentia, quum ex ea nihil omnino habeamus apud Gratianum. Posterior hoc nomine circumfertur: *Hadriani Papæ Capitula, quæ ex Græcis, & Latinis Canonibus, & Synodis Romanis, atque Decretis Præsulum Romanorum sparsim collecta sunt, & Ingilramno Mediomatricæ Urbis Episcopo Romæ a B. Hadriano Papa tradita, sub die* 13. *Kalendas Octobres, indictione* 9. *quando pro sui negotii caussa agebatur*. Collectio hæc modo Romanum Hadriani Concilium, modo Hadriani Capitula, modo Hadriani Decretum apud Gratianum dicitur. Verosimilius autem est, quod eruditissimi viri tradunt revera Hadriani illam non esse. Antonius Augustinus elegantissimas adnotationes eisdem Canonibus adjecit, sed de rei veritate visus est dubitasse, dum scripsit: *De Hadriani Papæ Decretis sumtis, ut ajunt, ex Græcis, & Latinis Canonibus, & Synodis Romanis, atque Decretis Præsulum, ac Principum Romanorum, & traditis Ingelramno Mediomatricis Urbis Episcopo* 13. *Kalendis Octobris indictione* 9. *anno Christi* 785. *ut suspicor*. Alii non ab Hadriano elucubratam asserunt collectionem, & Ingelramno traditam; sed potius e converso ab Ingelramno factam, vel, ut ajunt, ab Agilramno, & Hadriano Pontifici oblatam. Sane referunt in quodam Codice MS. vetustissimo Bibliothecæ S. Victoris Parisiensis hanc adesse eisdem Capitulis inscriptionem: *Incipiunt Capitula collecta ex diversis Conciliis, sive Decretis Pontificum Romanorum ab Agilramno Metensi Episcopo, & Hadriano Papa oblata*. Natalis Alexander tom. 13. Histor. Ecclesiast. pag. 54. scribit eundem titulum præferre aliud MS. optimæ fidei, & venerandæ antiquitatis Monasterii Lætiensis. Præter horum MS. fidem ad hanc eandem rem faciunt plures, & quidem gravissimæ conjecturæ. Siquidem, ut diximus, Hadrianus Papa jam pridem Carolo Magno collectionem sacrorum canonum obtulerat, in qua tamen nullum inseruit ex iis Decretis, quæ in hisce Capitulis continentur, imo nec ullum istorum Decretorum, sive Capitulorum fragmentum, sed tantummodo Codicem illum, quem Romana Ecclesia a Dionysio Exiguo acceperat. Porro hæc collectio Capitulorum ut plurimum constat ex monumentis apocryphis, videlicet depromtis ex Isidoro Mercatore, quæ intererat Agilramni Romæ ad suæ caussæ defensionem adferre. Quod facile innuitur ex vulgata Capitulorum istorum inscriptione, in illis verbis: *Quando pro sui negotii caussa agebatur*. Etenim Agilramnus facile noverat sibi plurimum favere Isidorianas merces, quam propterea collectas Pontifici Maximo obtulit, veluti Judici in caussa sua. Atque etiam exinde percipimus, quænam istiusmodi capitibus reverentia debeatur; licet enim aut Hadriano Papæ accepta quodammodo esse potuerint, & in Francorum Capitularia redacta, tamen ideo probata ab initio fuisse videntur, quod creditum fuisset genuina, & germana in ipsis capita contineri, quemadmodum in integra Isidori collectione. Quamobrem eadem erit penes me collectionis hujus opinio, qualis est illorum can. qui ab Isidori Mercatoris Codice in alias posterioris temporis collectiones fuere translati.

In capite 52. alias 48. hujus collectionis

nis leguntur can. 3. cau. 2. qu. 3. & can. 18. cau. 3. qu. 6. his verbis: *Qui crimen objicit, scribat se probaturum revera, & ibi causa agatur, ubi crimen admittitur, ut qui non probaverit, quod objecit, pœnam, quam intulerit, ipse patiatur*. Hæc eadem verba depromta videntur ex Epistola Fabiano Pontifici a Mercatore tributa, quemadmodum constat, quoties cum iis conferatur can. 1. cau. 3. qu. 6. Relata hæc sunt in librum 7. Capitularium Francorum cap. 365. consonantque cum l. 11. Cod. Theodosiani de accusationibus, & inscriptionibus.

Can. 4. cau. 2. qu. 3.

In cap. 62. alias 57. habetur can. 4. cau. 2. qu. 3. his verbis: *Siquis Episcopum, aut Presbyterum, aut Diaconum falsis criminibus appetierit, & probare non potuerit, nec in fine dandam esse communionem*. Legunt alii: *Nisi in finem dandam ei non esse communionem*. Hic omnino consonat cum can. 75. Concilii Eliberitani, nec non cum can. 24. Concilii Arelatensis II. idest cum can. 2. cau. 3. qu. 10.

Can. 40. cau. 2. qu. 6.

Can. 40. cau. 2. qu. 6. emendandus est ex capitulo 44. alias 41. his verbis: *Si quando in causa capitali, vel in causa status interpellatum fuerit, non per procuratores, sed per ipsos est agendum*. Gratianus in inscriptione hujus can. habet: *Hadrianus Papa ait in Capitulis a se collectis*, ex quibus adparet Gratianum, si ejus est hæc inscriptio, sensisse revera hæc Capitula Hadriano Pontifici esse tribuenda. Eadem verba translata sunt in librum 7. Capitularium cap. 357. atque depromta ex interpretatione Aniani ad titulum 35. libri 5. sententiarum Paulli.

Can. 50. cau. 2. qu. 7.

Quod nomine Romanæ Synodi descripsit Gratianus in can. 50. cau. 2. qu. 7. habetur inter capitula Hadriani Papæ cap. 24. alias 22. his verbis: " Siquis " Episcopus, Presbyter, aut Diaconus, " vel quilibet Clerici apud Episcopos, " quia alibi non oportet, a qualibet " persona fuerint accusati, quicumque " fuerit ille, sive sublimis vir honoris, " sive ullius alterius dignitatis, qui hoc " genus illaudabilis intentionis arripuerit, noverit docenda probationibus, " monstranda documentis se debere inferre. Siquis vero circa hujusmodi " personas non probanda detulerit, au" ctoritate hujus sanctionis intelligat se " jacturam infamiæ propriæ sustinere, " ut damno pudoris, existimationis dispendio, discat sibi alienæ verecundiæ " impune insidiari saltem de cetero non " licere, sed qualem fratri paraverat " damnationem, talem in se suscipiat. Hæc eadem verba leguntur in lib. 7. Capitularium cap. 438. atque jam Isidorus Mercator descripserat in Epistola ad Orientales, quam Sixto III. adtribuit. Fertur ibi Sixtus Papa accusatus fuisse a Basso de vi illata in virginem quandam, quæ ut proponeretur accusatio, Concilium Romanum celebratum fuerat sub Valentiniano Augusto, ubi cum Bassus in probatione defecisset, rejectus est, & tanquam conviciator damnatus, unde suborta fuit occasio decernendi, ut unusquisque accusator teneatur ad eorum, quæ objiciat, probationem. Verba Sixto III. tributa in ea Epistola hæc sunt: " Scitote me criminari a quodam " Basso, & injuste persequi. Quod audiens Valentinianus Augustus nostra " auctoritate Synodum congregari jussit, " & facto Concilio cum magna examinatione satisfaciens omnibus, licet " evadere satis aliter non potuissem, " suspicionem tamen fugiens, coram omnibus me purgavi, me scilicet a suspicione, & æmulatione liberans, sed " non aliis, qui noluerint, aut sponte " hoc non elegerint faciendo, formam " exemplumque dans, cum scriptum sit: " Siquis crimen objicere voluerit, scribat se prius probaturum, & alibi: " Criminatores adversus doctorem nemo " recipiat: & iterum: siquis Episcopus, " Presbyter, aut Diaconus, vel quilibet " Clerici apud Episcopum a qualibet " persona fuerint accusati, quicumque " fuerit, sive ille sublimis vir honoris, " sive ullius alterius generis persona, " qui hoc genus illaudabilis intentionis " arripuerit, noverit docenda probationibus, monstranda documentis se debere inferre ". Sane Gratianus, & Collector Capitulorum Hadriani nonnulla ex his immutarunt, ac corruperunt; nisi forte dicere velimus verba Gratiani, aut alterius Collectoris referenda esse ad aliam Epistolam decretalem falso tributam Cajo Papæ ab Isidoro Mercatore, in qua hæc leguntur: *Siquis Episcopus, Presbyter, aut Diaconus, vel quilibet Clerici apud Episcopos (quia alibi non oportet) a qualibet persona, qua rite accipienda est, fuerint accusati, quicumque fuerint, sive ille sit sublimis vir honoris, sive ullius alterius dignitatis, qui hoc genus illaudabilis intentionis arri-*

ripuerit, noverit probationis documenta se debere inferre. Sunt hæc omnia apocrypha, atque a Mercatore conficta. Siquis potius optaverit ad meliores Codices, sive capitulum Hadriani, sive Gratiani canonem redigere, opus erit in medium adferre legem 41. Codic. Theodos. de Episcopis, & Clericis anni 412. auctore Honorio Augusto his verbis: *Clericos nonnisi apud Episcopos accusari convenit. Igitur si Episcopus, vel Presbyter, Diaconus, & quicumque inferioris loci Christianæ legis minister apud Episcopum (siquidem alibi non oportet) a qualibet persona fuerint accusati, sive ille sublimis vir honoris, sive ullius alterius dignitatis, qui hoc genus laudabilis intentionis arripiet, noverit docenda probationibus, monstranda documentis se debere inferre &c.*

Can. 53. *cau.* 2. *qu.* 7.

Canon 53. cau. 2. qu. 7. habetur in cap. 32. alias 29. Hadriani, in quo notanda est varietas lectionis; ubi enim Gratianus legit *interdici*, in eo capitulo habetur: *intercidi*. Gratianus hoc caput de Monachis intellexit; cum tamen non Monachorum, sed mortuorum fiat mentio, voce hac symbolice usurpata. Ceterum si integer canon legatur, qualis habetur in cap. 440. Capitularium Francorum lib. 7. non de Monachis agi, sed de servis ibidem intelligemus; postquam enim cautum est illic, ne servi accusent eos, cujus potestati subjiciuntur, hæc sequuntur: *Vocem enim funestam potius intercidi, quam audiri oportet. Eorum vero accusandi Sacerdotes, vel testificandi in eos os obstruimus, quos non humanis, sed divinis vocibus mortuos esse scimus*; quæ verba plurimum consonant cum *leg.* 3. *Cod. Theodos. Ne prætor crimen Majest.* Refert hæc Gratianus idem in 3. parte quæst. 11. cau. 3.

Can. 7. *cau.* 3. *qu.* 5.

Nomine Synodi Romanæ habitæ sub Hadriano refertur can. 7. cau. 3. q. 5., pertinet autem ad caput 11. inter capitula his verbis expressum: *Accusationes, & accusatores, atque ea negotia, quæ sæculares non adsciscunt leges, divina, ac synodica funditus a Clericis repelli auctoritate censemus; quia indignum est Superiores pati ab inferioribus, quæ inferiores ab eis pati despiciunt*. Hæc eadem verba relata sunt in librum 7. Capitularium cap. 307., & inter capitula Herardi Turonensis cap. 102., ceterum depromta sunt ex pluribus Epistolis, quas Isidorus Mercator vetustissimis Pontificibus adscripsit, ex quibus Ingelramnus, uti diximus, ferme omnia sua Capitula excepit.

Can. 16. *cau.* 3. *qu.* 6.

Rursus Romanæ Synodi nomine refert Gratianus can. 16. cau. 3. qu. 6. Habetur autem in pluribus Hadriani capitulis. In cap. 5. prope finem hæc leguntur: *Neminem ergo exhiberi de Provincia ad Provinciam, vel ad comitatum oportet, nisi ad relationem judicis, ad quem fuerit appellatum, idest ut actor semper rei forum sequatur*. Verba hæc depromta fuerunt ex 2. Epistola Felici Papæ a Mercatore tributa. In capite 9. apud Hadrianum hæc habentur: *Salvo Romanæ Ecclesiæ in omnibus Primatu, manifestum est, quod illa, quæ sunt per unamquamque Provinciam, ipsius Provinciæ Synodus dispenset, sicut in Nicæno constat decretum esse Concilio*. Videntur hæc depromta fuisse ex can. 2. Concilii Constantinopolitani, ubi tamen paullo aliter eadem sententia exhibetur ibi: *Servata vero, quæ descripta est de gubernationibus regula, manifestum est, quod illa, quæ sunt per unamquamque Provinciam, ipsius Provinciæ Synodus dispenset, sicut Nicæno constat decretum esse Concilio*. Quæ constitutio refertur ad can. 5. Concilii Nicæni, in quo tempora Provincialium Synodorum ad dirimendas Ecclesiasticas controversias definita fuerunt. Sequitur capitulum 10. in collectione Hadriani his verbis: *Ultra Provinciæ terminos accusandi licentia non progrediatur. Omnis accusatio intra Provinciam audiatur, & a Comprovincialibus terminetur*. Jam animadverterunt Romani Correctores apud Gratianum adjecta fuisse verba illa, *nisi Prælatus sit, qui accusatur*, quæ apud Hadrianum, imo & in antiquis Gratiani exemplaribus desiderantur, ut facile suspicari possimus a quodam studioso ad marginem primum adposita fuisse juxta receptam aut sui temporis, aut suæ Provinciæ disciplinam, e margine deinde in textum ipsum fuisse translata. Eadem sententia relata est in librum 6. Capitularium cap. 381. ibi: *Omnis accusatio intra Provinciam audiatur, & a Comprovincialibus terminetur. Ultra Provinciæ terminos accusandi licentia non progrediatur*.

Can. 1. *cau.* 3. *qu.* 7. *& ca.* 4. *cau.* 4. *qu.* 6.

In capite 5. apud Hadrianum hæc habentur: *Sancta Synodus Romana dixit: hæc sunt, quæ deinceps propter malorum hominum insidias, qui in Ecclesiam, & Ecclesiasticos indifferenter sæviunt viros, conservari firmissime volumus in sæcula*. Si-

Siquis Episcopus &c. & post multa: *Quod si accusatorum persona in judicio Episcoporum culpabiles adparuerint, ad arguendum non admittantur, nisi proprias habuerint causas, non tamen criminales, vel Ecclesiasticas; infamis enim persona nec procurator potest esse, nec cognitor.* Postrema hæc verba nomine Sanctæ Romanæ Synodi retulit Gratianus in can. 1. cau. 3. qu. 7., & in can. 4. cau. 4. qu. 6. ibidemque nomine Synodi Romanæ illa intelligitur, quam affinxit Isidorus Mercator, tempore Felicis Papæ fuisse celebratam, cui tribuuntur illa eadem, quæ nuper retulimus verba in Epist. 2. Felicis apud eundem Mercatorem.

Can. 3. cau. 3. qu. 11. In capite 33. alias 31. apud Hadrianum legitur can. 3. cau. 3. q. 11., eisdem omnino verbis, dummodo pro postrema illa voce *professio*, scribamus, *confessio*. Relata hæc sunt in librum 7. Capitularium Francorum cap. 324., videnturque depromta ex Epistola 2., quam Isidorus Mercator adscripsit Papæ Stephano, revera autem edita sunt a vetusto interprete Codicis Theodosiani ad legem 12. de accusation. & inscriptionibus, quæ in editis ejusdem Codicis exemplaribus legi ipsi subjecta est.

Can. 1. cau. 5. qu. 1. Can. 1. cau. 5. qu. 1. habetur in cap. 50., alias 46. apud Hadrianum his verbis: *Qui in alterius famam in publico scripturam, aut verba contumeliosa confinxerit, & repertus scripta non probaverit, flagelletur, & qui ea prius invenerit, rumpat, si non vult auctoris facti causam incurrere.* Hic canon relatus est in caput 361. libri 7. Capitularium Francorum.

Can. 1. cau. 5. q. 3. In eodem capitulo 5. apud Hadrianum incipiente *S. Romana Synodus dixit*, ex qua diximus depromtos fuisse can. 1. cau. 3. qu. 7., & 4. cau. 4. q. 6. legitur can. 1. cau. 5. qu. 3. eisdem omnino verbis, quæ habentur in Epistola 2. Felici I. Pontifici Maximo ab Isidoro Mercatore tributa.

Can. 2. cau. 5. qu. 3. In capitulo 38. apud Hadrianum hæc habentur. *In criminalibus causis nec accusator, nisi per se, aliquem accusare potest, nec accusatus per aliam personam se defensare permittitur.* Retulit hæc Gratianus in can. 2. cau. 5. qu. 3. & quidem sæpissime hæc sententia legitur inter Decretales Epistolas Mercatoris.

Can. 1. cau. 5. qu. 6. Quæ descripsit Gratianus in can. 1. cau. 5. qu. 6. leguntur in cap. 41. alias 38. apud Hadrianum; videnturque depromta ex Epistola 2. Fabiano tributa, ex qua est can. 6. cau. 3. qu. 1., relata autem sunt a Benedicto Levita in librum 7. Capitularium cap. 348.

Can. 5. cau. 5. qu. 6. In capite 49. alias 45. apud Hadrianum hæc leguntur: *Delatori aut lingua capuletur, aut convicto caput amputetur. Delatores autem sunt, qui invidia produnt alios.* Hic est can. 5. cau. 5. qu. 6., ad quem ita ait Antonius Augustinus, cui & consonant Correctores Romani: *Non erat Hadriani hoc decernere, sed referre, quod in Codice Theodosiano scriptum fuerat, vel potius in epitome constitutionum Constantini Imperatoris.* Referri debent hæc ad legem 2. Cod. Theodos. de petitionibus anni 319. Constantino auctore, cujus hæc sunt verba: *Comprimatur unum maximum humana vita malum delatorum exceranda pernicies, & inter primos conatus in ipsis faucibus stranguletur, & amputata radicitus invidia lingua vellatur, ita ut judices nec calumniam, nec vocem prorsus deferentis admittant: sed qui delator extiterit, capitali sententia subjugetur.* Antiquus autem hujus legis interpres ita subdit: *Delatores dicuntur, qui aut facultates prodiderint alienas, aut caput impetierint alienum. Quicumque delator cujuslibet rei extiterit, in ipso proditionis initio a judice loci correptus continuo strangaletur, & ei incisa radicitus lingua tollatur, ut si quis proditor futurus est, nec calumnia, nec vox illius audiatur.* Hanc itaque Imperatoriam constitutionem paullo aliter descripsit Incilramnus, ex quo deinde translata est in librum 7. Capitularium cap. 360.

Can. 2. cau. 6. q. 1. Can. 2. cau. 6. qu. 1. legitur in cap. 21. alias 19. apud Hadrianum, cujus priora verba hæc sunt: *Placuit, ut nullus servus, nullus libertus, nulla infamis persona Sacerdotem accuset. Omnes vero infames esse dicimus &c.* Hæ loquendi formulæ passim leguntur in Epistolis Isidori Mercatoris; inter ceteras exemplo esse posset Epistola Clementi tributa; cujus fragmentum est in cap. 5. cau. 6. qu. 1. Eadem vero Incilramni verba translata sunt in Capitularia Francorum a Benedicto Levita lib. 7. cap. 437.

Can. 6. cau. 6. qu. 1. In capite 68. alias 64. apud Hadrianum hæc legimus. *Qui crimen intendit, agnoscendum est, si ipse ante non fuit criminosus, quia periculosa est, & admitti non debet rei adversus quemcumque*

que professio. Et in fine capitis 72., alias 68. *Testes autem sine aliqua sint infamia, uxores & filios habentes, & omnino Christum prædicantes*. Ex his duobus fragmentis compositus est apud Gratianum can. 6. cau. 6. qu. 1., in quibus omnibus nemo non agnoscit manum, & stilum Isidori Mercatoris. Ut cetera omittam unicum adferam fragmentum Concilii Romani Sylvestro Pontifici adscripti, in quo can. 3. hæc leguntur: *Presbyter autem nisi in 44. testimonia condemnabitur . . ., Lector nisi (sicut scriptum est) in septem testimonia filios, & uxorem habentes, omnino Christum prædicantes, sicut datur mystica veritas*.

Can. 48. cau. 11. qu. 1. habetur eisdem omnino verbis in cap. 35. apud Hadrianum, alias 33. Rursum hic Isidori Mercatoris sententiæ descriptæ fuisse videntur, quemadmodum constat conferenti Epistolam 2. Julio Papæ, Epistolam 3. Fabiano, & Epistolam singularem Sixto III. adscriptam. Eadem autem Incilramni verba relata sunt a Benedicto Levita in librum 7. Capitularium Francorum cap. 332.

Can. 48. cau. 11. qu. 1.

Rursum omnino consonat cum can. 40. apud Hadrianum Gratianeus can. 49. cau. 11. qu. 1. Relatus quidem est in librum 7. Capitularium cap. 347., verum fragmenti illius origo ex Isidorianis Decretalibus erit repetenda, cum eadem propemodum legantur sive apud Julium I. in Epist. 2., sive apud Zephirinum in Epist. 1., sive apud Eusebium in Epist. 3.

Can. 49. cau. 11. qu. 1.

In capite 64., alias 60. apud Hadrianum legitur eisdem omnino verbis can. 3. cau. 15. q. 4., cujus sententia omnino consonat cum pluribus Conciliis diversarum Provinciarum, Tarraconensi I. can. 4., Matisconensi II. can. 1., Arelatensi IV. can. 16., Turonensi III. cap. 40., Moguntino cap. 37., & aliis bene multis. Junge caput 318. lib. 6. Capitularium Francorum.

Can. 3. cau. 15. qu. 4.

In cap. ult. apud Hadrianum hæc leguntur: *Item generali decreto constituimus, ut execrandum anathema, & velut prævaricator Catholicæ fidei, apud Deum reus existat, quicumque Regum, vel Potentum deinceps canonum censuram in quocumque crediderit, vel permiserit violandam*. Ex his emendandus erit can. 11. cau. 25. qu. 1. apud Gratianum. In lib. 6. Capitularium Francorum cap. 322. ita potius legitur: „ Hujus constitutionis forma servetur, ut „ execrandum anathema fiat, & velut „ prævaricator Catholicæ fidei semper „ a Domino reus existat, quicumque „ Regum deinceps canonis hujus censuram in quocumque crediderit, aut „ permiserit violandam.

Can. 11. cau. 25. qu. 1.

CAPUT XLVI.

De Capitularibus Francorum Regum, ac præsertim Caroli Magni.

Ecclesiasticis Conciliis accensendos arbitror jure optimo Conventus illos, quos Francorum Reges octavo, & sequenti sæculo cum Regni Proceribus, & sacris Antistitibus una congredientibus habuerunt. Ex his originem habent celebratissima Francorum Capitularia, ex quibus multa in sacrorum canonum Collectionibus recentioribus recitantur. Et quidem, si unum Gratiani Codicem inspexerimus, innumera propemodum capita in eo continentur, quæ ad hæc Francorum Capitularia sunt. Illud tamen vetustiorum Collectorum vel oscitantia, vel industria factum est, ut non omnia nomine Capitularium laudarentur, sed modo aliarum Gentium Conciliis, modo etiam aliis Conciliis Galliarum vetustioribus, modo Pontificibus Maximis, modo Sanctis Patribus, aut Ecclesiasticis Scriptoribus adscriberentur. Inter ceteros hæc omnia turbavit Burchardus Vvormaciensis, qui cum scriberet apud Germanos, quibus invisæ erant Res Francorum, in sua Collectione canonum a laudando Capitularium Francorum nomine abstinuit; sed quoties aliquod Capitularium fragmentum sibi accommodum videbatur, illud quidem non omittebat, sed aliis auctoribus tribuebat. Hujus rei argumento esse potest, quod Burchardus in lib. 6. cap. 2. relaturus caput 15. lib. 4. Capitularium sub nomine Triburiensis Concilii omisit hanc clausulam, quæ habetur in eorundem Capitularium exemplaribus: *Secun-*

dum Capitulare Gloriosi Caroli Regis nostri; & in lib. 2. cap. 82., ubi tantummodo nomen Capitularium illi excidit, addidit illum, quem referebat, canonem ab Episcopis, qui apud Aquisgranum convenerant, fuisse probatum, quasi relaturus non fuisset, nisi Aquisgranensium Episcoporum auctoritas accessisset. Cur vero exemplis rem perspicuam demonstrem, cum sexcenta sint apud Gratianum capita, quæ aliis auctoribus tributa, omnino restituenda sunt Capitularibus, Gratiano errante ex Collectione Ivonis, & Ivone ex Collectione Burchardi? Hoc ipsum frequentissime liquet in hoc meo Codice, & ex aliis, qui huic accedent, ubi persæpe eadem animadvertere juvabit, ut singuli Gratianei canones suis reddantur auctoribus. Interea vero cum aliqua fragmenta sint apud Gratianum, quæ & ad Capitularia Francorum, præcipue Caroli Magni pertinent, eoque nomine expresse laudantur, illa hoc in capite collecta exhibebo, ac de more meo juxta exemplarium optimorum fidem expendam. Sunt autem sequentes canones.

- *Can.* 3. *dist.* 19. *pertinet potius ad Concilium Triburiense anni* 895.
- *Can.* 34. *dist.* 63. *in contrariam sententiam a Gratiano detortus.*
- *Can.* 8. *cau.* 2. *q.* 3. *est potius Interpretis Codicis Theodosiani.*
- *Can.* 37. *cau.* 11. *q.* 1. *dubiæ admodum fidei, & forte a Benedicto Levita suppositus.*
- *Can.* 59. *cau.* 16. *q.* 1. *ex optimis Capitularium exemplaribus emendandus.*
- *Can.* 9. *cau.* 17. *q.* 4. *consonat cum Codicibus recentioribus Capitularium, & Concilio Moguntino.*
- *Can.* 27. *cau.* 17. *q.* 4. *consonat cum pluribus Capitularium Codicibus.*
- *Can.* 28. *cau.* 17. *q.* 4. *noni sæculi disciplinæ in Gallia conformis.*
- *Can.* 14. *cau.* 22. *q.* 5. *jungendus cum can.* 12. *cau.* 22. *q.* 1., *& can.* 16. *cau.* 22. *q.* 5.
- *Can.* 33. *cau.* 27. *q.* 2. *ex integris Capitularium Codicibus emendandus.*
- *Can.* 104. *de cons. dist.* 4. *consonat cum Capitulari Ludovici Pii anni* 817.
- *Can.* 126. *de cons. dist.* 4. *consonat cum Collectione Benedicti Levitæ.*
- *Can.* 34. *de cons. dist.* 5. *est Concilii Moguntini anni* 813.

ANtequam vero ad enumeratos hujusmodi canones Gratianeos accedamus, nonnulla generatim attingenda videntur de Capitularibus ipsis, & de eorundem Collectionibus, ut deinde noverit unusquisque, & cujus auctoritatis ea capita sint, & ad quos Codices referenda. Nomen in primis Capitularium generale est, quod potissimum ad varias simul congestas designandas usurpari potest, ex eo quod leges eædem in diversa capitula distinctæ edi soleant, sive civiles sint, sive Ecclesiasticæ. Specialiter tamen eo nomine donatæ fuerunt Leges Caroli Magni, eoque exemplo leges aliæ, quæ a Regibus Francorum sive ante, sive post Carolum editæ sunt, sic dicimus Capitularia Chlotari, Capitularia Dagoberti, Capitularia Karlomanni, Capitularia Pipini, Capitularia Ludovici Pii, & similia. Harum autem legum, sive Capitularium condendorum hæc solemnitas erat, ut Rex quidem conventum indiceret, convenirent autem & Proceres Regni, & Episcopi universi, cum Abbatibus, uno verbo iis omnibus, qui vel consilio Principem juvare possent, vel nomine populorum, Ecclesiarum, aut Monasteriorum, quibus præerant, consentirent. Convenientibus omnibus ea omnia proponebantur, quæ ad rectum Imperii regimen, ad Ecclesiarum incolumitatem, animarum salutem, Monasteriorum institutionem, uno verbo ad universam Rempublicam optime administrandam pertinere videbantur, & quæ communi consensione, ac suffragio probata fuissent, vim legis obtinebant, atque Capitularium nomine palam promulgabantur. Patent hæc manifestissime ex Capitulis Caroli Calvi apud Carisiacum anno 877., ex præfatione 2. Capitularis anni 813., ex præfatione Capitularis anni 779., & ex multis aliis locis. Videatur Franciscus Florens in dissert. Juris Canonici. Aliquando tamen contingebat non in publicis conventibus edi Capitularia, sed privatim, ubi scilicet Episcopi, & Regni Proceres in comi-

comitatu Principis adessent, maturoque consilio discussis illis, quæ ad Regni, Ecclesiarumque utilitatem plurimum conducerent, quidpiam definiebant consensu, & populis servandum pro opportunitate exhibebant; erat enim præsertim apud Carolum Magnum tanta legum optimarum condendarum sollicitudo, ut etiam noctu, dum in cubili cubaret, capiti pugillares supponeret; si quidpiam utile (ut fieri in lectulo solet) in mentem veniret, adnotaret, ne memoria laberetur, uti scribit Johannes Aventinus in annalibus Bojorum lib. 4. Hinc unusquisque facile percipere potest, quantum fuerit apud omnes erga hujusmodi Capitularia obsequium, & reverentia. Præterquamquod enim multa in illis continebantur Ecclesiæ utilia, usu erant recepta apud omnes, & ad illa, velut ad sacras Leges, appellabatur; Episcopi omnes illa eadem in Conciliis suis vel laudabant, vel renovabant; Collectores canonum ex illis suos Codices exornabant, ac locupletabant, ut nihil aptius videretur, quam Capitularium leges in medium proferre, per quas omnibus fere caussis, atque negotiis consulebatur. Ipsi etiam Summi Pontifices frequenter magnam se Capitularium rationem habere professi sunt; imo fertur Leo IV. ad Lotharium Imperatorem ita scripsisse. *De capitulis, vel praceptis Imperialibus vestris, vestrorumque Pradecessorum irrefragabiliter custodiendis, & conservandis, quantum volumus, & valemus, Christo propitio & nunc, & in avum nos conservaturos modis omnibus profitemur; & si fortasse quilibet aliter vobis dixerit, vel dicturus fuerit, sciatis eum pro certo mendacem.* Atque hæc eo usque maxime apud Occidentales ferme omnes vera fuerunt, quo Francorum Imperium viguit; eo tamen discisso nonnullis in locis & a Francorum legibus recessum est, novæque inductæ peculiares consuetudines.

Ante annum 827. Capitularia Regum Francorum nondum in unum volumen redacta fuerant, sed in diversis schedulis, vel membranis continebantur. Primus Ansegisus Abbas quatuor libris complexus est nonnulla Capitularia Caroli Magni, & Ludovici Pii, quæ collectio statim magnæ fuit auctoritatis, præsertim ex eo, quod idem Ludovicus Pius illam probaverit, & quodammodo suam fecerit, eandemque dein laudare perrexerint sequentes Principes. Cum vero Ansegisus plurima omisisset utilia, quæ a Pippino, & Karlomanno fuerant constituta, Benedictus quidam Levita Moguntiensis tres alios libros composuit, in quibus, quæ in prioribus deerant, palam exhibuit circa annum 845.; & quidem initio duæ istæ Collectiones tanquam diversa volumina, & opuscula habita sunt; paullatim vero factum est, ut simul jungerentur, & Collectio Benedicti Collectioni Ansegisi accederet, atque ita primus Benedicti liber, quintus liber Capitularium appellaretur. Porro Benedictus non semper integra Capitularium loca descripsit, sed sæpissime eorum fragmenta nullo ordine temporis servato, imo etiam adnexuit loca quædam Sacræ Scripturæ, quibus scilicet auctores Capitularium usi fuerant; addit aliquando canones quorundam Conciliorum, decreta Pontificum Romanorum, fragmenta Codicis Theodosiani ex interpretatione Aniani, fragmenta legum Visigothorum, Salicæ, Ripuariorum, & Bajuvariorum. Ansegisi, & Benedicti studia imitati postea sunt nonnulli Gallicani Episcopi, Herardus Turonensis, & Isaac Lingonensis, qui & Collectionem breviorem Capitularium composuerunt, ut plurimum ex Codice Benedicti Levitæ depromtorum. Post memoratos septem Capitularium libros accesserunt additiones quatuor, quarum auctorem credidit Sirmondus in notis ad Capitularia fuisse eundem Benedictum Levitam, quod tamen valde incertum est apud eruditos.

Et quidem istarum Collectionum fragmenta sæpissime retulerunt in Codices suos Collectores canonum posterioris ætatis, Regino, Burchardus, licet suppresso Capitularium nomine, uti diximus, Ivo, & Gratianus; sed post inventam Typographicam artem nonnulli curarunt, ut integra hujusmodi Capitularia ederentur, diverso tamen ordine. Primus edidit Vitus Amerpachius anno 1545. apud Alexandrum Vissehornum Typographum Ingolstadiensem, qui tamen pauca Francorum Capitularia collegit. Recudit hunc Codicem Busæus Maguntiæ anno 1602. ad calcem Epistolarum Hincmari, & Goldastus in Collectione Constitutionum Imperialium. Cum vero in hoc Codice desideraretur Collectio Ansegisi, & Benedicti, has anno 1548. Johannes Tilius Meldensis Epi-

Episcopus Parisiis edi curavit. Hac editione, quae tamen adhuc imperfecta erat, usi sunt (nec enim alia uti poterant) Correctores Romani in emendando Gratiani decreto. Eandem Tilii editionem post annos quadraginta complevit, atque edidit Petrus Pithoeus, vir de literaria Republica optime meritus. Sed sive Tilius, sive Pithaeus & plurima omiserunt, & nonnulla interpolarunt, quemadmodum recentiores Collectores observaverunt. Praeterea anno 1557. alia prodiit editio Basileae, in qua praeter nonnulla Principum Capitularia habetur collectio Ansegisi, cujus tamen quartus liber omnium mutilus est, atque imperfectus. Vir clarissimus Petrus de Marca Stephanum Baluzium Tutelensem excitavit, ut novam Capitularium Collectionem, eamque absolutam adornaret, quod vir eruditus perfecit collatione plurium manu scriptorum; quae ipse enumerat in praefatione suae editionis Parisiensis anni 1677, quam duobus tomis exhibuit; in priore scilicet, postquam juxta ordinem temporum Capitularia veterum Regum Francorum exposuerit ab anno 554. ad annum 837., subjecit septem Capitularium libros, cum quatuor additionibus, praeterea & Capitula Isaacci Lingonensis, & Herardi Turonensis. In posteriore tomo edidit posteriorum Principum Capitularia nonnulla ab anno 844. ad annum 900. & amplius. Post haec plurimas veteres formulas ex variorum Auctorum Codicibus expressit una cum adnotationibus eruditorum virorum, & suis, adjiciens demum nonnulla veterum monumenta, quae eatenus inedita fuerant, bono illorum, qui sacras literas colunt, & res Ecclesiasticas. Observanda erant haec omnia, ut pateret, ad quos demum Codices referenda hodie sint Gratiani fragmenta.

Can. 3. dist. 19.

Can. 3. dist. 19. in Capitularibus Regum Francorum huc usque editis minime reperitur; sed potius habetur eisdem verbis in Concilio Triburiensi anni 895. can. 30. juxta editionem Labbei. Fortasse autem Capitularium nomine inscribi potuit, quia in illis nonnulla habentur similia. Hinc in lib. 7. cap. 244. ita legitur: *Jubemus, ut ita omnes divinis, & apostolicis constitutionibus serviatis, ut in nullo patiamini pia canonum decreta violari. Praecipimus etiam, ut nulli fas sit sine status sui periculo vel Divinas Constitutiones, vel Apostolicae Sedis decreta temerare*; quae verba Benedictus Levita non ex Capitularibus depromsit, sed potius ex Synodo Romana cap. 1. Hilari Papae. Item in cap. 390. ejusdem libri, quod pertinet ad capitula Caroli in Theotonis villa firmata anno 805. haec leguntur: *Volumus, atque praecipimus, ut omnes suis Sacerdotibus tum majoris ordinis, quam & inferioris a minimo usque ad maximum, ut summo Deo, cujus vice in Ecclesia legatione funguntur, obedientes existant: nam nullo pacto agnoscere possumus, qualiter nobis fideles existere possunt, qui Deo infideles, & suis Sacerdotibus inobedientes apparuerint, aut qualiter nobis obedientes, nostrisque ministris, ac legatis obtemperantes erunt, qui illis in Dei caussis, & Ecclesiarum utilitatibus non obtemperant.* Quomodocumque tamen evenerit, ut hic Can. Capitularibus Caroli Imperatoris tribueretur, illud certum est jam tempore Ivonis hoc fragmentum Capitularium nomine inscriptum fuisse, quemadmodum constat ex parte 5. decreti cap. 50. ceterum apud Ivonem non legitur, quemadmodum apud Gratianum in illis verbis: *Quare servanda est cum mansuetudine humilitas*, sed hoc modo: *Quare servanda est cum mansuetudine humanitas*, quae sane lectio plurimum a Gratiani sententia recedit. Et quidem haec fuit Gallicanorum Antistitum doctrina, atque prudentia, ut siquid a Sede Apostolica proficisceretur, quod ipsis quoquomodo molestum videretur, humaniter tolerarent. Inter Epistolas Ivonis Carnotensis habetur Epistola 236. scripta a Daimberto Senonensi Archiepiscopo, Ivone Episcopo Carnotensi, VValone Parisiensi Episcopo, Johanne Aurelianensi Episcopo, ceterisque Episcopis Ecclesiae Senonensis, & directa ad Johannem Lugdunensem Episcopum, in qua haec leguntur: *His Catholicorum Patrum terminis contenti, quae possumus secundum decreta Patrum salvo vinculo pacis corrigere volumus; quae autem corrigere non possumus, usque ad messem, si necesse sit, Domino docente tolerare decrevimus. His verbis excusatos nos credimus, quod a laceratione Domini Papae linguas nostras reprimimus, & siquid contra sententiam suam, suorumque Praedecessorum fecisse videtur, filiali charitate excusamus.* Huc pertinere videtur etiam, quod ait idem Ivo Carnotensis in Epist. 233. ad Enricum Abbatem, ubi postquam nonnulla de constitutionibus

Pon-

Pontificum Maximorum attigit, ita subdidit: *Hæc de proposita quæstione respondeo Majorum sententiis non præjudicans* (arbitror autem nomine *Majorum sententiarum* intellexisse Ivonem Triburiensem hunc Canonem) *quæ paci Ecclesiæ consulant, & ædificationi.*

Can. 34. *dist.* 63.

Can. 34. dist. 63. habetur eisdem verbis in lib. 1. Capitularium cap. 78. in editione Parisiensi anni 1677. Gratianus illum laudat nomine libri *Capitularium Caroli, & Ludovici Imperatorum*. Recte; etenim his verbis significatur Collectio Ansegisi, qui, ut diximus, quatuor libris duorum eorundem Principum Capitularia complexus est. Præterea ejusdem capitis verba jure tum Carolo, tum Ludovico Imperatoribus tribui possunt; etenim habentur in primis in Capitulari Caroli Magni Aquisgranensi anni 803. in cap. 2. deinde repetita sunt in Capitulari Ludovici Pii anni 816. cap. 2., imo etiam translata sunt in leges Longobardicas lib. 2. tit. 51. cap. 5. quod argumento est, disciplinam, quæ ibidem traditur, nono & decimo sæculis generatim in Occidente fuisse receptam. Gratianus postquam canonem Capitularium descripsit, quo tradebatur, ut Episcopi *per electionem Cleri, & populi secundum statuta Canonum.... eligerentur*, subdit ex constitutionibus his deprehendi inter cetera electionem Clericorum tantummodo esse, atque exinde occasionem sibi oblatam ratus est, ut quæreret, num pertineret ad solos Clericos Ecclesiæ Matricis, an vero etiam ad eos, qui aliis Ecclesiis, locisve religiosis præfecti sunt? concluditque omnes rejiciendos ab electione esse, qui inter Clericos Matricis Ecclesiæ non numerarentur. Nescio sane, quomodo Gratianus post dictum canonem 34. hæc inferre potuerit; quomodo enim eo Canone Clerici plures excludi poterant, quo expresse nec populus excludebatur? Cavere maxime debet studiosus quislibet ab hujusmodi Gratianeis argumentis, ac definitionibus, agnoscens exinde Collectorem, qui aliquando contrariam recens descriptis canonibus sententiam subjecit, non veritus asserere, eandem ex præcedentibus canonibus deduci.

Can. 8. *cau.* 2. *qu.* 3.

Can. 8. cau. 2. qu. 3. apud Gratianum cum hac epigraphe laudatur: *in libro Capitularium cap.* 175. Ivo paullo aliter in parte 16. decreti cap. 251. *Ex libro* 9. *Capitularium cap.* 20. verba autem Canonis apud Ivonem hæc sunt: *Si quem pœnituerit accusasse criminaliter, & inscriptionem fecisse de eo, quod probare non potuerit, si ei cum accusato innocente convenerit, invicem se absolvant. Si vero judex eum, qui accusatus est, criminosum esse cognoverit, & inter reum, & accusatorem factum per corruptionem consensum de colludio pœnam excipiat legibus constitutam. Abolitionem invito reo, postquam fuerit officii custodiæ traditus, intra dies* 30. *accusatori petenti dari permittimus; post hoc tempus, nisi reus consentiat, censemus non esse tribuendum.* Ab his sane paullisper dissonat Canon Gratianeus. Ceterum jam Antonius Augustinus in Dialogo 10. lib. 2. de emendat. Gratiani observavit hunc Can. referendum esse ad interpretationem Theodosiani Codicis incerti Auctoris, ita scribens: *Quod apud Gratianum ita inscribitur, unde in lib. capitulorum* 175. *legitur, si quem pœnituerit &c. ex Interprete Codicis Theodosiani sumtum est, lib.* 9. *tit. de abolitionibus, Constitutione I. quæ II. est in Codice Justiniani.* Itaque ex hoc Interprete ita emendandus erit Can. Gratianeus: *Si quem pœnituerit accusasse criminaliter, & inscriptionem fecisse de eo, quod probare non potuerit, si ei cum accusato innocente convenerit, invicem se absolvant. Si vero Judex eum, qui accusatus est, criminosum esse cognoverit, & inter reum, & accusatorem per corruptionem de absolutione reatus convenerit, is, qui reus probatur, remoto conludio pœnam excipiat legibus constitutam.* Ex his autem ego facile suspicor, nonnullos fuisse post Benedictum Levitam, qui ejusdem Benedicti studia imitari voluerint, ac præter septem Capitularium libros alios adjecerint; nonum enim librum Capitularium non solum apud Ivonem in memorato loco, sed etiam in aliis locis egomet commemoratum vidi apud Auctores decimi, vel undecimi sæculi. Quoniam vero Benedictus Levita in suis libris Capitularium non tantum capita Francorum retulerat, sed & alia benemulta, inter cetera depromta ex Interpretibus Codicis Theodosiani, ita novorum librorum editor non dubitavit Interpretum eorundem sententias in unum Codicem cum aliis Francorum capitibus jungere, quod occasionem dedit Ivoni, ut primus hunc, de quo agimus, canonem ex Interprete Theodosiani Codicis depromtum, Capitularium nomine inscriberet.

Can. 37. *cau.* 11. *qu.* 1.

Canon 37. cau. 11. qu. 1. legitur in

lib. 6. Capitularium cap. 366. in editione Parisiensi 1677. his verbis: " Volumus, atque præcipimus, ut omnes
,, Ditioni nostræ Deo auxiliante subjecti, tam Romani, quam Franci, A-
,, lemanni, Bajuvarii, Saxones, Turin-
,, gii, Fresones, Galli, Burgundiones,
,, Britones, Longobardi, Vuascones,
,, Beneventani, Gothi, & Hispani, ce-
,, terique nobis subjecti omnes, licet
,, quocumque videantur legis vinculo
,, constricti, vel consuetudinario more
,, connexi, hanc sententiam, quam ex
,, sextodecimo Theodosii Imperatoris li-
,, bro, capitulo videlicet undecimo ad
,, interrogata Ablavii Ducis illi, & o-
,, mnibus rescriptam sumsimus, & in-
,, ter nostra capitula pro lege tenenda
,, consultu omnium fidelium nostrorum,
,, tam Clericorum, quam & Laicorum
,, posuimus, lege cunctis perpetua te-
,, nenda, idest, quicumque litem ha-
,, bens, sive possessor, sive petitor fue-
,, rit, vel in initio litis, vel decursis
,, temporum curriculis, sive cum nego-
,, tium peroratur, sive cum jam cœpe-
,, rit promi sententia, si judicium ele-
,, gerit sacrosanctæ legis Antistitis, illi-
,, co sine aliqua dubitatione, etiamsi a-
,, liqua pars refragatur, ad Episcopo-
,, rum judicium cum sermone litigan-
,, tium dirigatur. Multa enim, quæ in
,, judicio captiosæ præscriptionis vin-
,, cula promi non patiuntur, investi-
,, gat, & promit sanctæ religionis au-
,, ctoritas. Omnes itaque caussæ, quæ
,, vel prætorio jure, vel civili tractan-
,, tur, Episcoporum sententiis termina-
,, tæ, perpetuo stabilitatis jure firmen-
,, tur; nec liceat ulterius retractari ju-
,, dicium, quod Episcoporum sententiis
,, deciderit. Testimonium etiam ab uno
,, licet Episcopo perhibitum omnes ju-
,, dices indubitanter accipiant; nec alius
,, audiatur, cum testimonium Episcopi
,, a qualibet parte fuerit repromissum.
,, Illud est enim veritatis auctoritate fir-
,, matum, illud incorruptum, quod a
,, sacrosancto homine conscientia men-
,, tis inlibatæ protulerit. Hoc nos edi-
,, cto salubri aliquando censuimus, hoc
,, perpetua lege firmamus, malitiosa li-
,, tium semina comprimentes; ut miseri
,, homines longis, ac pene perpetuis a-
,, ctionum laqueis implicati, ab impro-
,, bis petitionibus, vel a cupiditate per-
,, pera maturo fine discedant. Quidquid
,, itaque de sententiis Episcoporum cle-
,, mentia nostra censuerat, etiam & hac
,, sumus lege complexi, gravitatem tuam,
,, & ceteros pro utilitate omnium in
,, perpetuum observare conveniat". In hoc Canone tria videntur conjuncta Gratiani capita; videlicet Canones 35. 36. & 37. cau. 11. q. 1. De Canonibus 35. & 36. nihil hic specialiter dixero, de quibus sermo commodius instituetur suo loco. Tantum differam de Canone 37., quo nihil aliud præcipitur, quam recipiendam esse Constantini legem in Codice Theodosiano expressam lib. 16. tit. 12. de Episcopali judicio. Sane non desunt Viri eruditissimi, qui arguunt Benedictum Levitam, quod hujusmodi Capitulare inseruerit inter Capitularia Francorum, quod tamen in nullis Capitularibus legitur. Refero huc verba Antonii Augustini in lib. 2. de emendat. Gratiani dial. 11. ita scribentis: " Caroli
,, esse hoc caput ego dubito, cum liber
,, sextus Benedicti Levitæ sit, qui Ca-
,, roli, Ludovici, & Lotharii capita
,, collegit ab Ansegiso prætermissa, ne-
,, que distinxit singula, cujus essent. Si
,, nolis fidem habere Anselmo, & Gra-
,, tiano hoc dicentibus, ego te aliis pro-
,, bationibus non convincam, nisi forte
,, multitudine nominum urgearis, qui
,, Carolo potius, quam ceteris subditos
,, se esse patiantur, Romani, Franci,
,, Alamanni, Bajuvarii, Saxones, Thu-
,, ringii, Fresones, Galli, Burgundio-
,, nes, Britones, Longobardi, Vasco-
,, nes, Beneventani, Gothi, & Hispa-
,, ni ". His vir eruditus videtur illudere Benedicto Levitæ, quem de apocrypho monumento accusat, vel ex eo, quod curaverit Benedictus magno nominum apparatu leges a se suppositas, & confictas edere, ut legentes crederent vere ad Carolum Imperatorem pertinere. Ego sane cum Antonio Augustino plurimum etiam dubito; neque enim facile arbitrari possum, Ansegisum, qui primus Caroli Magni, & Ludovici Pii capitula edidit, hoc capitulum omisisse, quod tamen maximi momenti est, & Benedicto Levitæ describendum quasi ex residuis reliquisse; neque enim Ansegisus poterat illud capitulum ignorare, quod ad tot populos missum fuerat, quot ibidem describuntur. Præterea Jacobus Gothofredus jam ipse demonstravit eam legem Constantini, quæ legitur in codice Theodosiano, & ad quam refertur hoc Capitulare, apocrypham esse, & falso Constantino tributam, ut propterea verosimile sit, hoc Capitulare simul

cum

cum eadem lege uno, eodemque tempore deceptorum, seu falsariorum opera prodiisse. Demum si hoc Capitulare una cum aliis conferamus, statim agnoscemus, longe diversam in aliis esse methodum, rationemque scribendi ac publicam legem faciendi, quam quæ in hoc eodem capitulo habeatur. Porro his nihil obstantibus, postquam apud Gratianum relatum fuit istud Capitulare, visum est, quandam auctoritatem habere, nec ex eo dubitarunt, qui Decretalia ediderunt, inter eadem inserere, & quasi optima sacræ vetustatis monumenta proponere, cap. 13. de judiciis, quod quidem duodecimi, aut decimi tertii sæculi Viris etiam studiosissimis concedendum est, quibus in promtu non erat codicum exemplaria consulere, quemadmodum præsertim post inventam typographicam artem recentioribus licuit.

Can. 59. cau. 16. qu. 1.

Canon 59. cau. 16. qu. 1. qui apud Gratianum laudatur *ex lib. 1. capitulorum Caroli, & Ludovici Imperatorum c.* 85. legitur in lib. 1. Capitularium cap. 77. memoratæ editionis parisiensis, conditusque est in Capitulari Aquisgranensi Caroli Magni anni 803. & in alio Capitulari Aquisgranensi Ludovici Pii anni 816. cap. 1. his verbis: *Quia juxta Sanctorum Patrum traditionem novimus res Ecclesiæ vota esse fidelium, pretia peccatorum, & patrimonia pauperum, idee cuique non solum habita conservare, verum etiam multa Deo opitulante conferre optamus. Tamen ut ab Ecclesiasticis de non dividendis rebus illius suspicionem dudum conceptam penitus amoveremus, statuimus, ut neque nostris, neque filiorum & Deo dispensante successorum nostrorum temporibus, qui nostram, vel Progenitorum nostrorum voluntatem, vel exemplum imitari voluerint, nullam penitus divisionem, aut jacturam patiantur.*

Can. 9. cau. 17. qu. 4.

Canon 9. cau. 17. qu. 4. editus est in Concilio Moguntino anni 813. cap. 39. Porro Concilio Moguntino auctoritas accessit Caroli Magni; etenim Carolus idem Imperator postquam accepisset anno 813. plura celebrata fuisse Episcoporum Concilia, Moguntinum, Turonense, Rhemense, & Cabilonense, illorum omnium acta rursum in solemnibus Episcoporum, Procerumque comitiis discussit, & quæ rectæ disciplinæ consona visa sunt, confirmavit, cetera Episcoporum consilio aut immutavit, aut moderatus est. Itaque quod spectat ad canonem 8. Moguntinum, qui idem est cum dicto can. 9. cau. 17. qu. 4. valde dubitaverim, utrum a Carolo Magno, ejusque Consiliariis in novo consessu confirmatus fuerit; etenim Ansegisus Collector Capitularium Caroli Magni in quatuor suis libris omisit, quem forte non omisisset, tanquam caput non exigui momenti. Sed Benedictus Levita illum retulit in suum librum 1. qui est liber 5. Capitularium cap. 155. his verbis: *Reum confugientem ad Ecclesiam nemo abstrahere audeat, neque inde donare ad pœnam, vel ad mortem, ut honor Dei, & Sanctorum ejus conservetur. Sed Rectores Ecclesiarum pacem, ac vitam, ac membra eis obtinere studeant. Tamen legitime componant, quod inique fecerunt.* Auctor additionum eadem descripsit in additione 3. cap. 30. & Herardus Turonensis Archiepiscopus paucis idipsum perstrinxit in suis capitulis, cap. 129. ibi: *De reis ad Ecclesias, vel ad earum atria confugientibus, ut inde non abstrahantur.* Ex quibus facile intelligimus paullatim Moguntinum canonem moribus obtinuisse, postquam privati homines in suas collectiones eundem referre cœperunt; incertum autem esse, num ab initio publica auctoritate firmatus fuerit.

Can. 27. cau. 17. qu. 4.

Canon 27. cau. 17. qu. 4. editus est in Capitulari 2. Caroli Magni anni 803. can. 1. his verbis: *Qui Subdiaconum occiderit, tercentos solidos componat; qui Diaconum, quadringentos, qui Presbyterum sexcentos; qui Episcopum, nongentos; qui Monachum, quadringentis solidis culpabilis judicetur.* Ansegisus eadem retulit in lib. 3. cap. 25. Item Benedictus Levita in lib. 5. cap. 261. & in lib. 6. cap. 291. Habetur præterea in lege Ripuariorum tit. 36. apud Isaaccum Lingonensem tit. 2. cap. 5. demum confirmatus est in Concilio Troslejano anni 909. can. 13.

Can. 28. cau. 17. qu. 4.

Canon 28. cau. 17. qu. 4. habetur apud Benedictum Levitam in lib. 6. Capitularium cap. 90. eisdem verbis, si in postremis ita legamus; *publicam pœnitentiam gerat.* Isaac Lingonensis eadem retulit in sua capitula tit. 2. cap. 8. idemque confirmavit memoratum Concilium Troslejanum in dicto can. 13. Atque ut clarius adpareat, quænam fuerit noni sæculi disciplina in Gallia, quod attinet ad dictos can. 27. & 28. cau. 17. qu. 4. memorabo etiam Concilium apud Theodonisvillam tempore Ludovici Pii Imperatoris celebratum anno 821. in quo non-

nonnulla Capitula edita sunt, & Imperatori proposita anno sequente, ut confirmarentur, quæ appellantur Capitulare Triburiense, una cum decreto Imperatoris ibi subjecto: ita legitur: " Constituimus, ut si quis Subdiaconum calumniatus fuerit, & convaluerit, pœnitentia canonica pœniteat, & tercentos solidos Episcopo componat, & si mortuus fuerit, juxta id, quod canones præcipiunt, pœniteat, & quadringentos solidos Episcopo componat. Si Diaconum quis calumniatus fuerit, & convaluerit, pœniteat secundum can. & quadringentos solidos Episcopo componat. Si non convaluerit, juxta præcepta Synodalia pœniteat, & sexcentos solidos componat. Si Presbyterum quis male tractaverit, secundum ejus Episcopi sententiam pœniteat, & nongentos solidos Episcopo componat. Si autem mortuus fuerit, ut Synodus dijudicaverit, pœniteat, & mille ducentos solidos Episcopo componat. Et si quis Episcopo insidias posuerit, comprehenderit, vel in aliquo dehonestaverit, pœniteat secundum canonum statuta, & Presbyteri occisi triplicem compositionem cum justitiis, quæ in superiori capitulo scriptæ sunt, & confirmatæ esse videntur, componat. Si quis per industriam Episcopum occiderit, juxta id, quod apud Theodonis Villam a XXXII. Episcopis decretum est, & quod ibi a nobis, & Primatibus totius Galliæ, & Germaniæ benigna conlaudatione conlaudatum est, & subscriptum, pœniteat, & pecuniam a nobis concessam viduatæ Ecclesiæ persolvat ". Quæ omnia demonstrant non diu perseverasse pœnam præstitutam in dicto can. 27. cau. 17. qu. 4. sed post breve tempus exasperatam fuisse, ita forte exigente ejusmodi flagitiorum frequentia.

Can.14. cau.22. qu. 5. Can. 14. cau. 22. qu. 5. jungendus primum erit cum can. 16. eadem causa, & quæstione, quem Gratianus inscripsit nomine Cornelii Papæ; item cum can. 12. cau. 22. qu. 1. quem Gratianus laudavit nomine Hieronymi; deinde hæc omnia fragmenta referenda erunt ad Capitulare Aquisgranense Caroli Magni anni 789. ubi hæc leguntur cap. 62. *Item habemus in lege Domini præcipiente: Non pejerabis in nomine meo, nec pollues nomen Dei tui, neque assumes nomen Domini Dei tui in vanum. Ideo omnino admonendi sunt omnes diligenter, ut caveant perjurium, non solum in sancto Evangelio, vel in Altari, seu in Sanctorum reliquiis, sed & in communi loquela; quia sunt aliqui, qui per charitatem, & veritatem jurant, & cavent se a juramento nominis Dei, & nesciunt, quod idem est Deus, quod charitas, & veritas, dicente Johanne Apostolo, quia Deus charitas est. Item ipse Dominus in Evangelio: Ego sum via, & veritas. Ideo qui in veritate, & charitate jurat, in Deo jurat. Item cavendum est, ne pharisaica superstitione aliquis plus aurum honoret, quam Altare, ne dicat ei Dominus: Stulte, & quid est majus, aurum, an Altare, quod sanctificat aurum? Sed & nobis honestum videtur, ut qui in Sanctis habet jurare, hoc jejunus faciat, cum omni honore, & timore Dei, & sciat se rationem redditurum Deo unusquisque vestrum, ubicumque sit, sive intra Ecclesiam, sive extra Ecclesiam. Et ut parvuli, qui sine rationabili ætate sunt, non cogantur jurare, sicut Gunebodigni faciunt. Et qui semel perjuratus fuerit, nec testis sit post hac, nec ad Sacramentum accedat, nec in sua causa, vel alterius jurator existat.* Hoc integrum caput relatum est ab Ansegiso in librum 1. Capitularium cap. 61. cui etiam consonat lib. 2. legum Longobardarum tit. 55. cap. 22. Posteriora ejusdem capitis verba paullo aliter leguntur in Capitulari Francofordiensi Caroli Magni cap. 43. ubi ita legitur: *De eorum testibus canonica sit observatio, & parvuli non trahantur ad Sacramentum, sicut Guntbadingi faciunt.* Mihi placet legere cum Pithæo pro illis verbis: *Sicut Gunebodigni*, vel *Guntbadingi faciunt* ita legere: *Sicut Gundebada lege viventes*, quæ verba idem Vir eruditus asserit haberi in vetustissimis exemplaribus legum Longobardarum, in quibus diximus hoc idem caput insertum fuisse. Porro Gundebadus Rex Burgundionum legem condiderat, quæ ab ejus nomine *Gundebada* appellata est, juxta quam Burgundiones cum exteris in judiciariis caussis communionem habere non poterant, hinc nemo extraneus aut ad Burgundionem accusandum, aut contra Burgundionem testimonium dicendum admittebatur. Cum vero aliquando opus esset testibus, qui ex illorum gente non aderant, sed commode ex exteris haberi poterant, potius, quam exteros accirent, parvulos suos ad testimonia ferenda adigebant, ut

ut per ipsos controversia omnis sæpe sæpius exploraretur. Hanc Gundebadæ legis sententiam exhibet S. Agobardus Lugdunensis Episcopus, qui sæculo 9. floruit in sua Epistola de lege Gundobada ad Ludovicum Imperatorem ibi: „ Quæ utilitas est propter Gundobadam „ legem, cujus Auctor est homo hære„ ticus, & fidei catholicæ inimicus (cu„ jus legis homines sunt perpauci) ut „ non possit super illum testificari alter „ etiam bonus christianus? Ex qua re „ oritur res valde absurda, ut si aliquis „ eorum in cætu populi, aut etiam in „ mercato publico commiserit aliquam „ pravitatem, non coarguatur testibus, „ sed sinatur pejerare, tanquam non fue„ rint, per quos veritas posset agnosci.

Can.33. cau.27. qu. 2. Can. 33. cau. 27. qu. 2. editus est in Capitulari Aquisgranensi Ludovici Pii anni 816. in can. 24. his verbis: " De „ desponsatis puellis, & ab aliis raptis „ ita in Concilio Ancyritano capitulo „ decimo legitur: Desponsatas puellas, „ & post ab aliis raptas placuit erui, „ & eis reddi, quibus ante fuerant de„ sponsatæ, etiamsi eis a raptoribus vis „ inlata constiterit. Proinde statutum „ est a sacro Conventu, ut raptor pu„ blica pœnitentia mulctetur, raptæ „ vero, si sponsus eam recipere nolue„ rit, & ipsa eidem crimini consentiens „ non fuit, licentia nubendi alii non „ negetur. Quod si & ipsa consensit, „ simili sententiæ subjaceat. Quod si ipsi „ post hæc se conjungere præsumserit, „ utrique anathematizentur. Ansegisus hunc canonem retulit in librum 1. Capitularium can. 99. dictæ editionis Parisiensis, Isaac Episcopus Lingonensis inter suos can. lib. 5. cap. 4. & Benedictus Levita in caput 183. lib. 7. Capitularium dictæ editionis, imo & redactus ille fuit in leges Longobardicas lib. 1. tit. 3. cap. 12. confirmatusque in Concilio Troslejano anni 909. can. 8.

Ca.104. de cons. dist. 4. Canon 104. de cons. dist. 4. ex illis est, qui sunt constituti in Capitulari Aquisgranensi Ludovici Pii anno 817. convenientibus Abbatibus una cum Monachis ad reformandam monasticam disciplinam. Sunt autem ibidem capita 72. de quibus Leo Ostiensis in Chronico Cassinensi ita habet lib. 1. cap. 16. *Ludovicus Imperator, qui cognominatus est Almus, vel Sanctus hujus Caroli filius, quarto Imperii anno Aquisgrani in palatio cum plurimis totius Franciæ Abbatibus, religiosisque Monachis conventum faciens, utilissima nostri ordinis observationi septuaginta, & duo generalia capitula constituit, quæ ita fere omnia apud nos, ac si B. Benedicti regula, observantur.* Itaque inter hæc capitula de Monachis constituta legitur numero 16. memoratus canon 104. his verbis: *Ut sibi compatres, commatresve non faciant, neque osculentur fœminas.* Videantur, quæ ad hanc rem superius observavimus ad can. 103. de cons. dist. 4.

Ca.126. de cons. dist. 4. Can. 126. de cons. dist. 4. habetur in collectione Capitularium Benedicti Levitæ, sive hodie in lib. 6. Capitularium cap. 77. his verbis: *Quod in Sabbato Sancto Pascha, vel in Sabbato Pentecostes, si qui velint aquam consecratam ad aspersionem in domos suas recipere, ante chrismatis infusionem accipiant.* Eadem verba retulit inter suos can. Isaac Lingonensis tit. 11. cap. 11. Herardus autem Turonensis in suis capitulis ita scribit cap. 52. *Ut qui aquam consecratam vult accipere in Sabbato Sancto, vel Pentecoste, ante infusionem chrismatis sumat: Nam illa chrismatis mixtio ad regenerandos pertinet.*

Can.34. de cons. dist. 5. In Concilio Moguntino anni 813. can. can. 9. editus est canon 34. de cons. dist. 5. Benedictus Levita illum retulit in Capitularia Francorum, habeturque hodie juxta memoratam Parisiensem editionem in lib. 5. Capitular. cap. 183. his verbis, ex quibus emendandus in aliquibus erit Gratianus. *In omnibus igitur, quantum humana permittit fragilitas, decrevimus, ut Canonici Clerici canonice vivant, observantes divinæ Scripturæ doctrinam, & documenta Sanctorum Patrum, & nihil sine licentia Episcopi sui, vel Magistri eorum incomposite agere præsumant. In unoquoque Episcopatu ut simul manducent, & dormiant, ubi his facultas id faciendi suppetit. Vel qui de rebus Ecclesiasticis stipendia accipiunt, in suo claustro maneant, & singulis diebus mane prima ad lectionem veniant, & audiant, quid eis imperetur. Ad mensam vero similiter lectionem audiant, & obedientiam secundum canones Magistris suis faciant.*

APPENDIX I.

De Canonibus Concilii Lugdunensis nomine a Gratiano relatis.

Quamquam ante Gratianum in Lugdunensi Civitate quamplura Concilia celebrata fuerint, quæ tamen Lugdunensis Concilii nomine a Gratiano referuntur, ad Concilia Lugdunensia minime pertinent, sed potius ad Capitularia Francorum; ac propterea hic commode Gratianeos hujusmodi canones expendendos censui. Sunt autem sequentes.

- *Can. 19. cau. 35. q. 2. pertinet ad Capitularia Francorum apud Benedictum Levitam.*
- *Can. 1. de cons. dist. 3. pertinet ad Concilium Moguntinum anni 813.*
- *Can. 122. de cons. dist. 4. ex additionibus Capitularium Francorum.*

QUOD autem omnia hæc fragmenta Lugdunensi Concilio adscribantur ex Burchardi collectione profectum est, qui, ut superius animadvertebam, Francorum Capitularium capita non Capitularibus ipsis, sed aliis Auctoribus tribuebat. Hujusmodi est can. 19. cau. 35. qu. 2. qui habetur in cap. 130. lib. 6. Capitularium Parisiensis jam pluries memoratæ editionis his verbis: *Christiani ex propinquitate sui sanguinis usque ad septimum gradum connubia non ducant, neque sine benedictione Sacerdotis, qui ante innupti erant, nubere audeant.* Eadem ferme habentur in cap. 327. ejusdem libri ibi: *Ut Christiani ex propinquitate sui sanguinis connubia non ducant, nec sine benedictione Sacerdotis nubere audeant.* Rursus in cap. 408. ejusdem libri, paullo aliter eadem habentur: *Ne Christiani ex propinquitate sui sanguinis connubia ducant, nec sine benedictione Sacerdotis cum virginibus nubere audeant, neque viduas absque suorum Sacerdotum consensu, & conhibentia plebis ducere præsumant.*

Can. 19. cau. 35. qu. 2.

Can. 1. dist. 3. de cons.

Canon 1. dist. 3. de cons. pertinet ad collectionem Capitularium Ansegisi, sive spectemus caput 158. lib. 1. sive caput 35. libri 2. In dicto capite 158. ita legitur. *Hæ sunt festivitates in anno, quæ per omnia venerari debent. Natalis Domini, Sancti Stephani, Sancti Johannis Evangelistæ, Innocentium, Octavas Domini, Epiphania, Octavas Epiphaniæ, Purificatio Sanctæ Mariæ, Pascha dies octo, Letania major, Ascensio Domini, Pentecosten, S. Johannis Baptistæ, Sancti Petri, & Pauli, Sancti Martini, Sancti Andreæ*; & in cap. 35. lib. 2. *Festos dies in anno celebrare sanximus, hoc est diem Dominicum Pascha cum honore, & sobrietate venerari, simili modo totam hebdomadam illam observare decrevimus, diem Ascensionis Domini pleniter celebrare. In Pentecoste similiter, ut in Pascha. In Natali Apostolorum Petri, & Pauli diem unum, Nativitatem Sancti Johannis Baptistæ, Assumptionem B. Mariæ, Dedicationem S. Michaelis, Natalem S. Rhemigii, Sancti Martini, Sancti Andreæ. In Natali Domini dies quatuor, & Octavas Domini, Epiphaniam Domini, Purificationem Sanctæ Mariæ; & illas Festivitates Martyrum, vel Confessorum observare decrevimus, quorum in unaquaque Parochia Sanctorum Martyres requiescunt.* Postremus hic canon idem omnino est cum canone 36. Concilii Moguntini sub Carolo Magno habiti anno 813. ubi tamen post illa ultima verba: *Martyres requiescunt* ita adjectum est: *Similiter etiam Dedicationem Templi.* Ego arbitror canonem in Moguntino Concilio editum non statim vires suas obtinuisse, quemadmodum nec alia plura Concilii ejusdem capita, quæ cum allata fuissent coram Carolo Imperatore inter solemnia Episcoporum omnium Comitia non in omnibus confirmata fuerunt; ac proinde verosimile est, statim eos tantum dies festos fuisse propositos servandos, qui habentur in dicto cap. 158. lib. 1. licet paullatim additi deinde fuerint dies festi Moguntini, postquam Moguntini Concilii can. apud Collectores relati sunt in Codices can. uti apud Reginonem lib. 1. cap. 377. Item additi etiam fuerunt recentioribus temporibus nonnulli dies festi, quemadmodum descripti sunt apud Gratianum in dicto can. 1. de cons. dist. 3. etenim Burchardus, & Ivo cum can. Moguntinum describerent, eos prætera dies adjecerunt, qui suis temporibus servabantur, & sic can. ediderunt, ex quibus deinde & Gratianus adauctum can. expressit. Itaque certum est non unam, eandemque sæculis 9. & 10. fuisse servatam in ea re disciplinam; scimus enim apud Herardum Turonensem, & in aliis Capitularibus modo plures, modo pauciores dies Festos enumeratos fuisse, quemadmodum liquet ex cap. 2. cap. 61. cap. 94. 95. & 97. ejusdem Herardi, & ex capite 189. lib. 6. Capitularium. Adnotare tamen non omittam modum quendam peculiarem, qui in non-

nonnullis locis servabatur in Festorum celebrationibus, & deducitur ex quodam Concilio Adrisphach apud Reginonem in lib. 1. cap. 378. his verbis. *Festos dies celebrare sancimus, idest diem Pascha, similiter feria secunda, tertia, quarta, & quinta. Ante Missam licentia sit arandi, & seminandi, hortum, vel vineam excolendi, & sepem circumcludendi. Ab alio vero opere cessare decrevimus. Post Missam autem ab opere vacare. Pentecosten similiter, ut in Pascha. Sancti Laurentii, Kalendis Novembribus omnium Sanctorum, similiter Dedicationes Ecclesiarum.*

Ca. 122. de cons. dist. 4. Canon 122. de cons. dist. 4. habetur eisdem omnino verbis in additione 3. Capitularium Francorum cap. 7. ubi tamen pro verbo illo *acceperit*, legitur *accipit*, eadem retenta sententia.

APPENDIX II.

De can. 11. cau. 36. qu. 2. nomine Concilii Aquisgranensis laudato.

NOmine Concilii Aquisgranensis unum tantummodo fragmentum apud Gratianum inscribitur, videlicet canon 11. cau. 36. qu. 2. cui inscriptioni caussam dedit Burchardus, qui, ut diximus, fragmenta Capitularium aliis Auctoribus tribuit. Itaque dictus canon 11. pertinet ad Capitularia Francorum; etenim in cap. 395. libri 7. ita legitur: " Placuit, ut hi, qui rapiunt fœminas, vel furantur, aut seducunt, ut eas nullatenus habeant uxores, quamvis eis postmodum conveniat, aut eas dotaverint, vel nuptialiter cum consensu Parentum suorum acceperint. Si quis autem uxorem habere voluerit, canonice, & legaliter eam accipiat, & non rapiat; qui vero eam rapuerit, vel furatus fuerit, aut seduxerit, nunquam eam uxorem habeat; sed propinquis suis eam legalibus reddat, & in triplo plenum bannum dominicum componat, & insuper canonice publicam pœnitentiam gerat, ad quod omnes una voce clamaverunt, dicentes: ista omnes firmiter tenere volumus, & in perpetuum ab omnibus confirmari optamus ". Hæc eadem retulit Isaac Lingonensis in tit. 5. cap. ult. & paucis perstrinxit Herardus Turonensis in suis capitulis cap. 110. ibi: *Qui rapiunt fœminas, vel furantur, vel seducunt, licet ipsis, & Parentibus conveniat, eas uxores non habeant*. Idem rursus canon, qualis in Capitularibus habetur, confirmatus est in Concilio Troslejano anni 909. can. 8.

Sic Gratiani canone suis Auctoribus restituto, non est prætermittenda disputatio, cui caussam exhibere videtur Gratianus in iis, quæ subjicit post eundem canonem 11. cau. 36. qu. 2. ait enim: *Hæc auctoritas non prajudicat auctoritati Hieronymi, maxime cum illa testimonio Divinæ legis nitatur*. Quid ergo? Agnoscit Gratianus can. 11. oppositum esse can. 8. quem nomine S. Hieronymi laudat, aitque ex sententia Hieronymi raptorem posse matrimonio conjungi cum rapta, quoties criminis canonicam egerit pœnitentiam; aliter autem visum esse Aquisgranensibus Patribus, qui senserunt nullo unquam tempore posse raptum cum rapta conjugio copulari; deinde Gratianus idem hæc, quæ adversantia videntur, conciliaturus, concludit, sententiam Hieronymi præferendam esse sententiæ Patrum Aquisgranensium, quia Hieronymus Sacris Literis nititur, quasi Patres Aquisgranenses Sacris eisdem Literis adversentur. Oh præclaram *discordantium canonum concordiam*! Est quidem sententia Gallicanorum Antistitum communi omnium suffragio probata, cum dictum fuerit: *Ista omnes firmiter tenere volumus, & in perpetuum ab omnibus conservari optamus*. Est hæc sententia, ut diximus, in Concilio Troslejano confirmata, ad quod plures ex Episcopis convenerant; Nescio propterea, quomodo Gratiano id excidere potuerit, ut hoc plurium Synodorum judicium Sacris Literis contrarium esse sentiret. Ego sane, cui maxime cordi est, & esse debet, Sanctos Patres in Concilia legitime convenientes maxime venerari, ubi eorum sententias ita legero, ut adversariæ sententiis aliorum Patrum videantur, profiterer potius in extrema difficultate me illorum assequi non posse voluntatem ex tenuitate ingenii, quemadmodum me exemplo suo sapientissimo docet Augustinus in can. 5. dist. 9. Ceterum non erat valde difficile, Aquisgranensium apud Gratianum Episcoporum mentem sanius interpretari, salva Hieronymi sententia, & Sacris literis debito honore.

Itaque operæ pretium erit, tradere in primis juris principia, & originem, quod olim viguit, posteaque invaluit inter raptores, & raptas, deinde ad idem jus & Hieronymi, & Capitularium fragmen-

menta exigere. Quum in Matrimoniis contrahendis non tantum contrahentium puellarum consensus requiratur, sed etiam consensus Parentum juxta regulas juris Romanorum apertissimas, quæ naturali honestati valde conveniunt, apud omnes excultas gentes reprobatus semper fuit puellarum raptus, sive invitis puellis iisdem fuerit factus, sive eisdem quidem consciis, sed repugnante Parentum voluntate. Rapientium autem non semper eadem indicta fuit pœna. Sacri quidem canones anathema raptoribus semper dixerunt, etiam sæculis Ecclesiæ antiquissimis can. 1. cau. 26. qu. 2. sed an conjugia hujusmodi consisterent, non explicarunt. Imperatores Justiniano antiquiores gravissimis quidem pœnis coercuerunt puellarum raptores, sed nullibi hujusmodi matrimonium non consistere pronunciarunt, præsertim ubi raptarum postea consensus accessisset; quemadmodum liquet ex lib. 9. tit. 24. Codicis Theodosiani. Primus Justinianus pœnas raptus exasperavit, & quidem initio illorum, quicumque Deo dedicatas Virgines abduxissent; l. 54. Cod. de Episc. & Cleric. deinde generatim illorum, qui quascumque rapuissent etiam Deo non sacratas, l. un. Cod. de raptu Virginum; & quidem non tantum raptores Virginum, ac Viduarum omnes voluit capitali supplicio afficiendos, verum etiam facultatem omnem denegavit raptis, qua raptores suos aliquando in maritos exposcerent, §. 1. dictæ legis unicæ, Novella 143. & 150. videbatur enim hic puellæ consensus, aut desiderium extortus blanditiis raptoris, atque etiam hac facultate non denegata facile raptores inducebantur ad raptum, rati se blanditiis curaturos apud puellas, quas adamabant, ut aliquando consentirent, quemadmodum apud Romanos veteres jam contigisse fertur in raptu Sabinarum. Atque hæc Justiniani disciplina integra perduravit usque ad Gratiani tempora; neque enim intermedio tempore reperire possumus aut generalem Principum legem, vel receptum Ecclesiæ canonem, ex quo quidpiam ex adverso deducatur. Prodiit tandem Gratianus, qui cum retulisset diversa fragmenta, (apud Veteres enim agnovit receptum, ut raptores possent aliquando raptis conjungi, deinde observavit apud Recentiores hanc facultatem raptoribus denegatam), statim proposita distinctione inter raptorem pœnitentem, & non pœnitentem ratus est omnia veterum capita se conciliasse, quemadmodum tradit ad calcem canonis 7. & 11. cau. 36. qu. 2. atque eo progressa est Gratiani doctrina, ut sine discrimine postea recepta fuerit apud Collectores Decretalium cap. 7. de raptoribus, ex quo emersit novum jus generale in tota ferme occidentali Ecclesia; donec moderamen acceperit in Concilio Tridentino sess. 24. cap. 6. de reform. Matrim.

Hisce per varias temporum series brevi digestis, atque præjactis, non erat sane cur improbaretur a Gratiano Doctrina, quam nomine Aquisgranensium Patrum descripserat in dicto can. 11., eo prætextu, quod Hieronymi sententiæ adversaretur, & Hieronymus Sacrarum Literarum auctoritati inniteretur. Florebat enim Hieronymus eo tempore, quo nondum prodierant Justiniani Constitutiones multo recentiores, quo propterea nondum erant omnino interdictæ nuptiæ inter raptorem, & raptam. Aquisgranenses autem Episcopi, aut quivis alii Auctores ejusdem canonis 11. proponantur, jamdiu agnoverant Imperiales leges usu assiduo receptas, quibus propterea morem gerere non dubitarunt. Non ergo Aquisgranenses Patres, aut quivis alii canonum Auctores Hieronymo adversantur, sed unusquisque juxta recepta suorum temporum jura disseruerunt.

Atque ut hæc res penitius enucleetur, paucis expendam integram quæstionem 2. Gratiani; ipse enim plura ibidem capita adfert, non vetera tantum, sed & Justiniano recentiora, quibus distinctionem suam confirmare conatur. Quæritur initio, num raptor purgato (per pœnitentiam arbitror ex iis, quæ inferius adjicit) rapinæ vitio, possit raptam uxorem sibi jungere. Ad hæc adfert in primis canonem 1. Chalcedonensem, sed parum adposite, cum nihil aliud in eo legatur, quam Clericos raptores deponendos esse, Laicos vero anathematizandos; de conjugio autem postea contrahendo, vel non contrahendo ne verbum quidem habeatur. Nihil amplius legitur in can. 2., qui nomine Symmachi Papæ inscribitur. Quod dicitur in can. 3. ex Constitutione Joviniani Imperatoris, ad Sacras tantummodo Virgines pertinet, quarum conditio a conditione ceterarum in hac specie est omnino diversa. In can. 4. repetitur sententia Concilii Chalcedonensis

in can. 1. relata de anathemate raptoribus infligendo, quod ipsum habetur in can. 5., & 6. His nihilominus putavit Gratianus se *evidenter* demonstrasse, raptorem non posse raptam sibi matrimonio jungere. Prosequitur autem his verbis: *vitia autem, cum per pœnitentiam purgata fuerint, nomina eorum abolentur*; atque id ostendit ex can. 7., ubi nihil aliud habetur, quam illum apud Deum fallacem amplius non dici, qui per pœnitentiam mendacii culpam delevit. Generalia hæc sunt, & quæ ad rem minime pertinere possunt. Exemplo esse potest crimen homicidii ab adultero, & adultera admissum matrimonii caussa adversus maritum. Hujusmodi sane scelus ita punitur, ut perpetuo interdictum dicatur conjugium inter hujusmodi nuptiarum justarum temeratores. Num hac in re etiam Gratianus similiter differet, ut peracta pœnitentia nomen homicidarum, & adulterorum deletum fuerit? Sed progreditur Gratianus, & adfert Hieronymi auctoritatem in can. 8.. An hic canon revera Hieronymi sit, non est hujus loci disquirere: Tantum hoc in loco animadvertam, adferri ibidem exemplum virginis violatæ, quæ matrimonio jungenda sit cum violatore, quod refertur ad præcepta legis veteris in Deuteronomio cap. 22. ibi: *Si invenerit vir puellam virginem, quæ non habet sponsum, & apprehendens concubuit cum illa, & res ad judicium venerit; dabit qui dormivit cum ea Patri puellæ quinquaginta siclos argenti, & habebit eam uxorem, quia humiliavit illam, non poterit dimittere eam cunctis diebus vitæ suæ*. Itaque species hæc propositæ quæstioni minime convenit, cum aliud sit puellam rapere matrimonii caussa, aliud puellæ pudicitiam stupro attentare; & revera ubi de raptu quæratur, dubitatio erat apud Gratianum, utrum raptor raptam possit in uxorem habere; ubi de stupro sermo fiat, juxta Deuteronomii sententiam quæri posset, non utrum stuprator defloratam virginem posset, sed an teneretur uxorem habere, quod Hieronymus, aut quisquis alius Auctor asserebat. Gratianus igitur, qui ad calcem can. 11. hanc Hieronymi, ut ait, sententiam, vult ideo Aquisgranensis Concilii Patribus prævalere, quod Sacris Literis nitatur, longe a proposito distat; nec Aquisgranenses Patres, aut Hieronymo, aut Sacris Literis adversari demonstrat, quod si demonstraret, etiam conaretur tradere non tantum posse, sed & omnino debere raptores raptis puellis jungi, sive pœnituerit eos flagitii, sive non, cum de obligatione ducendi in Deuteronomio constitutum fuerit, quin ulla pœnitentiæ subsequentis ratio habeatur. Quo vero pertinet can. 9. qui apud Ambrosium legitur in Apologia David cap. 8.? Singulares ille continet observationes, & ad exemplum minime pertrahendas. Totus erat ibi Sanctus Mediolanensis Antistes, ut Davidem defenderet ab accusationibus plurium, qui ejusdem adulterium reprehendebant, præsertim vero Davidis pœnitentiam allegans, per quam illum omnem delicti sui maculam delevisse ipsæ etiam Sacræ literæ abunde testantur. Porro cum insigne Davidicæ pœnitentiæ argumentum adpareat in Psalmo 50., in hoc totus constitit Ambrosius, ut in eo perfectissimam, absolutamque pœnitentiam demonstraret. Inter cetera, vel ex ipso numero Psalmi, qualis est quinquagesimus, lusit, asserens, quinquagesimum numerum perfectionem remissionis significare, quod & illustravit exemplo veteris anni Jubilæi, qui per singulos annos quinquaginta revolvebatur, item exemplo quinquaginta dierum Paschalium, ex quibus ad maximum, & supremum Pentecostes gaudium devenitur; Post quæ ita subdidit Sanctus Doctor: *Denique & puellæ Pater illius, quæ vim concubitus nulli desponsata pertulerit, quinquaginta didragmata argentea accipiet* (legit Gratianus: *quinquaginta drachmas argenteas* juxta vulgatum recentiorem Sacræ Scripturæ textum, cum Ambrosius versionem septuaginta interpretum sequutus fuisset, qualis eo tempore in usu erat) *ipsa autem in conjugio permanebit*. Itaque Ambrosius respexit hoc in loco laudatum caput 22. Deuteronomii, ut deduceret, perfectam paternæ injuriæ purgationem fieri per numerum quinquagesimum didrachmarum, eaque similitudine uteretur, ad defendendum Davidem, quod in Psalmo quinquagesimo maximæ pœnitentiæ signa ipse ostendisset. At quod exinde argumentum trahere possit Gratianus ad rem suam, facile unusquisque conjiciet. Demum Gratianus putavit distinctionem suam probari posse ex Concilio Meldensi, cujus fragmentum retulit in can. 10.; Verum ipsemet Gratianus jam agnovit

in

in eodem canone describendo, se sibimet ipsi contradicere, cum animadverterit ad calcem ejusdem canonis statutum fuisse in eodem Meldensi Concilio, ut ne post pœnitentiam quidem raptori liceret raptam uxorem sibi sociare. Quamorem jure concludere poterimus, quam perperam Gratianus, qui nullam rationem, aut notitiam veteris novæque disciplinæ habere potuit, & utriusque discrimina intelligere, nonnulla & veterum, & recentiorum Patrum fragmenta ad eam expendendam quæstionem adduxerit, in qua fassus est expresse se a canonibus Conciliorum Meldensis, & Aquisgranensis, ut ipse ait, recessisse eo prætextu, quod vellet veterum Patrum sententiis, quas apprime non expenderat, adhærere.

CAPUT XLVII.

De Concilio Cabilonensi.

Ex Concilio Cabilonensi Cabilone ad Ararim in Provincia Lugdunensi celebrato vulgo *Chalon* plura fragmenta retulit Gratianus, non quidem ex illo, quod celebratum fuit sub Canderico Lugdunensi Archiepiscopo anno 650., in quo viginti canones editi sunt, sed potius ex eo, quod Cabilonense secundum appellatur, & sunt, quæ sequuntur.

Ex Concilio Cabilonensi II.

- *Can.* 8. *dist.* 81. *falso adscriptus Concilio Moguntino.*
- *Can.* 3. *dist.* 94. *fere consonat cum integris Concilii exemplaribus.*
- *Can.* 106. *cau.* 1. *q.* 1. *ex integris Concilii exemplaribus supplendus.*
- *Can.* 3. *cau.* 10. *q.* 1. *idem est cum can.* 38. *cau.* 16. *q.* 7.
- *Can.* 7. *cau.* 10. *q.* 3. *paullo emendandus ex integris Concilii exemplaribus.*
- *Can.* 46. *cau.* 16. *q.* 1. *falso adscriptus Concilio Moguntino.*
- *Can.* 38. *cau.* 16. *q.* 7. *consonat cum vulgatis Concilii exemplaribus.*
- *Can.* 42. *cau.* 16. *q.* 7. *falso adscriptus Concilio Moguntino.*
- *Can.* 5. *cau.* 20. *q.* 3. *idem est cum can.* 42. *cau.* 16. *q.* 7.
- *Can.* 8. *cau.* 29. *q.* 2. *ex receptis Longobardorum legibus explicandus.*
- *Can.* 4. *cau.* 30. *q.* 1. *consonat cum vulgatis Concilii exemplaribus.*
- *Can.* 72. *de cons. dist.* 1. *ex vulgatis Concilii exemplaribus emendandus.*

Adjiciuntur.

- *Can.* 1. *dist.* 18. *pertinet ad Concilium Bracarense anni* 563.
- *Can.* 43. *cau.* 16. *q.* 1. *est potius Concilii Aquisgranensis, aut Moguntini.*
- *Can.* 21. *cau.* 35. *q.* 2. *emendandus ex canonibus Conciliorum Moguntini, & Wormaciensis.*
- *Can.* 4. *cau.* 36. *q.* 2. *pertinet ad Capitulare Aquisgranense anni* 816.
- *Can.* 50. *de cons. dist.* 1. *pertinet ad Capitulare Theodulphi Aurelianensis.*

CElebratum est Concilium Cabilonense 2. jussu Caroli Magni Imperatoris anno 813., ut enim maximum fuit hujus Principis studium in consulendo rebus Ecclesiasticis, frequentissimos cum Episcopis, & Regni sui Proceribus conventus habebat. Quam ob rem ipse eodem anno 813. plura curavit, ut fierent Concilia. Sunt, præter Cabilonense memoratum, Concilium Moguntinum,

tinum, Rhemense, Turonense, & Arelatense. In Synodo hac Cabilonensi sexaginta sex canones habentur, quorum plures legimus apud Gratianum.

Can. 8. dist. 81. Huc refertur in primis can. 8. dist. 81., qui apud Gratianum nomine Moguntini Concilii inscribitur, quemadmodum etiam Ivonem, & Burchardum, apud quos forte Cabilonenses, ac Moguntini canones in eodem Codice descripti esse poterant, quod eodem anno, & in eisdem Provinciis Gallicanorum, & sub eisdem Imperatoris auspiciis, ac mandato editi essent. Habetur autem in cap. 40., ubi constitutum est, Clericos a proprio gradu depositos Laicorum more vivere non debere, ne scilicet pœna adversus illos inflicta in dissolutos mores, atque intemperantiam detorqueatur. Quamobrem jam illa ætate receptum fuisse adparet, quod & hodie apud nonnullos viget, ut Clerici pœnitentiæ caussa vel in Monasteriis includerentur, vel in Clericorum congregationes reciperentur, apud quos scilicet regularis vita servaretur, quales erant sæculo nono vel Cathedrales, vel Collegiales Ecclesiæ, ad quas referenda sunt illa verba, *in Monasterium, aut Canonicam regularem mittantur*, quemadmodum habetur apud Gratianum, qui paullisper immutavit verba ipsa Concilii; nam in integris Concilii exemplaribus ita potius legitur: *in Monasterio, aut canonico, aut regulari mittantur*.

Can. 3. dist. 94. Ad coercendam quorundam Archidiaconorum avaritiam, qui Episcopi nomine lustrantes universam Diœcesim, uti mos erat, Parochis census annuos imponebant, & quidem gravissimos, editus est in hoc Cabilonensi Concilio can. 15. relatus apud Gratianum in can. 3. dist. 94., ubi pro verbis illis: *censum exigunt*, legendum est: *census exigunt*, item pro illis, *juxta Apostoli sententiam* legendum est: *juxta Petri Apostoli sententiam*, ut referantur ad Epistolam 1. S. Petri cap. 5., in qua hæc de Episcopis leguntur: *Neque ut dominantes in Cleris, sed forma facti gregis ex animo*. Eadem etiam ratione in canon. 17. ejusdem Synodi Episcopis ipsis interdictum est, ne annuos census a Sacerdotibus suis exigerent.

Can. 106. cau. 1. qu. 1. In can. 16. ejusdem Concilii habetur can. 106. cau. 1. qu. 1., ubi Gratianus nonnulla omisit, quæ ita supplere juvabit ex integris Concilii exemplaribus: *Quidam fratres dixerunt consuetudinis antiquæ fuisse in eorum Ecclesiis, ut pro balsamo emendo ad Chrisma faciendum, sive pro luminaribus Ecclesiæ concinnandis binos, vel quaternos denarios Presbyteri darent; unde omnes uno consensu statuimus, ut sicut pro dedicandis Basilicis &c.* Hic sequuntur, quæ legimus apud Gratianum.

Can. 3. cau. 10. qu. 1. In can. 3. cau. 10. qu. 1. non verba ipsa Concilii habentur, sed potius sententia, quam jam Ivo perstrinxerat in cap. 211. parte 3. sui decreti ita scribens: *Ex Cabilonensi Concilio cap. 1. In Sancto Cabilonensi Concilio decretum est, ut omnes Ecclesiæ cum dotibus suis, & decimis, & omnibus rebus suis in Episcopi proprii potestate consistant, atque ad ordinationem suam semper pertineant*. Porro verba Concilii habentur in can. 42., quem retulit Gratianus in can. 38. cau. 16. qu. 7. Ceterum non desunt quamplura ejusdem fere temporis Concilia, in quibus eadem omnino constituta cernuntur, ut minime dubium adpareat, hoc fragmentum Gallicanis noni sæculi Patribus maxime convenire. Memorabo inter cetera Concilium Turonense 3. ejusdem anni 813. ubi can. 16. hæc leguntur: *Ut decimæ, quæ singulis dabuntur Ecclesiis, per consulta Episcoporum a Presbyteris ad usum Ecclesiæ, & pauperum summa diligentia dispensentur*. Item Concilium Moguntinum ejusdem anni 813., cujus nomine Gratianus aliquando ipsos Cabilonenses canones retulit, nam in eo ita legitur can. 8. *Ut Episcopi potestatem habeant res Ecclesiasticas providere, regere, gubernare, atque dispensare secundum canonum auctoritatem volumus*. Jungi his posset Concilium Aurelianense I. can. 17., Capitularia Francorum lib. 1. cap. 143., lib. 5. cap. 45., & cap. 182., & alibi passim.

Can. 7. cau. 10. qu. 3. Jam superius observavimus ex can. 3. dist. 94. coercitam fuisse a Cabilonensibus Patribus quorundam Archidiaconorum avaritiam, qui, ubi Diœcesim lustrarent, a viris Ecclesiasticis census annuos exigebant. Eandem sollicitudinem ostenderunt Patres Cabilonenses in compescenda quorundam Episcoporum, aut Metropolitanorum tyrannide, quam identidem exercebant cum sui ordinis injuria. En canonem 14., qui a Gratiano relatus est in can. 7. cau. 10. qu. 3. *Cavendum sane est, ne cum Episcopi Parochias suas peragrant, quandam non solum erga subditos, sed erga socios ty-*

rannidem exerceant, ne (quod absit) cum charitate, sed quadam judiciaria invectione stipendia ab eis exigant. Observandum etiam modis omnibus, ut siquando &c. Glossographi ad hunc canonem nomine subditorum Laicos, nomine sociorum Clericos intelligunt: non videtur contemnenda hæc interpretatio. Sed forte accommodum magis alicui esse poterit, si nomine subditorum intelligamus fideles omnes, sive Clericos, sive Laicos Episcoporum potestati & regimini commissos, at nomine fratrum intelligamus alios Coepiscopos, atque ita canonem hunc non de Episcopis tantam Diœcesim suam, sed & de Metropolitis Provinciam suam lustrantibus editum fuisse dicemus.

Can. 46. cau. 16. qu. 1.

Rursum Gratianus in can. 46. cau. 16. qu. 1. nomen inscripsit Concilii Moguntini, cum tamen ille canon pertineat ad can. 19. hujus Concilii Cabilonensis, qui ita legitur in vulgatis Concilii exemplaribus: *Questi sunt præterea quidam fratres, quod essent quidam Episcopi, & Abbates, qui decimas non sinerent dari Ecclesiis, ubi illi coloni Missas audiunt; Proinde decrevit sacer iste Conventus, ut Episcopi, & Abbates de agris, & vineis, quæ ad suum, vel fratrum stipendium habent decimas ad Ecclesias suas deferri faciant; familia vero eorum ibi dent decimas suas, ubi infantes eorum baptizantur, & ubi per totum anni circulum Missas audiunt.* Mihi editio Gratiani emendatior videtur.

Can. 38. cau. 16. qu. 7.

In aliquibus Gratiani exemplaribus can. 38. cau. 16. qu. 7. depromtus dicitur ex Concilio Coloniensi II. cap. 42., at ibidem facile est agnoscere Typographorum erratum; etenim pro Concilio *Coloniensi* scribendum est: *Cabilonense.* Revera in dicto Cabilonensi Concilio eadem omnino verba habentur cap. 42., quæ etiam relata sunt in additionem 3. Capitularium Francorum can. 64. in editione Parisiensi anni 1677.

Can. 42. cau. 16. qu. 7. & can. 5. cau. 20. qu. 3.

Quod observavimus ad can. 8. dist. 81., & ad can. 46. cau. 16. qu. 1., id quoque evenit in can. 42. cau. 16. qu. 7., quem Gratianus ex Concilio Moguntino laudavit, licet potius laudandus fuisset ex Concilio Cabilonensi, de quo agimus. Cum autem Gratianus idem paucis perstrinxerit, aut ab aliis perstrictam retulerit sententiam Cabilonensis can. 7., eandem hic integram exhibebo, qualis in vulgatis Concilii exemplaribus habetur. *Constituit sane sacer iste Conventus, ut Episcopi, sive Abbates, qui non in fructum animarum, sed in avaritiam, & turpe lucrum inhiantes quolibet homines illectos circumveniendo totunderunt, & res eorum tali persuasione non solum acceperunt, sed potius subripuerunt, pœnitentia canonica, sive regulari, ut puta turpis lucri sectatores subjaceant. Hi vero, qui vanis promissionibus illecti, vel quibuslibet machinationibus persuasi mentis inopes effecti, rerum suarum Domini esse nescientes, comam deposuerint, in eo, quod cœperunt, perseverare cogantur. Res namque, quæ ab illectis, & negligentibus data, ab avaris, & cupidis non solum accepta, sed rapta noscuntur, hæredibus reddantur, qui dementia parentum, & avaritia incentorum exhæredati esse noscuntur. Si vero nescientibus Episcopis, aut Abbatibus ministrorum quilibet, videlicet in Clero, hoc fecisse convincuntur, Episcopi, & Abbates desidiæ, illi vero rapacitate, & avaritiæ judicentur. Hoc vero, quod quisque Deo juste, & rationabiliter de rebus suis offert, firmiter Ecclesia tenere debet.* Eadem rursum Gratianus minus integra descripsit in can. 5. cau. 20. qu. 3., quem præterea falso inscripsit Concilio Moguntino.

Can. 8. cau. 29. qu. 2.

In can. 30. ejusdem Concilii Cabilonensis legitur can. 8. cau. 29. qu. 2., cujus verba omnino consonant cum integris Concilii exemplaribus. Meretur tamen hæc definitio non injucundas observationes. Dicitur enim ibi matrimonia servorum a Dominis dissolvi non posse, dummodo tamen inter servos fuerit *legalis conjunctio; & Dominorum voluntas* accesserit. Quænam porro esse potest hæc legalis conjunctio, cum liquido constet Romanis legibus servorum conjugia nunquam fuisse probata? Prodeunt huc sequioris temporis Interpretes, atque velut e triponde pronunciant, hoc esse unum ex pluribus, quæ inter jus Civile, & jus Ecclesiasticum intercedunt, discriminibus, ut quæ servorum conjunctio legalis non dicitur jure Romano inspecto, talis appelletur Ecclesiasticis legibus, quas hac in re Romanis prævaluisse asserunt, arg. cap. 1. de conjugio servorum. Mihi nunquam placere potuerunt hujusmodi utriusque juris imagines, quibus unum alteri idemtidem adversari, & contradicere exhibeatur, præsertim cum apprime noverim, post Christianos Imperatores jus Ecclesiasticum eorundem Impera-

rato-

ratorum legibus fuisse firmatum, & inter ipsos civilium legum Codices productum, ac promulgatum, quemadmodum patet ex pluribus Constitutionibus, quæ in duodecim libris Codicis Justinianei habentur, ut omittam Codicem Theodosianum, & ex Novellis ejusdem Justiniani; quod si ad posteriora tempora descenderimus, video in Conciliis Hispanorum ut plurimum Principes ipsos civilium legum conditores edendis sacris Canonibus auctoritatem suam impertiisse; idipsum deinde præstiterunt Imperatores Francici, quemadmodum frequentissime ex huc usque dictis agnoscimus, ut omnino inverosimile videatur, eosdem Principes, qui hinc civiles leges edebant, alias Ecclesiasticis legibus in publicis Episcoporum Comitiis ferendis intererant, sibimetipsis fuisse adversatos. Cum itaque potius *sacrorum statuta canonum, Principum constitutionibus adjuventur*, uti scribit Lucius III. in cap. 1. de novi operis nunciatione, jure dixero in hisce servorum conjugiis nunquam sacros canones aliam, & diversam disciplinam sequutos fuisse ab ea, quam ipsæmet Romanorum leges exigerent. Etenim ex iis, quæ civili Romanorum jure constituta fuerunt, aut prohibita, alia ita constituta sunt, ut omnino probarentur, atque omnes ejusdem juris effectus obtinerent: alia e converso ita prohibita, ut damnarentur, & aliquando etiam gravissimis pœnis coercerentur: alia demum nec omnino probata, nec omnino rejecta, sed in mera naturalis juris simplicitate relicta sunt, ut salva in eisdem esse debeat naturalis honestas, & fides sine juris positivi privilegio. Romani veteres singulari quodam jure gaudentes, quo ab aliis gentibus secernerentur, quasdam induxerunt in suis actibus solemnitates, sine quibus actus non legitimus esset, etiamsi alias honestus, atque ex naturali æquitate consisteret, nec legi adversaretur. Hæc omnia facile agnoscimus in diversis pactionum qualitatibus; alias enim pactiones contractuum nomine appellari voluerunt, easque actionibus peculiaribus concessis ad effectum perduci; alias bonis moribus adversantes omnino damnarunt; alias nudas & simplices dixerunt, denegatis actionibus, sed agnita in ipsis quadam obligatione naturali, quæ si non servaretur, salva omnino fides, & honestas minime videbatur. Atque ut a proposita conjugiorum materie non discedam, erant apud Romanos conjugia omnino justa, ea videlicet, quæ juxta solemnitates omnes juris celebrabantur, alia prorsus irrita, quæ scilicet inter consanguineos contrahebantur; alia demum quæ consistebant intra limites naturalis honestatis, & quidem tanquam conjugia a Romanis habebantur, licet omnes juris effectus non haberent, quemadmodum contingebat in nuptiis Virorum Clarissimorum, qui ignobilem uxorem duxissent; aut, quemadmodum Eruditissimis Viris placet, in nuptiis filiorum familias sine consensu patris contractis, in quibus non legitima quidem, sed tamen justa uxor appellabatur, in qua & adulterii crimen admissum veris adulterii pœnis coercebatur. Itaque etiamsi apud Romanos veteres inter servos conjugia omnino probata non fuerint, non tamen erant prohibita, sed alio, non quidem prorsus legitimo, honesto tamen contubernii nomine appellabantur, quo significaretur, virum & uxorem non sacrorum, & familiæ, quæ solis Romanis Civibus erant concessa, sed domus communionem habere. Quæ si vera sunt, etiam salvis Civilis Juris regulis apud viros Ecclesiasticos conjugia servorum poterant haberi tanquam vera conjugia, quæ ad Sacramenti rationem elevarentur; cum Sacramentum a Christo Domino institutum fuerit non peculiariter in matrimonio juxta omnes Romanorum leges celebrato, sed in matrimonio, quod legibus minime improbaretur, seu in quo servaretur honestas naturalis ex legum præscripto; eadem ferme ratione, qua jusjurandum, quod ad religionem pertinet, irritum prorsus habetur, si inhonestæ pactioni adjectum fuerit, & prorsus a legibus improbatæ, firmat tamen pactiones, quæ, licet legitimis actionibus destituantur, naturalem tamen obligationem pariunt, & nudæ, seu simplices appellantur.

Ut vero propius ad Cabilonensem canonem accedam, qui non juxta vetera Romanorum principia, sed juxta leges noni sæculi interpretandus erit, observandum est, in proposita conjugiorum a servis contractorum materie ex Longobardorum moribus invaluisse, ut firma rataque haberentur, & prorsus indissolubilia servorum ancillarumque conjugia; dummodo consentientibus dominis celebrata proponerentur. Hinc conjugia

isthæc quandam formam Longobardorum legibus acceperunt, unde & *legitima* appellari potuerunt. Porro de his est titulus 12. libri 2. legum Longobardorum, atque inter ceteras constitutiones hæc legitur num. 11. " Ut conjugia servorum non dirimantur, si servi Dominos habuerint, sed in uno conjugio servi permanentes Dominis suis serviant, sic tamen, ut ipsum conjugium legale sit, & per voluntatem Dominorum suorum juxta Evangelium: quod Deus conjunxit, homo non separet ". En igitur & in hac lege sermonem fieri de *conjugio legali*, & *per voluntatem Dominorum* contracto, quæ sane significant apud Longobardos, quorum mores nono sæculo receptissimi erant, conjugia servorum legalia, seu legitima appellata fuisse, quoties Dominorum consensus accessisset; quamquam tamen si Dominorum voluntas ab initio desideraretur, adhuc consisterent intra fines naturalis honestatis, licet non omnino legibus probata; hinc in lege 10. eodem titulo consensus Dominorum in conjugiis servorum appellatur *convenientia*, quod sane nomen non proprie necessitatem inducit, ut actus consisteret, sed meram legalem solemnitatem, & ibidem statuitur eum, qui fornicatus fuerit cum ancilla servo nupta, etiam sine Domini voluntate, adulterii reum esse. Habemus ergo perspicuam Cabilonensis canonis sententiam, qua definitum est, neminem amplius posse dissolvere conjugia servorum legitima, quibus scilicet accessit Dominorum consensus. Quid vero si ageretur de conjugio servorum, cui Domini non consenserint. Nihil hac in specie peculiariter statuunt Cabilonenses Patres; sed, si argumentum a contrario, ut vocant, sensu quidpiam hic valere potest, concludendum videretur, ea conjugia dissolvi posse ex mente Concilii Cabilonensis. Non improbaverim ego hujusmodi doctrinam, quoties ita intelligamus, ut Domini possint quidem illorum conjugia dirimere quoad certos effectus, ubi scilicet aliquid juri dominico detraheretur; non vero quoad ipsum matrimonii vinculum, quod etiam in naturali quodam jure consistit, & Divinis institutionibus, ac Sacramentali benedictione confirmatur.

Can. 4. cau. 30. q. 1. De Can. 4. cau. 30. qu. 1. nihil est, quod specialiter disseram. Habetur ille eisdem verbis in can. 3. ejusdem Concilii Cabilonensis.

Can. 42. de cons. dist. 1. Adversus recentiores hæreticos plurimum facit can. 72. de consecr. dist. 1. quo facile ostenditur, justas fidelium animas corporibus exutas pœnis purgatoriis expiari, quoties non Deo legitimis pœnitentiis junctæ corpori satisfecissent; in eo enim capite non tantum id definitum habemus, sed & antiquissimæ Sanctorum Patrum traditioni accepto fertur. Integra hic describam verba Cabilonensis canonis 39. cum Gratianus ab illis aliquantisper recesserit. " Visum præterea nobis est, ut in omnibus Missarum solemnitatibus pro defunctorum spiritibus loco competenti Dominus deprecetur. Sicut enim nulla dies excipitur, qua non pro quibuslibet necessitatibus Dominus deprecetur, ita nimirum nulla dies excipi debet, quin pro animabus fidelium preces Domino in Missarum solemnibus fundantur. Antiquitus hunc morem igitur Sancta Ecclesia tenet, ut & in Missarum solemnitatibus, & in aliis precibus Domino Spiritus quiescientium commendet, dicente B. Augustino: non sunt prætermittendæ supplicationes pro Spiritu mortuorum, quas faciendas pro omnibus in Christiana, & Catholica societate defunctis, etiam tacitis nominibus eorum sub generali commemoratione suscepit Ecclesia, ut quibus ad ista desunt parentes, aut filii, aut quicumque cognati, vel amici, ab una eis exhibeatur pia matre communi ".

Can. 1. dist. 18. His observavimus Canones Concilii Cabilonensis II. Supersunt adhuc aliquot fragmenta a Gratiano adscripta Concilio Cabilonensi, quæ tamen in nullo hujusmodi Concilio ex editis reperiuntur, ad alios autem potius auctores pertinere noscuntur. Ex his est Canon 1. dist. 18. qui referendus est ad Concilium Bracarense anni circiter 563. in quo post capita 17. fidem spectantia, subjecta sunt alia ad reformationem disciplinæ pertinentia, atque inter hæc numero 6. ita legitur: *Item placuit, ut conservato Metropolitani Episcopi Primatu ceteri Episcoporum secundum sua ordinationis tempus alius alio sedendi deferat locum*. Huic constitutioni consonant plures aliorum Conciliorum Canones. Etenim in Concilio Carthaginensi anni 402. similis omnino sententia legitur, relata in Codicem canonum Ecclesiæ Africanæ num. 86. ibi: *Illud scimus inviolate semper mansisse*

fisse

fisse Ecclesiasticam disciplinam, ita ut nullus fratrum Prioribus suis se aliquando auderet anteponere, sed officiis charitatis id semper exhibitum est Prioribus, quod ab insequentibus gratanter semper acciperetur ..... Communis hac causa est ..... ut unusquisque nostrum ordinem sibi decretum a Deo cognoscat, & posteriores anterioribus deferant, nec eis inconsultis aliquid agere prasumant .... Universi Episcopi dixerunt: hic ordo & a Patribus, & a majoribus servatus est, & a nobis Deo propitio servabitur, salvo etiam jure Primatus Numidia, & Mauritania. Item in Concilio Toletano IV. canone 3. ubi sermo est de Provinciali Concilio, ita legitur: *Episcopi secundum ordinationis sua tempora resideant.* Eadem habentur apud Gregorium Magnum in Epist. 114. ad Siagrium lib. 7. ibi: *Episcopos secundum ordinationis sua tempus, sive ad considendum in Concilio, sive ad subscribendum, vel in qualibet alia re sua attendere loca decernimus, & suorum sibi pra rogativam ordinum vindicare.* Consonat præterea S. Augustinus in Epist. ad Victorium, & Hincmarus Epist. 6. cap. 16. ibi: *Inter Episcopos hac conditio regularis servatur, ut qui prius fuerit ordinatus, prior habeatur.* Qua de caussa dictum fragmentum Gratiani Cabilonensi Concilio inscriptum fuerit, prorsus ignoro, nisi forte suspicari liceat, apud Collectores ad marginem adscriptum olim fuisse nomen Concilii Carthaginensis, ut referretur ad sententiam dicti Canonis Carthaginensis supra descripti; Amanuenses autem pro Carthaginensi Concilio ex vocum similitudine deceptos Cabilonense legisse, eoque nomine canonem literis designasse.

Can. 43. cau. 16. qu. 1. Canon 43. cau. 16. qu. 1. apud Gratianum tribuitur Concilio Cabilonensi, apud Ivonem Concilio Meldensi his verbis: *Ut Ecclesia antiquitus constructa nec decimis, nec ulla possessione priventur, ita ut novis Oratoriis tribuantur.* At neque Ivo, neque Gratianus auctorem germanum canonis indicarunt. Habetur ille in Capitulari Aquisgranensi anni 819. num. 19. eisdem verbis, quæ leguntur apud Gratianum, ideo autem forte ex Concilio Cabilonensi laudatus, quia Aquisgranensis conventus eodem anno habitus fuerit, quo Concilium Cabilonense, & simul in eodem Codice jungi potuerint & Aquisgranenses, & Cabilonenses canones, ut alii pro aliis facile acciperentur. Relatum est idem fragmentum in lib. 2. Capitularium cap. 36. librum 5. cap. 157. legitur præterea in Concilio Arelatensi VI. anni 813. can. 20. & in Concilio Moguntino ejusdem anni can. 41. atque hinc etiam fieri potuit, ut Gratianus Cabilonense pro Moguntino Concilio adscripserit, quemadmodum alias egit in can. 8. dist. 81. can. 46. cau. 16. qu. 1. & in can. 5. cau. 20. qu. 3. nisi forte suspicari quispiam velit, ideo a Gratiano memoratum ibidem fuisse Concilium Cabilonense, ut indicaretur in eo nonnulla similia constituta fuisse, videlicet in can. 2. qui idem est cum can. 46. cau. 16. qu. 1. Qualicumque autem Concilio tribuatur hujusmodi sententia, illud certum est, eam cum disciplina Gallicanæ Ecclesiæ seculo nono pluries confirmata congruere.

Can. 21. cau. 35. qu. 2. Can. 21. cau. 35. qu. 2. refertur apud Gratianum nomine Concilii Cabilonensis, in quo tamen nihil aliud habetur de gradibus cognationum, nisi generatim observandum esse, quod jam de illis in aliis Conciliis constitutum fuerat. Hinc in can. 28. Concilii Cabilonensis II. hæc leguntur: *Interrogaverunt nos quidam de adfinitate propinquitatum, & in quibus gradibus matrimonia jungenda sint; quibus ad canones currere pracepimus, & quod in eis continetur, hoc ab eis in negotio, sicut in ceteris, observari debere.* Cabilonenses autem Patres, ut arbitror, respexerunt ad id, quod pridem ipsi constituerant eodem anno in Concilio Moguntino, in quo canone 54. hæc statuta sunt: *Contradicimus quoque, ut in quarta generatione nullus amplius conjugio copuletur, ubi autem post interdictum factum inventum fuerit, separetur.* Hic sane idem est cum dicto canone 21. Gratianeo, quem, licet Cabilonensi Concilio tributum, melius Moguntino adscribemus. Depravata autem fuit a Gratiano editio canonis in illis verbis: *in quarta, vel in quinta, sextaque generatione*; etenim Concilium Moguntinum in quarta tantummodo generatione matrimonia contrahi interdixerat; nec, si in sexta generatione interdicenda putaverat, opus erat expresse in quarta, & quinta, uti apud Gratianum scribitur, prohibere. Hanc præterea Gratiani lectionem improbat Concilium VVormaciense anni 868. in quo etiam eadem sententia habetur in can. 78. his verbis: „ Contradicimus quoque, ut in quarta „ generatione nullus amplius conjugio „ copuletur; ubi autem post interdictum fa-

„ factum inventum fuerit separetur". Nulla sane ibi mentio fit quintæ; vel sextæ generationis. Video tamen, undenam profecta fuerit Moguntini canonis immutatio; videlicet a Benedicto Levita Capitularium Francorum Collectore, qui relaturus inter Capitularia lib. hodie 5. cap. 166. eundem canonem Moguntinum, alias vero agnoscens non eandem in omnibus Provinciis servatam fuisse graduum disciplinam, ita Canonem scripsit: " Contradicimus quoque, ut „ in quarta, vel quinta, sextaque generatione nullus amplius conjugio copuletur. Ubi autem post interdictum „ factum inventum fuerit, separentur".

Can. 4. cau. 36. qu. 2.

Canon 4. cau. 36. qu. 2. falso adscriptus fuit a Gratiano Concilio Cabilonensi. Potius laudandus erat ex Capitulari Ludovici Pii in Aquisgranensi Palatio edito anno 816. in quo hæc habentur, can. 23: " De puellis raptis, necdum desponsatis ita in Concilio Chalcedonensi, ubi DCXXX. Patres adfuerunt, cap. 38. habetur: Eos, qui rapiunt puellas sub nomine simul habitandi, cooperantes, & conhibentes raptoribus, decrevit Sancta Synodus, si quidem Clerici sunt, decidant gradu proprio, si vero Laici, anathematizentur. Quibus verbis aperte datur intelligi, qualiter hujus mali Auctores damnandi sunt, quando participes, & conhibentes tanto anathemate feriuntur, & quod juxta canonicam auctoritatem ad conjugia legitima raptas sibi jure vindicare nullatenus possunt". Hæc verba eadem propemodum sunt cum Gratianeis. Atque eundem canonem retulit Ansegisus in lib. 1. Capitularium cap. 98. & Benedictus Levita in lib. 7. cap. 183. editionis Parisiensis anni 1677. Confirmarunt eandem sententiam Patres Concilii Troslejani anni 909. in can. 8. & Patres Concilii VVormaciensis anni 868. in Canone 77.

Can. 50. de cons. dist. 1.

Canon 50. de cons. dist. 1. falso adscriptus est Concilio Cabilonensi, & potius referendus est ad Capitulare Theodulphi Aurelianensis edito primum a Baronio, deinde vero a Sirmondo, a quo tributum est anno 797. ibi autem can. 38. hæc leguntur: " Solent plures, qui „ se jejunare putant, mox ut signum „ audiunt, ad nonam manducare, qui „ nullatenus jejunare credendi sunt, si „ ante manducaverint, quam vespertinum celebretur officium; concurrendum est enim ad Missas, & auditis „ Missarum solemnibus, sive vespertinis „ officiis, largitis eleemosynis, ad cibum accedendum est. Si vero aliquis „ necessitate constrictus fuerit, ut ad „ Missam convenire non valeat, æstimata vespertina hora, completa oratione sua, jejunium absolvere debet".

CAPUT XLVIII.

De Concilio Turonensi.

Concilio Turonensi duo hæc fragmenta tribuuntur apud Gratianum.

Can. 22. cau. 23. qu. 5. ex integris Concilii exemplaribus emendandus.
Can. 11. dist. 18. forte pertinet ad Capitulare Aquisgranense anni 789.

PLura apud Conciliorum Collectores memorantur Concilia Turonensia, ita dicta ab oppido Galliæ, quod alii Turonem, alii Turonicam, alii a S. Martino Turonensi Martinopolim appellarunt. Hoc tamen in loco non aliud laudandum occurrit, quam quod vulgo tertium dicitur, celebratumque est anno 813. sub Carolo Magno Imperatore eodem tempore, quo diximus celebratum esse Concilium Cabilonense, & Moguntinum; etenim tum cum in Turonem convenissent & Episcopi numero plures, & Abbates, & universi Clerici, quæ emendatione digna videbatur in disciplina Ecclesiastica quinquaginta & uno capitibus complexi sunt, eademque Carolo Magno exhibuerunt confirmanda, ita scribentes: *Hæc nos in Conventu nostro ita ventilavimus, sed quomodo deinceps Piissimo Principi nostro de his agendum placebit, nos fideles ejus famuli libenti animo ad nutum, & voluntatem ejus parati sumus.* Inter hæc capita, quæ Imperatori proposita fuerunt, num. 41. habetur can. 22. cau. 23. qu. 5. qui ita restituendus erit

Can. 22. cau. 23. qu. 5.

erit ex integris Concilii exemplaribus: *Incestuosi, Parricidæ, Homicidæ multi apud nos, heu proh dolor! reperiuntur: sed aliqui ex iis Sacerdotum nolunt admonitionibus aurem accommodare, volentes in pristinis perdurare criminibus, quos oportet per sæcularis potentiæ disciplinam a tam prava consuetudine coerceri, qui per salutifera Sacerdotum monita noluerunt revocari; quorum aliquos jam excommunicavimus. Sed illi hoc parvipendentes in eisdem perdurarunt criminibus. Quamobrem vestra decernat mansuetudo, quid de talibus deinceps agendum sit.* Hic can. integer relatus est ab Ansegiso inter Capitularia Francorum lib. 1. cap. 43. quod sane indicio est, illum fuisse omnino probatum, confirmatumque. Clarius autem in lib. 6. Capitularium cap. 71. & apud Isaaccum Lingonensem tit. 4. cap. 5. legitur: *De incestuosis, & parricidis, ut canonice coerceantur, sicut de illo judicatum est, qui materteræ suæ filiam stupravit, ut conjugium ultra non repetat, & militiæ cingulum derelinquat, & aut Monasterium petat, aut si foris remanere voluerit, tempora pœnitentiæ secundum canones pleniter exsolvat.* Porro Turonensem can. valde perstrictum primus descripsit Burchardus, adimens ea, quæ ad Caroli Imperatoris confirmationem referebantur, veritus, ne Germanos offenderet, apud quos scribebat, si forte quidpiam attingeret, quod quoquo modo ad veterum Francorum Capitularia pertineret. Ex Burchardo mutilatum fragmentum Ivo retulit, & demum ex Ivone Gratianus.

Duobus in locis tanquam ex Turonensi Concilio hæc verba describit Gratianus: *Episcopus non debet Abbatem cogere ad Synodum ire, nisi aliqua rationabilis causa existat*; videlicet in can. 11. dist. 18. & post can. ultimum cau. 18. q. 2. Sequutus est Gratianus Burchardum, & Ivonem, qui eadem laudant ex cap. 11. Concilii Turonensis. In omnibus Conciliis Turonensibus, quæ huc usque edita sunt, hoc fragmentum desideratur, imo in Concilio Turonensi II. anni 567. statuitur, omnes ad Episcoporum Concilia vocatos convenire debere *sine cujuslibet excusatione personæ, & nullius occasione velaminis*. Dicam in hac re candide, quod sentio. Duplicem iste can. interpretationem habet. Primum ita intelligi commode potest, ut Abbas non deberet cogi accedere ad Synodum sine justa caussa, ne a solitudine invitaretur ad Civitates, neve in rebus Ecclesiasticis pertractandis curam gerere teneretur, cujus conditio erat in recessu latere, & orando Monachos instruere, verbo, & exemplo; atque hac ratione non dubitaverim cum disciplina 6. sæculi, & sequentium convenire dictum canonem; etenim tum nihil magis, aut pressius Episcopis indictum est, quam ne Monachos, aut eorum Abbates a solitaria vita revocarent, quemadmodum ex plurimis Gregorii Magni Epistolis luculenter eruitur; imo si hæc vera sunt, suspicor originem ejusdem canonis profectam fuisse ex Capitulari Aquisgranensi Caroli Magni anni 789. in quo hæc leguntur cap. 23. *Monachos vero, qui sunt per singulas Civitates, & Provincias, Episcopis subditos esse, & quietem diligere, & jejuniis esse intentos, & orationibus, & in illis locis observare, in quibus sæculo renunciasse videntur. Nequaquam autem Ecclesiasticis, vel sæcularibus rebus communicare, nec importunitatem inferre, desertis propriis Monasteriis, nisi forte quæsiti fuerint propter caussam necessariam a Civitatis Episcopo.* Postrema hujus canonis verba plurimum consonant cum Gratiani fragmento; quamobrem forte Burchardus ejusdem Aquisgranensis Capitularis sententiam, uti alias præstitit, paucis perstrinxit, ediditque nomine Concilii Turonensis, ut a nomine Capitularium more suo abstineret. Burchardum vero sequuti facile fuerunt Ivo, & Gratianus. Altera canonis interpretatio esse potest, qua asseratur, jam tum Monachos, & præsertim Monachorum Præfectos, sive Abbates fuisse a potestate Episcoporum exemtos ita, ut nec vocati ad Concilia pergere tenerentur; atque in hac specie nemo poterit can. hunc tanquam genuinum agnoscere, nisi qui ignoravit tempora, ex quibus Monachorum privilegia, & exemtiones initium habuerunt, idemque simul ignoraverit undecimo, & duodecimo sæculo plura Monachos ipsos confixisse quasi veterum monumenta, ut tandem Episcoporum potestatem excuterent; verum hæc commodius, & fusius alibi. Tantum hic adferam fragmentum Concilii Aurelianensis I. anni 511. in can. 19. ibi: *Abbates pro humilitate religionis in Episcoporum potestate consistant..... qui semel in anno in loco, uti Episcopus elegerit, accepta vocatione conveniant.*

Can. 11. dist. 18.

CAPUT XLIX.

De Conciliis Moguntinis.

Plura sunt apud Gratianum fragmenta, quæ ipse nomine Concilii Moguntini laudavit. Verum sive Gratianus, sive Gratiano anteriores Collectores Ivo, & Burchardus nomine Concilii Moguntini usi persæpe fuerunt etiam in describendis aliorum Conciliorum canonibus, quemadmodum superius jam animadverti in cap. 47. ubi de Concilio Cabilonensi. In quatuor itaque classes distributa exhibebo Gratiani fragmenta, quæ Moguntino Concilia tribuuntur; illa in primis, quæ ex Concilio Cabilonensi II. exceperat; at de istis hic nihil deinde subjiciam, cum suo loco exposita fuerint; secundo capita Concilii Moguntini anni 813. tertio capita alterius Moguntini Concilii anni 847. demum illa, quæ ex variis auctoribus depromta fuerunt, & Moguntinorum Conciliorum nomine inscripta.

Canones Moguntino Concilio tributi.	*Can.* 8. *dist.* 81. *Can.* 46. *cau.* 16. *qu.* 1. *Can.* 42. *cau.* 16. *qu.* 7. *Can.* 5. *cau.* 20. *qu.* 3.	*potius pertinent ad Concilium Cabilonense II. anni* 813.

Ex Moguntino Concilio anni 813.	*Can.* 2. *dist.* 76. *ex integris Concilii exemplaribus supplendus.* *Can.* 18. *cau.* 13. *qu.* 2. *ex aliis Codicibus emendandus.* *Can.* 37. *cau.* 16. *qu.* 7. *in pluribus Capitularium locis confirmatus.* *Can.* 37. *de cons. dist.* 1. *fere consonat cum vulgatis Concilii exemplaribus.*
Ex Moguntino Concilio anni 847.	*Can.* 30. *cau.* 13. *qu.* 2. *consonat præterea cum Concilio VVormaciensi anni* 868. *Can.* 24. *cau.* 17. *qu.* 4. *varius in diversis exemplaribus.* *Can.* 8. *cau.* 18. *qu.* 2. *ex ipsius Concilii exemplaribus emendandus.*
Adjiciuntur.	*Can.* 7. *cau.* 2. *qu.* 7. *videtur Ecclesiasticæ* 9. *&* 10. *sæculi disciplinæ adversari.* *Can.* 65. *cau.* 11. *qu.* 3. *pertinet ad Concilium Toletanum IV. anni* 633. *Can.* 42. *cau.* 16. *qu.* 1. *pertinet ad Concilium apud Confluentiam anni* 922. *Can.* 7. *cau.* 16. *qu.* 6. *conformis est disciplinæ medii temporis.* *Can.* 6. *cau.* 16. *qu.* 7. *consonat vulgatæ noni & decimi sæculi doctrinæ.* *Can.* 7. *cau.* 16. *qu.* 7. *pertinet ad Capitulare Ludovici Pii anni* 829. *Can.* 5. *cau.* 30. *qu.* 1. *referendus ad Rhabanum in Epist. ad Heribaldum.* *Can.* 20. *cau.* 32. *qu.* 7. *consonat Conciliis Moguntinis anni* 813. *& anni* 847. *Can.* 21. *cau.* 32. *qu.* 7. *pertinet ad Concilium Vermeriense anni* 752. *Can.* 102. *de cons. dist.* 4. *pertinet ad Concilium Parisiense* 6. *anni* 829.

De

De Concilio Moguntino anni 813.

Celebratissimum est inter Concilia Moguntina, ita dicta a Moguntia Civitate Germaniæ, illud, quod celebratum fuit tempore Caroli Magni sub Richolpho Archiepiscopo anno 813. ubi eodem Imperatore Patrocinante sex supra quinquaginta Ecclesiasticæ disciplinæ capita constituta sunt, eidemque, ut confirmarentur, exhibita, quemadmodum dicitur in Epistola synodica ad eundem missa a Patribus ejusdem Concilii, quæ hodie ipsius Concilii actis præfixa est. Num ea omnia a Carolo Magno revera confirmata fuerint, nihil certi adparet. De istis canonibus, qui apud Gratianum referuntur, quoad fieri poterit, investigabimus.

Can. 2. *dist.* 76. Et primum quod attinet ad canonem 2. dist. 76. is habetur in can. 34. ejusdem Concilii his verbis: "Constituimus, „ ut quatuor tempora anni ab omnibus „ cum jejunio observentur, idest in mense Martio hebdomada prima, & feria quarta, & sexta, & Sabbato veniant omnes ad Ecclesiam hora nona „ cum litaniis ad Missarum solemnia. „ Similiter in mense Junio hebdomada „ secunda, feria quarta, & sexta, & „ Sabbato jejunetur usque ad horam nonam, & a carne ab omnibus abstineatur. Similiter in Mense Septembrio „ hebdomada tertia, & in mense Decembrio hebdomada, quæ fuerit plena ante vigiliam Natalis Domini, sicut est in Romana Ecclesia traditum. Ex his emendare, ac supplere juvabit Gratiani fragmentum, paucis, & veluti compendio verborum perstrictum. Cum autem eadem verba relata fuerint a Benedicto Levita inter Capitularia lib. 5. cap. 151. juxta editionem Parisiensem anni 1677. facile conjicere possumus, can. hunc usu fuisse receptum.

Can. 18. *cau.* 13. *qu.* 2. Canon 18. cau. 13. qu. 2. legitur in can. 52. ejusdem Concilii, ubi, si fides est vulgatis Concilii exemplaribus habenda, pro illis verbis *intra Ecclesiam* legitur, *infra Ecclesiam*; quod idem significat, ac prope Ecclesiam, idest in atrio, vel in porticu Ecclesiæ, quemadmodum in more fuisse illis temporibus ex aliis Conciliorum monumentis facile ostendi posset. Qualiscumque vero lectio recipiatur, illud certum est, hunc integrum can. non fuisse probatum generaliter: etenim eodem anno 813. quo Episcopi Regia etiam auctoritate freti plurima constituerant, ad eorum confirmationem celebratum est Capitulare editum in 1. tomo Capitularium Parisiensis editionis anni 1677. pag. mihi 501. ubi numero 20. hæc leguntur: *Ut mortui non sepeliantur in Ecclesia, nisi Episcopi, vel Abbates, vel fideles, & boni Presbyteri.* Nullus itaque ibi sermo est de fidelibus Laicis, imo nec de Clericis, aut Ministris Presbytero inferioribus, quos omnes extra Ecclesiam, non in Ecclesia, tumulari licebat. Fateor tamen deinde, cum Collectores canonum Moguntinum can. retulerint, & Capitulare non amplius attenderint, facile receptum fuisse, ut, præter Abbates, & Presbyteros, etiam fideles Laici in Ecclesiis sepelirentur, præsertim vero post Decretum Gratiani, cujus capita sæculo 12. tanquam fons & exemplar disciplinæ optimæ, ac probatissimæ observabantur.

Can. 37. *cau.* 16. *qu.* 7. Canon 37. cau. 16. qu. 7. habetur eisdem omnino verbis in can. 29. Concilii ejusdem Moguntini: & quidem Imperatoris auctoritate accedente confirmatus est; etenim in superius memorato Capitulari anni 813. ita legitur: *Ut Laici Presbyteros non ejiciant de Ecclesiis, nec alios mittere præsumant.* Similis quoque sententia relata est ab Ansegiso in lib. 1. Capitularium cap. 84. his verbis: *Statutum est, ut sine auctoritate, vel consensu Episcoporum Presbyteri in quibuslibet Ecclesiis nec constituantur, nec expellantur. Et si Laici Clericos probabilis vitæ, & doctrina Episcopis consecrandos, suisque in Ecclesiis constituendos obtulerint, nulla qualibet occasione eos rejiciant.* Et rursum relata sunt apud Benedictum Levitam in lib. 5. cap. 87. cum quo etiam conferri posset caput 98. cum aliis similibus permultis.

Can. 37. *de cons. dist.* 1. Canon 37. de cons. dist. 1. legitur in can. 51. Concilii Moguntini his verbis: *Deinceps vero corpora Sanctorum de loco ad locum nullus præsumat transferre sine consilio Principis, vel Episcoporum, & Sanctæ Synodi licentia.* Opportunum sane decretum, quo obviam iri debebat popularibus animorum motibus in translationibus Sanctorum Corporum celebrandis; etsi enim ex pietate illæ ut plurimum fieri soleant, aliquando tamen seditionibus, ac jurgiis occasionem præbent, ut propterea nonnisi gravissimo seniorum consilio fieri queant. Utrum vero ille canon expresse fuerit Imperiali lege probatus, non satis constat, nisi for-

se nomine optimi cujusque in pago, vel Civitate degentis, quam Presbyterum, cui animarum cura commissa fuerit, vel etiam dici posset, Burchardum legisse in Capitulis Hincmari Rhemensis editis anno 857. nu. 1. pertinere ad unumquemque Sacerdotem in sua Parochia, ut, si quispiam fidelis publicum aliquod, & capitale crimen admiserit, adeat ille statim criminis reum, eundemque ad pœnitentiam invitet coram Decano, & Compresbyteris suis agendam, deinde quidquid actum fuerit, Episcopo renunciet, quod Burchardus nomine accusationis, & testimonii ferendi significare potuit; ideo autem Moguntini Concilii nomine retulit, quod a Capitularium nominibus abstinendo in sua Collectione decrevisset.

Can. 65. cau. 11. qu. 3. Verba can. 65. cau. 11. qu. 3. duobus in locis habentur in Collectione Ivonis, & primum in parte 5. cap. 367., deinde in parte 6. cap. 237., priore tamen in capite laudatur nomine Concilii Toletani, & in posteriore nomine Concilii Moguntini. Verior est prior inscriptio; non enim illa in ullo ex Conciliis Moguntinis leguntur, sed potius in Concilio Toletano IV. anni 633. can. 28., ubi tamen observanda est aliquorum Codicum varietas, ubi enim aliqui, & Gratianus legunt: *in secunda Synodo*, legunt alii, *in sancta Synodo*. Hujus porro fragmenta sententia consonat cum vetustissima disciplina, juxta quam a sententiis Episcoporum, aut Metropolitarum ad judicium Synodi Provincialis provocabatur. Quod autem ibi statuitur, ut qui depositi sunt, dum restituuntur ad pristinum gradum, sacra Symbola de manu Episcopi recipiant, eo minime pertinet, ut nova indigeant ordinatione, sed ut novis ceremoniis significetur eorundem restitutio, eodem modo, quo in depositione, sive degradatione solemni Clericorum Symbola ab eisdem Episcopali imperio auferuntur, non ut Sacer ordo deleatur in anima, qui perpetuo manet, sed ceremoniali quadam formula, qua significatur, Clericum depositum ordinis sui officio fungi amplius non posse.

Can. 42. cau. 16. qu. 1. Can. 42. cau. 16. qu. 1. falso a Gratiano laudatur nomine Concilii Moguntini, imo & ipse Gratianus hoc Concilii Moguntini nomen non satis fidenter adscripsisse videntur, cum in fine quæstionis 1. causa 13, eadem verba relaturus scribat, se *ex quodam Concilio* depromsisse. Est hic can. 8. Concilii apud Confluentiam celebrati anno 922., ubi eadem omnino verba leguntur. Est autem locus *Confluentes* ad Rhenum, qui limes est Occidentalium, & Orientalium Francorum. Celebratum fuit Concilium illud a pluribus Episcopis, præsentibus Carolo Franciæ, & Henrico Germaniæ Regibus, atque inter Episcopos plures subscripsit Herigerius Moguntinus Archiepiscopus, quod forte occasionem præbuit Collectoribus, ut canonem hunc Concilio Moguntino tribuerent. Et quidem quod in hoc canone constitutum est, maxime convenit disciplinæ Ecclesiasticæ sæculi noni, aut decimi, quo scilicet tempore Laici quamplures facultates Ecclesiasticas, & decimas diripiebant, præsertim qui Donatores illarum fuerant, autumantes licite se posse repetere, quod jam juri Ecclesiastico addixerant. Huic rei simile argumentum habemus in Capitularibus Lotharii Imperatoris apud Olonam, relatis in tom. 2. Capitularium Francorum editionis Parisiensis anni 1677. pag. 322., ubi cap. 17. hæc leguntur: *Volumus, ut res, quæ a liberis personis locis Deo dicatis conferuntur, liceat sibi usumfructum, & ordinationem earundem rerum, si aliter sibi placuerit, reservare. Si aliter eas non ordinaverit, ita maneant, sicut prius datæ fuerint.*

Can. 7. cau. 16. qu. 6. Non dubito, sententiam can. 7. cau. 16. qu. 6. ad aliquod Moguntinum Concilium pertinere ex iis, quæ superius cum viris eruditissimis deperdita fuisse animadvertimus. Ceterum quod ibi dicitur, conforme omnino est disciplinæ Ecclesiasticæ mediæ ætatis, ab eo scilicet tempore, quo Monasteria plurima in Occidente haberi cœperunt, usque ad tempora exemtionum, & privilegiorum Monasticorum. Tria ibidem definita colligimus. Primum, ut si Abbas peccaverit, ab Episcopo corrigeretur. Alterum, ne ea occasione bona, & possessiones Monasterii sibi Episcopus vindicaret; Tertium, ut Abbatem delinquentem Episcopus in aliud Monasterium amandaret sub potestate alterius Abbatis constituendum. Omnes hujusmodi sententias legimus, & quidem integras in Conciliis mediæ ætatis. Quod spectat primam, est in Concilio Aurelianensi I. anni 511. can. 19. his verbis expressus: *Abbates pro humilitate religionis in Episcoporum potestate consistant, & siquid extra regulam fecerint, corri-*

gan-

gantur. Ad secundam pertinet can. 51. Concilii Toletani IV. anni 633., ubi concessa quidem Episcopis est facultas animadvertendi in Abbates delinquentes, minime vero usurpandi Monasterii bona, cum jam bona Monachorum delinquentium addici ipsi Monasterio debere jam statuisset idem Concilium Aurelianense dicto can. 19. Videatur can. 1. cau. 18. qu. 2. Quod demum Abbas delinquens de Monasterio removeatur, & alteri Abbati in Monasterio subdatur, colligitur ex disciplina Concilii Suessionensis II. anni 853. can. 5., ubi narratur plures Abbates jussu Rothadi Suessionum Episcopi *depositos esse, & separatim in Monasteria sui ordinis longe distantia relegatos*.

Can. 6. cau. 16. qu. 7.

Can. 6. cau. 16. qu. 7. fusius apud Ivonem recensetur in parte 3. cap. 199., falso tamen ex Concilio Moguntino. Siquis autem integrum fragmentum apud Ivonem legerit, facile liquebit, idem caput non alicujus Concilii esse, sed potius privati cujusdam Interpretis, qui decimarum jura, & onera ex variis veteris legis capitibus, & symbolis illustrare voluerit. Ceterum ideo Moguntini Concilii nomine laudari potuit, quia Moguntina ipsa Concilia quamplura eandem decimarum materiem prosequuta sunt, quemadmodum constat ex Gratianeo can. 2. cau. 16. qu. 2., qui legitur tum in can. 38. Concilii Moguntini anni 813., tum in can. 10. Concilii Moguntini anno 847., tum demum in Concilio Moguntino anni 888. cap. 17. (de hoc canone disseram, ubi de Urbano II., cui Pontifici in editionibus Gratianeis ob Palearum adjectionem tributus fuisse videtur). Illud certissimum est, sæculo 8., & 9. Viros Ecclesiasticos pressius hanc decimarum materiem pertractasse; cum enim illarum jura ex avaritia Laicorum quorundam ab Ecclesiis raperentur, cogebantur nonnulli decimarum onus & ab antiquissimo Dei judicio auspicari, eandem rem variis symbolis, & mysticis figuris exornantes. Referam ad hanc rem unum caput 14. Concilii Forojuliensis anni 791. his verbis expressum: *De decimis, vel primitiis, salvi scilicet allegoricarum rerum mysticis Sacramentis nihil melius puto docere, quam quod scriptum est in Malachia Propheta, dicente Domino; Inferte omnem decimam in horreum meum* &c. Itaque decimarum præceptum variis veteris testamenti figuris exornatum proponebatur; illud inter cetera adferri solebat, decimas exsolvi debere in memoriam decem plagarum, post quas Deus populum Israelis ab Judæorum tyrannide liberavit; Illuc referebant, quod dicitur in cap. 14. Geneseos, Abrahamum a victoria redeuntem opimorum spoliorum decimas, quasi munus Melchizedeco obtulisse; item quod dicitur in cap. 28. de Jacobo in Mesopotamiam abeunte, qui Deo se decimas præstiturum spopondit, si redeunti ad patrem res prospere omnino, feliciterque cessisset. His sane consonat dictus canon 6. cau. 16. qu. 7.

Can. 7. cau. 16. qu. 7.

Can. 7. cau. 16. qu. 7. laudandus potius erat nomine Capitularium Francorum; legitur enim in Capitulari VVormaciensi Ludovici Pii anni 829. num. 7. his verbis: *De decimis, quæ dare populus non vult, nisi quolibet modo ab eo redimantur, ab Episcopis prohibendum est, ne fiat. Et si quis contemtor fuerit inventus, & nec Episcopum, nec Comitem audire velit, si noster homo fuerit, ad præsentiam nostram venire compellatur, ceteri vero distringantur, ut vel inviti Ecclesiæ restituant, quæ voluntarie dare neglexerunt*. Hæc eadem relata sunt in librum 5. Capitularium cap. 101., item in additionem 4. cap. 101., & 167., nec non inter leges Longobardorum ex lege Ludovici in lib. 3. tit. 3. de decimis cap. 8., Burchardum vero primum fuisse, qui pro Capitularium nomine voluerit potius inscribere nomen Concilii Moguntini, vel alterius cujuslibet nemo miratur, qui a Capitularibus Francicis memorandis sibi proposuerat abstinendum.

Can. 5. cau. 30. qu. 1.

Can. 5. cau. 30. qu. 1. laudatur *ex Concilio Moguntinensi in claustro Basilicæ S. Albani*. Istud sane est illud Concilium, quod superius celebratum diximus anno 813. Verum sive verba ipsa Gratianei fragmenti consideraverimus, quæ responsionem interroganti factam exhibent, sive can. 55. dicti Concilii Moguntini, facile constabit, hanc ipsam Gratiani sententiam non integram Concilio eidem tribui posse. Verba Moguntini Concilii in can. 55. relata inter Capitularia Francorum lib. 5. cap. 167., & apud Reginonem lib. 2. cap. 196. hæc sunt: *Nullus igitur proprium filium, vel filiam de fonte baptismatis suscipiat, nec filiolam, nec commatrem ducat uxorem, nec illam, cujus filium, vel filiam ad confirmationem tenuerit, ubi*

ubi autem factum fuerit, separentur. Hæc quidem consonant cum fragmento Gratiani, cujus tamen integrum exemplar quærendum est apud Rhabanum in Epistola ad Heribaldum, qui in cap. 20. Heribaldo Alcedronensi Episcopo de diversis quæstionibus interroganti inter cetera ita respondet: *De eo vero, quod interrogasti, si ille, qui filiolam suam, quam de sacro fonte baptismatis suscepit, & de eo, qui concubuit cum commatre sua spiritali, & de illo, qui filium suum baptizavit, & cujus uxor eum de fonte suscepit, si postea in tali copulatione permanere possent, omnino illicitum esse judicamus. Nam in Concilio Muguntiensi cap. 55. de talibus scriptum est: Nullus proprium filium, aut filiam a fonte baptismatis suscipiat, nec filiolam, nec commatrem suam suscipiat uxorem, nec illam, cujus filium ad confirmationem duxerit. Ubi autem factum fuerit, separentur.* Hæc itaque sunt, quæ Rhabanus Moguntinus Archiepiscopus ex Moguntino Concilio respondebat. Burchardus, ceterique Collectores privato auctori caput inscribere detrectarunt, sed quoniam & de Moguntino Archiepiscopo agebatur, & de eo, qui Moguntini Concilii canonem referebat, fragmentum ipsum Moguntino Concilio tribuerunt, &, quod pejus est, prope finem aliis omnino verbis, & sententiis contra fidem Collectore dignam involverunt.

Can. 20. cau. 32. qu. 7. Post nuper memorata verba Rhabani Moguntini Archiepiscopi ad Heribaldum ita sequitur in eadem Epistola: Item in Synodo Moguntiensi cap. 56. *Si quisquam viduam uxorem duxerit; & postea cum filiastra sua fornicatus fuerit, seu duabus sororibus nupserit, aut siqua duobus fratribus nupserit, seu cum patre & filio, tales copulationes anathematizari, & disjungi præcipimus, nec unquam amplius conjugio copulari, sed sub magna districtione fieri.* Hæc referenda sunt ad canonem ultimum Concilii Moguntini anni 813., ubi eadem omnino leguntur, consonantque cum cap. 168. lib. 5. Capitularium Regum Francorum. Paullo aliter quidem, sed admodum similis sententia legitur in Concilio Moguntino anni 487. can. 29. his verbis: *Siquis viduam uxorem duxerit, & postea cum filiastra sua fornicatus fuerit, seu duobus sororibus nupserit, aut siqua duobus fratribus nupserit, seu cum patre, item siquis relictum fratris, quæ pæne prius soror extiterat, carnali conjunctione violaverit, siquis neptem in conjugium acceperit, siquis novercam, aut nurum suam duxerit; siquis consobrina sua impudice se sociaverit, vel relicta, sive filia avunculi, aut patris filia, vel privigna sua concubitu pollutus, vel hujusmodi conjunctionis attactu maculatus fuerit, eos disjungi, & ulterius nunquam conjugio copulari, sed sub magna districtione fieri volumus.* Ex utroque duorum Moguntinorum Conciliorum canone conditus est, & elucubratus apud Gratianum can. 20. cau. 32. q. 7., qui propterea recte nomine Moguntini Concilii laudatus est, quemque ideo ex dictis emendare juvabit.

Can. 21. cau. 32. q. 7. Quasi ex eodem Moguntino Concilio subjicitur apud Gratianum can. 21. cau. 32. qu. 7. Immemor autem videtur Gratianus, se jam eadem verba retulisse nomine Concilii Aurelianensis in can. 30. cau. 27. qu. 2. Forte quispiam ex Collectoribus fragmenta hujusmodi referens ex Epistola Rhabani Moguntini Archiepiscopi, in qua multa similia habentur, Moguntino Concilio se posse adscribere existimavit; nam in dicto capite 20. Epistolæ Rhabani ad Heribaldum hæc præterea habentur: *Item in Synodo Moguntinensi de incestis conjugiis scriptum est: Siquis fornicatus fuerit cum duabus sororibus, vel cum noverca sua, vel cum sorore sua . . . nunquam conjugio copuletur.* Hæ itaque cum plurimum adfinitatis habeant cum Gratiani verbis in dicto can. 21., & revera Concilii Moguntini fuerint teste Rhabano Moguntino Archiepiscopo, occasionem præbuerunt Collectoribus, ut illa ipsa verba nomine Moguntini Concilii referrent. Ceterum habentur illa eadem in Concilio Vermeriensi anni 752. can. 12., ubi ita legitur: *Qui dormierit cum duabus sororibus, & una ex illis antea uxor fuerit, nullam ex illis habeat, nec illa adultera soror, nec ille vir, qui cum illa adulteravit, illos unquam accipiant.* Qui primus hunc canonem paullo aliter, retenta tamen sententia, expressit, fuit Regino in lib. 2. de Ecclesiast. discipl. cap. 215. ibi: *Qui dormierit cum duabus sororibus, & una ex illis antea uxor fuerit, nullam ex ipsis habeat, nec ipsi adulteri unquam conjugio copulentur.* Reginonis editionem sequuti sunt Collectores recentiores, & inter ipsos Gratianus.

Can. 102. de cons. dist. 4. Sententiam can. 102. de cons. dist. 4. alio

alio in loco Theodoro Cantuariensi Archiepiscopo vindicabo. Sed quoniam Ivo, Burchardus, & Gratianus constantissime illam tribuunt Moguntino Concilio, curandum arbitror, ut quoquo modo Concilio Moguntino tribui potuisse conjiciam. Anno 829. Imperator Ludovicus Pius quatuor Episcoporum Concilia celebrari mandavit, primum Moguntiæ, alterum Parisiis, tertium Lugduni, postremum Tolosæ, quibus peractis voluit, ut Episcopi omnes, qui in quatuor ista Concilia ex diversis Provinciis jam convenerant, rursum convenirent in Parisiensem, una simul confirmaturi, quod sejuncti constituissent. Hinc celebratum est Concilium illud, quod Parisiense sextum appellant, in quo plura Capitula edita sunt in tres libros divisa, quæ sane a Collectoribus tribui pro lubito potuerunt Moguntino Concilio, quemadmodum & Parisiensi, vel Lugdunensi, vel Tolosano, cum canones Parisiensis Concilii iidem essent cum Canonibus Moguntinis, Lugdunensibus, & Tolosanis. Itaque in lib. 1. can. 7. Concilii Parisiensis hæc leguntur: *A quibusdam, quamvis fides Christi inhianter expetatur, aliter tamen agitur, quam divina auctoritas testetur . . . . quia illi in sua sponsione aliquos de sacrosancto Fonte suscipiunt, nec fidei, nec baptismatis Sacramento sunt instructi, & idcirco eos, quos suscipiunt, & secundum sanctorum Patrum documenta docere debuerant, erudire nequeunt. Quod ad negligentiam Sacerdotum, nec non & auditorum pertinere dubium non est . . In hoc quippe facto, de quo agitur, quantum a Religione Christiana digressum sit, ignorari fas non est.* Deinde in cap. 54. ejusdem Concilii hæc statuuntur: *Quod hi, qui fidem Christi expetunt, & provecta ætatis existunt, priusquam ad baptismum accedant, instruendi sint & fidei, & baptismatis Sacramento, nec non & illi, qui alios de sacro fonte suscipiunt, quique ad percipiendum S. Spiritus donum coram Pontificibus pro aliis Patroni existunt, intelligere debeant, & vim tanti Sacramenti, & quid pro aliis spoponderint jam in præcedentibus Capitulis dictum est. Illos tamen in hoc Capitulo specialiter ab his officiis removendos judicamus, qui propter reatum suum publica sunt pœnitentia mulctati; videlicet ut nec alios de Sacri Fontis baptismate suscipiant, nec etiam ad percipiendum S. Spiritus donum aliorum Patroni coram Pontificibus existant, donec per dignam Pœnitentiæ satisfactionem reconciliationem mereantur.* Caput istud inter Capitularia Francorum relatum est lib. 6. cap. 182.; Mihi autem verosimile videtur, recentiores Collectores, qui Gratiano auctores extiterunt, voluisse ejusdem capitis sententiam perstringere in dicto can. 102., cujus definitionis ratio optima est, cum susceptores, qui pro baptizandis, aut confirmandis apud Ecclesiam quodammodo fidejubent, pollicenturque se operam daturos, ut baptizati, confirmatique in fide recta perseverent, ipsi præcipue firmi omnino in fide esse debeant. Non omitto etiam hoc in loco can. 47. Concilii Moguntini anni 813., quippe & in eo jam agnoscitur dicti Parisiensis Concilii ratio, ibi: *Deinde præcipimus, ut unusquisque Compater, vel proximi spiritales Filios suos Catholice instruant.* Sed hæc verosimilia sunt. Clarius ejusdem fragmenti auctorem indicabo, cum de Theodori Cantuariensis capitibus agendum erit.

CAPUT L.

De Concilio Meldensi.

Persequor Gallicanorum Episcoporum Concilia, quæ nono Ecclesiæ sæculo numero plura celebrata sunt, curantibus præ ceteris piissimis Francorum Regibus, qui res Ecclesiasticas fovebant plurimum, ac promovebant. Est ex illis Concilium Meldense, cujus hæc sunt capita apud Gratianum.

Can. 3. cau. 1. qu. 2. confirmatus in Capitulari Caroli Calvi.
Can. 17. cau. 1. qu. 7. ab initio non omnino probatus.
Can. 5. cau. 6. qu. 1. pertinet ad Capitulare Karlomanni anni 882.

Can.

Can. 32. cau. 7. qu. 1. ex integris Concilii exemplaribus emendandus.
Can. 41. cau. 11. qu. 3. confirmatus in Capitulari Caroli Calvi.
Can. 6. cau. 23. qu. 8. confirmatus in Capitulari Caroli Calvi.
Can. 1. cau. 28. qu. 2. est potius Concilii Triburiensis anni 895.
Can. 10. cau. 36. qu. 2. non confirmatus in Capitulari Caroli Calvi.
Can. 18. de cons. dist. 1. pertinet potius ad Capitularia Francorum.
Can. 7. de cons. dist. 5. pertinet potius ad Concilium Parisiense 6.

PRope medium noni sæculi conquerebantur Episcopi Gallicani, quod Ecclesiastica bona a Laicis usurpata detinerentur, atque eorum eo difficilior recuperatio videbatur, quo potentiores erant illi, qui possessionem habebant. Videbatur opus esse solemni Concilio, quod primum annuente Carolo Calvo Francorum Rege celebratum est anno 745. apud Meldam vulgo *Meaux*, quo convenerunt una cum suis suffraganeis numero pluribus tres Archiepiscopi, VVenilus Senonensis, Hincmarus Rhemensis, & Rodulphus Bituricensis, & quidem ibi in primis renovata sunt quamplura capita in præcedentibus Galliæ Conciliis edita, quæ scilicet propter temporum inopportunitatem exequutioni demandari eo usque non potuerant; verum ob nonnulla locorum, & rerum adjuncta nondum perfecto negotio dissoluta Synodus est, & demum sequente anno 846. rursum Episcopis concessum fuit convenire in Parisiensem Urbem, ubi plurima capita constituta fuerunt numero 80., omnia propemodum eo pertinentia, ut res, & bona Ecclesiarum Viris Ecclesiasticis de manibus Laicorum ereptæ restituerentur; sed parum felici exitu; Etenim nonnulli Proceres Regni, quibus ingens ex rebus Ecclesiasticis conflatum Patrimonium jamdiu fuerat, canonum exequutionem ut impedirent, totis viribus contenderunt, præsertim opem, & subsidium Principis implorantes, qui, ne gravissimis contentionibus Reipublicæ perniciosis occasio præberetur, optimum duxit, non omnia Concilii Meldensis, sive Parisiensis decreta exequutioni demandari, nonnullis tantummodo probatis, ac confirmatis. Hinc in editione Capitularium Parisiensi anni 1677. tom. 2. tit. 7. habetur Capitulare Caroli Calvi in Villa Sparnaco celebratum, ubi proponitur, relata fuisse in solemnibus Comitiis capitula illa, quæ Episcopi Gallicani quamplures in diversis Conciliis anni 846. ediderant. „ Oblata sunt eidem „ Principi, sicut ipse jusserat, collecta „ ad relegendum in Sparnaco Villa „ Rhemensis Ecclesiæ. Et quia factio„ ne quorundam motus est animus ipsius „ Regis contra Episcopos, diffidentibus „ Primoribus Regni sui ab eorundem „ Episcoporum ammonitione, & remo„ tis ab eodem Concilio Episcopis, ex „ omnibus illis capitulis hæc tantum „ observanda, & complacenda sibi col„ legerunt, & Episcopis scripto tradi„ derunt, dicentes non amplius de eo„ rum capitulis acceptasse, quam ista, „ & ista se velle cum Principe obser„ vare. " Itaque non indiscriminatim ab initio recepti fuerunt singuli Meldenses canones, sed perpauci, ii scilicet, quos Carolus Calvus in suo Capitulari comprehendit, ac confirmavit, quod operæ pretium erit observare Gratianea fragmenta expositiuro, ut confirmata capitula a non confirmatis secernantur. Non tamen inficias iverim non multo post, aut omnes omnino, aut fere omnes Meldenses canones usu fuisse receptos, vel quod eo collinearet Episcoporum ferme omnium anxia sollicitudo, non patientium Bona Ecclesiastica apud Laicos diutius remanere, vel quod Collectores canonum indiscriminatim canones omnes Meldenses postea in suos Codices retulerint, & tanquam regulas communiter servandas omnibus proposuerint.

Can. 3. cau. 1. qu. 7.

In cap. 43. hujus Concilii Meldensis habetur can. 3. cau. 1. qu. 7., cujus priora verba ita legenda sunt ex integris Concilii exemplaribus: *Cavendum est, & summopere præcavendum, ac per virtutem Christi Sanguinis interdicendum &c.* Pro illis verbis: *atque consensoribus*, legunt aliqui: *atque censoribus*; sed minus apte, ut arbitror; etenim *consensorum* nomen optime accipitur pro Episcopis illis, qui simul Coepiscopos ordinant, & Consensores dicuntur, vel quia una cum Episcopo ordinante consentiant, vel quia una in ordinatione consideant, quam interpretationem exigere videntur posteriora illa verba: *Consensoribus, seu ordinatoribus.*

bus. Demum pro illis postremis verbis: *aut per submissam personam*, legunt alii: *aut per emissam personam*; Quæcumque autem lectio in hac parte recipiatur, parum, aut nihil interesse videtur. Porro hic canon ex illis est, qui a Carolo Calvo in solemnibus Comitiis receptus est, ac confirmatus, uti constat ex memorato Capitulari numero 43.

Can. 17. cau. 1. qu. 7.

Canon 17. cau. 1. qu. 7. habetur in canone 64. ejusdem Concilii his verbis: „ Raptores Virginum, & viduarum, „ qui etiam postea voluntate parentum eas „ quasi desponsantes sub dotalitii nomi- „ ne in conjugium duxerunt, publicæ „ pœnitentiæ subigantur, & post pu- „ blicam pœnitentiam, prout prævide- „ rit Episcopus, peractam, ne in pejus „ corruant, iterum convenientes, de „ cetero eleemosynis, & ceteris quibus- „ que religiosæ, & salvificæ conversa- „ tionis actionibus inservire procurent, „ usquequo ab opere conjugali ex con- „ sensu se valeant abstinere. Filii vero „ ex hujusmodi vituperabili conjunctio- „ ne ante conjugium etiam minus lau- „ dabile procreati ad Ecclesiasticam di- „ gnitatem nullo modo provehantur; „ nec de tali conjugio generati Ecclesia- „ sticis ordinibus applicentur, nisi for- „ te eos, aut maxima Ecclesiæ utilitas, „ vel necessitas postulet, vel evidens me- „ ritorum prærogativa commendet". Duo in hoc integro canone continentur. Primum ad raptorum pœnitentiam pertinet, alterum ad filios eorundem. Illud quidem confirmatum fuit a Carolo Calvo in memorato Capitulari num. 67. his verbis: " Qui sanctimoniales Virgines, „ vel Viduas rapiunt, & progressu et- „ iam criminis in conjugium sumunt, „ publicæ pœnitentiæ juxta modum, „ quem præviderit Episcopus, subigan- „ tur; ipsæ vero locis congruis pœni- „ tentiæ retrudantur, & ad habitum „ religionis redire cogantur. Uterque „ autem sine ulla spe uxoriæ copulatio- „ nis perenniter maneat. Si autem, quod „ absit, conjugia iterare præsumserint, „ acriori subdantur vindictæ, & am- „ plius propellantur. Quod si forte obe- „ dire monitis salutaribus non voluerint, „ anathematizentur". De filiis vero ex eo improbato conjugio progenitis ne verbum quidem habetur. Usu tamen & in hac parte receptus fuisse videtur hic canon, postquam Regino illum laudare integrum cœperit in lib. 1. cap. 415. & 416. & in lib. 2. cap. 159. quem deinde sequi non dubitarunt posteriores canonum Collectores.

Can. 5. cau. 6. qu. 3.

Canon 5. cau. 6. qu. 3. non est Concilii Meldensis, sed potius pertinet ad Capitulare Karlomanni anni 882. apud Vernis Palatium editum cap. 6. Errati causa hæc fuit. Gratianus fragmentum descripsit ex Ivone, Ivo ex Burchardo, qui primus Concilii Meldensis nomen inscripsit. Forte enim Burchardus id præstitit ex industria, ut a referendis Francorum Capitularibus abstineret, quod, uti sæpe diximus, maxime animadvertit idem Collector. Forte autem id præstitit ex quadam oscitantià, cum fragmenta non ex integris Conciliorum exemplaribus describeret, sed ut plurimum ex antiquioribus fragmentorum collectionibus, præsertim vero ex Codice Reginonis. Porro Regino hoc idem, de quo agimus, fragmentum laudaverat in lib. 2. cap. 290. cum hac Epigraphe: *ex eodem*, quæ significabat referendum esse caput ad Capitulare Karlomanni, ex quo exceperat caput præcedens, scilicet 289. Verum in capite 289. nulla alia erat inscriptio, quam hæc: *unde supra*, quam referebat Burchardus ad nonnulla præcedentia capita, videlicet cap. 282. 283. 284. & 285. quæ ex Francorum Capitularibus depromta fuerant. Burchardus id non animadvertit; sed putavit illa: *unde supra* pertinere ad inscriptionem canonum immediate præcedentium, sive 287. & 288. quæ referebantur nomine Concilii Meldensis, proindeque non dubitavit, & dictum canonem 290. Concilio eidem Meldensi inscribere. Sic restituta inscriptione, exigendus erit ad fidem integrorum exemplarium Gratianeus idem canon, cujus verba aliquantisper depravata fuerunt, atque ita legendum: " De illis autem, qui infra „ Parochiam beneficia, & alodum (*alo-* „ *dum dicebatur, quod avitum, aut pa-* „ *ternum erat, liberum ab omni nexu*) „ non habent, & alterius Episcopi Pa- „ rochiani sunt, & dum ad curtem per- „ gunt, aut de loco ad locum iter fa- „ ciunt, rapinas, & deprædationes in- „ fra Parochiam faciunt, placuit nobis, „ ut si ita prope Episcopum, ut ei de- „ prædatio illorum nota fieri possit, an- „ tequam Parochiam ejus exeant, mit- „ tat strenuum, & prudentem Presby- „ terum, qui sua vice rationabiliter il- „ los ad emendationem vocet. In quo „ superior modus compositionis, & e- „ men-

„ mendationis servabitur, si vocati ve-
„ nire noluerint. Si vero vocationem,
„ atque admonitionem Episcopi superbe
„ contemserint, simili sententia excom-
„ municationis feriantur, qua & illi,
„ qui infra Parochiam res, aut benefi-
„ cia habent, & insuper excommuni-
„ centur, ne extra Parochiam exeant,
„ antequam superius statuta adimpleant.
„ Quorum excommunicatio seniori illo-
„ rum, & proprio eorum Episcopo si-
„ gnificanda est, ne eos recipiant, an-
„ tequam illuc redeant, ubi rapinam fe-
„ cerunt, ibique pleniter emendentur".

Can. 32. cau. 7. qu. 1. Can. 32. cau. 7. qu. 1. legitur in canone 30. Concilii Meldensis; verum in posterioribus verbis Gratiani canonis sententia depravata videtur; etenim post illa verba *canonica ergo definitio conservetur*, nihil aliud sequitur in integris Concilii exemplaribus; proindeque verba illa Gratiani: *hoc est, ut utraque careat*, adjecta sunt recentioris cujuspiam manu, qui explicare voluerit canonicam illam definitionem, ad quam Meldensis constitutio referebatur. Minus recte tamen; etenim nomine canonicæ constitutionis illa potius intelligenda videtur, quam ediderunt Nicæni I. Concilii Patres in can. 23. cau. 7. q. 1. ubi cautum legimus, non ut Episcopus in proposita specie utraque Ecclesia careat, sed potius, ut ad primam, quam sponte deseruit, Ecclesiam revertatur. Canon iste confirmatus videtur a Carolo Calvo in memorato Capitulari cap. 47.

Can. 41. cau. 11. qu. 3. Can. 41. cau. 11. qu. 3. habetur in eodem Meldensi Concilio can. 56. juxta emendationem Romanorum Correctorum. Probatus autem fuit a Carolo Calvo in suo Capitulari superius memorato numero 56. Notanda in hoc capite est distinctio inter privationem communionis Ecclesiasticæ, & anathema. Etenim hoc in loco privare Ecclesiastica communione non idem significat, quod removere ab omnium fidelium cœtu, sed alicujus superioris gradus Ecclesiasticæ communionis participem, in aliam Ecclesiasticæ communionis speciem, sive in inferiorem gradum dejicere, quemadmodum si Presbyter a Presbyteri gradu deponatur, Diaconorum tantum muneribus illi concessis, aut eo ad laicam solummodo communionem admisso.

Can. 6. cau. 23. qu. 8. Can. 6. cau. 23. qu. 8. legitur in can. 37. Concilii Meldensis, eisdemque verbis confirmatus in dicto Capitulari Caroli Calvi num. 37. si tamen pro illis verbis: *arma militaria non sumant*, legamus: *arma non sumant*.

Can. 1. cau. 28. qu. 2. Can. 1. cau. 28. qu. 2. minime legitur in Concilio Meldensi: Potius autem pertinet ad Concilium Triburiense anni 895. can. 39. ubi similia ferme leguntur ibi: *Synodus Romana ait, quod non dimittenda sit uxor post Baptismum, quæ habita est & post Baptismum; in Baptismo solvuntur crimina, non tamen legitima conjugia*. Qualis fuerit apud veteres hujusmodi disputatio, & quid Romanis placuerit, commodius dicam ad interpretationem canonum 1. 2. 3. & 4. dist. 26.

Can. 10. cau. 36. qu. 2. Can. 10. cau. 36. qu. 2. habetur eisdem verbis in can. 65. Concilii Meldensis, dummodo principio ita legerimus: *Hi autem necdum eas, quas rapuerant &c.* Cujus canonis sententiam, & Patrum Meldensium mentem recte assequutus est Gratianus, dum illum ita expendit, ut permitteretur conjugium non quidem inter raptorem, & raptam ex indulgentia, sed inter raptorem, & aliam quancumque post raptæ mortem, vel e converso. Videtur autem Gratianus idem parvipendisse ejusdem canonis auctoritatem, dum potius subdendum existimavit canonem Aquisgranensis Concilii in can. 11. quem supra considerare juvabit, ad quem plura ad hanc rem tradidi. Non est in hac parte, cur Gratianum quis reprehendat; etenim canon Meldensis tum demum auctoritatem habere debet, ut ibi dicitur: *quando in omnium aures hæc fuerit constitutio promulgata*. At hujusmodi promulgatio sequuta non est, cum in Capitulari Caroli Calvi non fuerit confirmatus. Tantum hæc dicuntur num. 67. " Qui san-
„ ctimoniales virgines, vel viduas ra-
„ piunt, & progressu etiam criminis in
„ conjugium sumunt, publicæ pœniten-
„ tiæ juxta modum, quem præviderit
„ Episcopus, subigantur, ipsæ vero lo-
„ cis congruis pœnitentiæ retrudantur,
„ & ad habitum Religionis redire co-
„ gantur. Uterque autem sine ulla spe
„ uxoriæ copulationis perenniter ma-
„ neant. Si autem, quod absit, conju-
„ gia iterare præsumserint, acriori sub-
„ dantur vindictæ, & amplius propel-
„ lantur. Qui si forte obedire monitis
„ salutaribus non voluerint, anathema-
„ tizentur". Et in cap. 68. " De his,
„ qui sponsas alienas rapiunt, vel con-
„ sensu Parentum accipiunt, antiqua,
„ & Synodalis sententia observetur (*Ar-
„ bitror hæc referri ad canonem 4. can-*

„ *sa*

„ *sa* 36. *q.* 2. *de quo jam egimus suo in* „ *loco*). Quod & si forte in Ecclesia „ eventus talis reperiri dignoscitur, ut „ pro salutis, & Religionis competentia humanius quiddam debeant tractare Pontifices, sicut canonica, ut eisdem verbis utamur, docet auctoritas, „ quia prior quidem, inquiens, definitio durius, posterior autem quiddam „ tractavit humanius, nullo modo ut „ ad maximam indulgentiam descendamus, alterius sponsæ acceptor sine „ publica transeat pœnitentia, & sponso legaliter mulctam componat. Quod „ si hæc obedire renuerit, sine ulla refragatione anathematizetur, fautores „ vero illius juxta modum culpæ Episcopali decreto pœniteant. Si vero, „ quod non optamus, quis de gradu Ecclesiastico talibus nuptiis se consensorem, vel interventorem manifeste prodiderit, a gradu proprio repellatur. „ Et si verisimilibus exinde suspicionibus fuerit propulsatus, & canonice „ nequiverit adprobari, secundum Sanctorum Patrum statuta se purgare cogatur ".

Can. 18. *de cons. dist.* 1.

Canon 18. de cons. dist. 1. in Concilio Meldensi minime legitur: Apud Ivonem laudatur nomine Concilii Aurelianensis I. cap. 45. sed nec in eodem Concilio habetur: Similiter apud Burchardum. Verum potius legitur in Capitularibus Regum Francorum apud Ansegisum lib. 1. cap. 144. ibi: *ut Ecclesia, vel Altaria melius construantur*, & in cap. sequenti: *ut Ecclesia, vel Altaria, quæ ambigua sunt de consecratione, consecrentur*, Hæc Capitula Regino Prumiensis sine ulla Capitularium inscriptione descripsit in cap. 30. lib. 1. his verbis: *Ecclesia, vel Altaria, quæ ambigua sunt de consecratione, consecrentur, & superflua Altaria destruantur de Ecclesia.* Cum autem caput 28. ejusdem Reginonis laudaretur nomine Concilii Meldensis, forte exinde evenit, ut quæ sequebantur in dicto capite 30. eidem Meldensi Concilio ex posteriorum Collectorum oscitantia adscriberentur.

Can. 7. *de cons. dist.* 5.

Falso præterea nomine Concilii Meldensis laudatur can. 7. de cons. dist. 5. cujus verba potius leguntur in Capitularibus Francorum in additione 2. cap. 6. editionis Parisiensis anni 1677. Exceptum autem fuerat idem caput ex Concilio Parisiensi 6. anni 829. Imperante Ludovico Pio celebrato, in quo cap. 33. ita legitur: " Perlatum est ad nos, quod „ in quibusdam Provinciis plerique Episcopi post perceptionem cibi, & potus soleant per impositionem manuum „ tradere Spiritum Sanctum, quod tam „ excellenti ministerio prorsus non convenire, & in deinceps fieri non debere omnibus bonis visum est. Quoniam credibile est, & auctoritas Ecclesiæ ita se habet, ut sicut Apostoli „ unanimes existentes, Deumque collaudantes, & benedicentes, ita nimirum jejunantes accipere meruerunt Paracletum Spiritum Sanctum, eosque „ nonnisi jejunos, sicut eorum acta docent, aliis eum tradidisse manifestum „ est. Sicut enim Baptismus, excepto „ infirmorum caussa, nonnisi a jejunis „ celebratur Sacerdotibus, ita etiam traditio Spiritus Sancti, excepta præmissa caussa infirmorum, nonnisi a jejunis celebranda est Pontificibus. Dignum quippe est, ut Pontifices Christi, primum jejunando, & orando in „ cordibus suis domum præparent Spiritui Sancto, & sic per impositionem „ manuum ceteris fidelibus eum tradant „ orando. Sicut autem duobus temporibus, Pascha videlicet, & Pentecoste „ Baptismus, ita etiam traditio Sancti „ Spiritus per impositionem manuum fidelibus tradatur, exceptis videlicet, „ ut dictum est, infirmis, & morte periclitantibus, quibus, sicut Baptismatis gratia succurrendum, ita incunctanter donum Spiritus Sancti est tradendum ". Ex his supplere juvabit Gratiani fragmentum, in quo perstricta est ejusdem Parisiensis can. sententia.

APPENDIX I.

De canone 1. *cau.* 35. *qu.* 2. *quem Gratianus ita inscripsit:* Gregorius Papa in Synodo Meldensi.

Minime consonant tempora Concilii Meldensis, & tempora Gregorii Papæ, nec ulla ratio esse potest, cur Gratianus can. 1. cau. 35. qu. 2. tribuere debuerit Gregorio Papæ in Synodo Meldensi. Romani Correctores observarunt apud Burchardum, Ivonem, & Panormiæ Auctorem memorari Concilium Meldense; apud Magistrum autem, & Polycarpum memorari Gregorii Papæ decreta. Dubius Gratianus utrumque adscripsit & Gregorii, & Meldensis Concilii nomen. Rursum observant iidem Romani Correctores, facile contingere

potuisse, ut Gregorii Decretum in aliquo Meldensi Concilio referretur, in quo de ea re ageretur, atque exinde prodierit Gratiani inscriptio. Non est hæc observatio improbanda; etenim in Epistola, quæ Gregorio Magno tribuitur, ad Felicem Messanensem, habetur usque ad septimum gradum cognationis matrimonia impediri. In Concilio autem Meldensi anni 845. can. 66. ubi de virginum raptoribus agitur, memoratur Gregorius. Forte igitur quis potuit fragmentum, quod retulit Gratianus, Gregorio tribuere, & Gregorium ita laudare, quasi diceret, Gregorium illum esse, cujus decreta in Concilio Meldensi probata fuerant. Ceterum fragmentum istud nullo modo tribui potest temporibus Gregorii Magni; quemadmodum commodius ostendam ad can. 2. cau. 35. qu. 8. etenim nonnisi post obsoletas in Italia Romanas leges illud vigere cœpit, ut post septimam demum generationem conjugia contraherentur. Potius id tribuemus temporibus Gregorii III. qui Epistola 1. ad Bonifacium Archiepiscopum cap. 5. ita scribit: *Progeniem vero suam unumquemque ad septimam generationem observare decrevimus*. Atque hæc disciplina sæculo 9. 10. & 11. viguit, quemadmodum constat ex cap. 432. libri 7. Capitularium ibi: *Nullus fidelium, usque ad finitatis lineam, idest usque ad septimam progeniem consanguineam suam ducat uxorem, vel eam quoquo modo incesti macula polluat*. Et ex Concilio Romano sub Nicolao II. anni 1059. can. 11. ibi: *Ut de consanguinitate sua nullus uxorem ducat usque ad generationem septimam, vel quousque parentela cognosci poterit*.

APPENDIX II.

De canonibus nomine Concilii Mediomatricis a Gratiano laudatis.

Hoc nomine duo fragmenta apud Gratianum habemus.

(*Can. 4. cau. 10. qu. 2. est potius Concilii Meldensis.*
(*Can. 44. cau. 12. qu. 2. est potius Concilii Meldensis.*

Concilia, quæ appellantur Mediomatricis, alias etiam dicuntur Metensia ab urbe Mediomatricis in Gallia vulgo *Metz*. Hinc factum est ex quadam nominum similitudine, ut canones Meldensis Concilii aliquando inscripti fuerint Concilio Metensi primum, deinde Concilio Mediomatricis, quemadmodum enim facile erat nomen Metensis pro Meldensi scribere, ita postea facile fuit Collectoribus, ut pro nomine Metensis scriberetur Mediomatricis. Itaque id contigit in duobus illis Canonibus a Gratiano relatis, videlicet in can. 4. cau. 10. qu. 2. legitur canon 22. Meldensis Concilii, qui dicitur jam editus antea fuisse in Synodo Belluacensi (quamobrem apud Burchardum, & Ivonem idem fragmentum nomine Concilii Belluacensis laudatur) his tamen verbis, ex quibus Gratiani fragmentum restituere juvabit: " Precariæ autem a nemine de " rebus Ecclesiasticis fieri præsumantur, " nisi quantum de qualitate convenienti datur ex proprio, duplum accipiatur ex rebus Ecclesiæ, in suo tantum " qui dederit nomine, si res proprias, " & Ecclesiasticas usufructuario tenere " voluerit. Si autem res proprias ad " præsens dimiserit ex rebus Ecclesiasticis triplum fructuario usu in suo " tantum quis nomine sumat, quia sic " eas quemque tractare oportet, ut alienarum dispensatorem, non propriarum largitorem; & a nulla potestate " quis cogatur facere precariam de rebus proprie Deo, & Sanctis Illius dicatis, cum ratio, & usus obtineat, " neminem, qui non vult contra utilitatem, & rationem præstitum de proprio facere beneficium. Præcepta autem regalia super precariis Ecclesiasticis fieri nec ratio sinit, nec auctoritas quolibet modo permittit. Quoniam præcepta in jure Ecclesiastico " firmare indignum judicet necesse est " Majestas Regia, nisi ab Ecclesiastico " Rectore petantur. Idem autem Custos Ecclesiæ solertissime caveat, ne " sui ordinis, & Ecclesiasticæ communionis forte immemor, contra auctoritatem præceptum Regium pro quacumque assentatione fieri petat, qui " etsi fecerit, non audiatur. Si autem " & obtinuerit, Regia Discretione, & " Episcopali judicio idem rescindatur, " & petitor injustus pro Principis injusta suggestione digne corripiatur, & " precariæ secundum antiquam consuetudinem, & auctoritatem de quinquennio in quinquennium removentur ". Et in canone 23. " Ut commutationes rerum Ecclesiasticarum val-

Can. 4. cau. 10. qu. 2.

" de

„ de caveantur, & subtilissime, si ali-
„ quo modo fieri debent, inspician-
„ tur ". Nuper descriptum can. 22. Concilii Meldensis probavit, confirmavitque Carolus Calvus in Capitulari anni 846. cap. 22. eisdem verbis. De precariarum contractu non est, cur hoc in loco quidpiam adjiciam, vel quod superius jam nonnulla de illis dixerim, vel quod passim apud Interpretes de eisdem abunde disseratur. Videatur Gonzalezius ad titulum Decretalium de precariis. Postrema autem Gratiani verba de commutationibus rerum Ecclesiasticarum, & mancipiorum non faciendis, videntur depromta ex Capitulari Suessionensi ejusdem Caroli Calvi anni 853. in quibus num. 12. hæc habentur: " Ut missi no-
„ stri omnibus per illorum missaticum
„ denuncient, ne commutationes re-
„ rum, vel mancipiorum quilibet Præ-
„ latus earundem rerum Ecclesiastica-
„ rum sine licentia, & consensu nostro
„ facere præsumat, neque mancipia Ec-
„ clesiastica quisquam, nisi ad liberta-
„ tem commutet: videlicet, ut manci-
„ pia, quæ Ecclesiastico dabuntur, in
„ Ecclesiæ servitute permaneant, & Ec-
„ clesiasticus homo, qui commutatus
„ fuerit, perpetua libertate fruatur ".

Can. 44. cau. 12. qu. 2.

Can. 44. cau. 12. qu. 2. eisdem omnino verbis legitur in can. 21. Concilii Meldensis, qui & confirmatus est a Carolo Calvo in memorato Capitulari anni 846. can. 21.

APPENDIX III.

De canonibus Concilii Belluacensis.

Can. 5. cau. 10. qu. 2. confirmatus in Concilio Meldensi.
Can. 121. de cons. dist. 4. pertinet potius ad Capitula Theodori Cantuariensis.

AD idem Meldensi Concilium referendum omnino erat Concilium Belluacense, in urbe scilicet Belluacensi vulgo *Beauvais* celebratum anno 845. uno mense ante Concilium Meldense. Uti enim superius observaveram, jam plura ante Concilium Meldense Episcoporum celebrata fuerant in Galliis Concilia, ut tandem aliquando bona Ecclesiastica, quæ a Laicis detinebantur, Ecclesiis restituerentur, irrito tamen conatu, cum Potentum plurium improbitas, atque avaritia obsisteret. Ex his fuit Synodus Belluacensis, cujus canones statim vim suam explicare non potuerunt; sed tandem, ubi confirmati sunt quamplures in Meldensi Concilio, & a Carolo Calvo in suo Capitulari anni sequentis, maximam habuerunt in illis Provinciis auctoritatem. In vulgatis Concilii Meldensis editionibus referuntur canon 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. & 24. quasi ex capitibus habitis in Synodo Belluacensi, inter quos est canon 22. superius integre descriptus ad can. 4. cau. 10. qu. 2. Nemo autem non videt eo etiam pertinere canonem 5. eadem causa, & quæstione. Quicumque cupit formulas, quibus precariæ veteres aut constituebantur, aut singulis quinquenniis renovabantur, observare, videat formulas Marculfi in appendice num. 27. & 41. Bignonium formula 20. & Lidembrogium formula 19.

Can. 4. cau. 10. qu. 2.

Ca. 121. de cons. dist. 4.

Adjiciendus hic esset canon 121. de cons. dist. 4. utpote qui apud Gratianum Concilio Belluacensi tribuitur. Verum non est alicujus Belluacensis Concilii, sed potius Theodori Cantuariensis; quamobrem commodius, ubi de Theodori capitibus agendum erit, hoc ipsum fragmentum expendam.

CAPUT LI.

De Concilio apud Sanctum Medardum.

Duo sunt hujus Concilii fragmenta apud Gratianum.

Can. 9. cau. 2. qu. 1. consonat cum actione I. Concilii.
Can. 17. cau. 22. qu. 5. ad integra Concilii exemplaria exigendus.

CONcilio Suessionensi in Monasterio Sancti Medardi in Gallia celebrato causam dedit præcipuam Hincmarus Rhemensis Episcopus. Cum enim tempore

Lu-

Ludovici Imperatoris jamdiu Sede Rhemensi privatus fuisset Ebbo Hincmari Prædecessor, deinde opera Ludovici ejusdem restitutus, plures in eadem Ecclesia ordinaverat. Verum cum rursus ab Archiepiscopatu dejectus esset sub Carolo Calvo Rege, & in ejus adhuc viventis locum substitutus Hincmarus, dubitari cœpit de ordinatione Clericorum ab Ebbone facta. Interea mortuus est Ebbo anno 851. & tum Hincmarus cœpit vehementius ordinatos ab Ebbone Clericos insequi, quousque celebratum Concilium est anno 853. in quo & Carolus Calvus Rex interfuit, & quinque Provinciarum Episcopi ultra triginta, cum Abbatibus, & Clericis pluribus. Octo actionibus confecta res fuit, in quibus causa Clericorum eorundem discussa abunde fuit, editique sunt canones tresdecim, Regia auctoritate etiam confirmati, quorum aliqui ad easdem Clericorum, vel aliorum singulares caussas attinent, alii ad disciplinam Ecclesiasticam generaliter stabiliendam.

Can. 9. cau. 2. qu. 1. In actione 1. hujus Concilii habetur canon 9. cau. 2. qu. 1. Convocata enim Synodo, nunciatum est Clericos plures Rhemenses adesse, qui in Synodum convenire exoptabant. Hincmarus, qui inter Episcopos sedebat, petiit, ut recitarentur illorum nomina, ex quibus adparuit, quatuor esse Canonicos Rhemensis Ecclesiæ, & plures alios Monachos, Synodus, & Princeps facultatem ingrediendi fecerunt, quos ingressos, acrogantes, ut ex benignitate in ordinibus ab Ebbone susceptis reciperentur, interrogavit Hincmarus, utrum libellum reclamationis, aut postulationis haberent? Cum autem respondissent, se præmanibus nullum habere libellum, *Hincmarus Archiepiscopus dixit* (sunt verba in eadem actione descripta) *Legum Ecclesiasticarum consuetudo, & auctoritas talis est, ut in causis gestorum semper scripturam requirant &c.* quæ habentur in dicto can. 9. Hinc iidem Clerici statim libellum conscripserunt, & Synodo porrexerunt. Quid in hac causa definitum fuerit, ex integris Concilii actis patet; ad rem autem nostram nihil interest illud adferre. Tantum dixero hoc idem caput referri in Gregorii IX. Decretalibus, & quidem nomine Concilii habiti apud S. Medardum, sed pro Hincmaro scriptum est: *Ignarus Episcopus.*

Can. 17. cau. 22. qu. 5. Canon 17. cau. 22. qu. 5. pertinet ad caput 10. ejusdem Concilii, ubi hæc leguntur: *Et ut in locis sacratis, diebus dominicis, vel aliis solemnitatibus, judicia publica non exerceantur: neque enim fas esse ibi reos puniri, ubi respectu divina reverentia misericordiam consensu fidelium consequuntur.* Carolus Calvus in suo Capitulari, in quo ejusdem Concilii capita confirmavit, clarius hanc eandem sententiam expressit numero 8. his verbis: "Ut missi nostri Comitibus, & omnibus Reipublicæ Ministris firmiter „ ex verbo nostro denuntient, atque „ præcipiant, ut a quarta feria ante „ initium Quadragesimæ, nec in ipsa „ quarta feria usque post octavas Pas„ quæ mallum", (erat mallum publicum auditorium judiciale, caussa litium dirimendarum, & quidem graviorum), *vel placitum publicum, nisi de concordia, & pacificatione discordantium, tenere præsumant. Similiter etiam a quarta feria ante Nativitatem Domini usque post consecratos dies observent, necnon & in jejuniis quatuor temporum, & in Rogationibus simili observatione eosdem feriatos dies venerari omnimodis studeant.* Hæc sane sive Episcoporum, sive Regis sententia nihil exprimit de jurejurando, quemadmodum exprimitur apud Gratianum. Primus expressit Regino in sua collectione lib. 2. cap. 319. ubi Concilii Suessionensis apud Sanctum Medardum can. referre volens nonnulla adjecit his verbis: "Ut Missi nostri Comi„ tibus, & omnibus Reipublicæ Mini„ stris firmiter ex verbo nostro denun„ tient, ut a feria quarta ante initium „ Quadragesimæ usque post octavas Pa„ schæ mallum publicum, nisi de con„ cordia, & pacificatione, tenere præ„ sumant, neque aliquis juret. Simili„ ter etiam a quarta feria ante Nativi„ tatem Domini usque post consecratos „ dies observent, necnon & jejuniis „ quatuor temporum, & in Rogationi„ bus. Nullus etiam in dominico die „ placitum teneat, aut Sacramentum „ juret". Ex Reginone rursum paullo aliter idem fragmentum descripserunt posteriores Collectores, in ea præsertim parte, quam Regino idem adjecerat, & ex recentioribus Collectoribus aliter descripsit Gratianus, quam in integris Concilii exemplaribus habeatur.

CA-

CAPUT LII.

De Conciliis Eugenii II. & Leonis IV. Pontificum Maximorum.

Duo Romana Concilia, quorum primum est Eugenii II. anno 826. alterum Leonis IV. anno 853. celebrata, hic simul exhibeo ideo, quod prius a posteriore confirmatum fuerit, imo in posteriore nonnulla adjecta fuerint priori, quasi minus integro, & non ex omni parte ad Ecclesiasticam disciplinam stabiliendam absoluto. Gratianus illorum nomine sequentes canones retulit.

Can. 12. *dist.* 37. *est Eugenii Papæ, cui nonnulla ex Leone adjicienda sunt.*
Can. 1. *dist.* 72. *ex integris Concilii exemplaribus supplendus.*
Can. 6. *dist.* 79. *pertinet ad Capitulare Romanum anni* 824.
Can. 7. *dist.* 81. *fere consonat cum vulgatis Concilii exemplaribus.*
Can. 22. *dist.* 81. *fere consonat cum vulgatis Concilii exemplaribus.*
Can. 3. *cau.* 5. *qu.* 3. *perperam Anacleto Papæ tributus.*
Can. 3. *cau.* 12. *qu.* 1. *consonat cum vulgatis Concilii exemplaribus.*
Can. 27. *cau.* 12. *qu.* 1. *varius in diversis exemplaribus.*
Can. 18. *cau.* 12. *qu.* 2. *apocryphus, sed disciplinæ* 9. *sæculi conveniens.*
Can. 2. *cau.* 14. *qu.* 2. *ex integris Concilii exemplaribus emendandus.*
Can. 62. *cau.* 16. *qu.* 1. *consonat cum canone Eugenii, & Leonis.*
Can. 33. *cau.* 16. *qu.* 7. *ex integris Concilii exemplaribus supplendus.*
Can. 9. *cau.* 20. *qu.* 1. *ex integris Concilii exemplaribus emendandus.*
Can. 4. *cau.* 21. *qu.* 4. *ex integris Concilii exemplaribus supplendus.*
Can. 31. *cau.* 27. *qu.* 1. *jam a Romanis Correctoribus restitutus.*
Can. 23. *cau.* 27. *qu.* 2. *consonat cum vulgatis Concilii exemplaribus.*
Can. 30. *de cons. dist.* 2. *falso tributus Clementi Papæ.*

ANNO 826. Ludovico, & ejus filio Lothario Imperantibus celebratum est Romæ ab Eugenio II. sexaginta, & amplius Episcoporum Concilium, præter Presbyteros, & Diaconos plures, in quo constituti sunt can. 38. ad disciplinam Ecclesiasticam stabiliendam. Eosdem can. confirmavit in alio Romano Concilio totidem fere Episcoporum, Presbyterorum, ac Diaconorum Leo IV. qui & aliqua ipsismet Eugenianis canonibus adjecit, & ipsum can. numerum, ac sententias adauxit ita, ut can. 42. recenseantur, præter acta depositionis Anastasii Presbyteri, ut vocant, Cardinalis, cui & Lotharius Imperator una cum Pontifice Maximo subscripsisse fertur. De hac Leonis IV. Synodo ita scribit Anastasius Bibliothecarius in ejusdem Pontificis vita; " Volens itaque, sicut & " factum est ex priscis auctoritatibus " novam Christo juvante normam pro- " ponere, qualiter unusquisque eorum " vitam castam, & sobriam duceret, " & Deo, cui semper irreprehensibili- " ter famulatum debemus impendere, " in omnibus complaceret, tunc demum " Sancti ei Spiritus gratia revelante una " cum consilio Serenissimorum Lotharii, " & Hlodovici Imperatorum anno Imperii " eorum 5. & 37. atque Pontificatus jam " dicti Præsulis 7. mense Decembris die " 8. indict. 11. sanctam, & veneranda " in Ecclesia B. Petri Apostoli Synodum " congregavit, in qua non tam ipse Ca- " tholicus, & Apostolicus Vir, quam- " que & alii cum eo 67. Episcopi re- " sederunt. Ex quibus quatuor Episco- " pi ab Imperatoribus destinati Joseph " Eporegensis, Nortingus Brixiensis, " Petrus Spoletinus, & alius Petrus " Arretinus .... Et tunc coram omni- " bus quadraginta, & duo Capitula, " quæ profecto ad salutem, & lucrum " omnium Christianorum hominum per- " tinere noscuntur, per Diacones San- " ctæ, & universalis Ecclesiæ legi præ- " cepit, quæ etiam Capitula, ut in " futurum ab omnibus illibata serven- " tur, post cetera decreta Pontificum

" in

„ in sanctis canonibus jussit adscribi, „ quatenus omnes Episcopi hujus aucto- „ ritatis exemplum ante oculos haben- „ tes, & suos possint melius instruere, „ & erudire subjectos". Ex his omnibus adparet, facile fuisse Collectoribus canonum duo hæc Concilia Eugenii, & Leonis ita confundere, ut unum pro altero sæpissime laudaretur, aut unum utriusque Pontificis nomine, quemadmodum, ut de ceteris sileam, contigit apud Gratianum, qui modo Concilium Leonis memorat, modo Concilium Eugenii, modo Concilium Eugenii, & Leonis.

Can. 12. dist. 37. Ex Synodo Eugenii II. laudatur can. 12. dist. 37. Is est can. 34. Concilii Eugeniani hisce verbis expressus. *De quibusdam locis ad nos refertur, non Magistros, neque curam inveniri pro studio literarum. Idcirco in universis Episcopiis, subjectisque plebibus, & aliis locis, in quibus necessitas occurrerit, omnino cura, & diligentia habeatur, ut Magistri, & Doctores constituantur, qui studia literarum, liberaliumque artium, ac sancta habentes dogmata, assidue doceant, quia in his maxime divina manifestantur, atque declarantur mandata.* His Leo IV. ista adjecit. *Et si liberalium artium Praeceptores in plebibus, ut assolet, raro inveniuntur, tamen divinae Scripturae Magistri, & Institutores Ecclesiastici officii nullatenus desint; qui & annualiter proprio Episcopo de ejusdem actionis opere sollicite inquisiti debeant respondere. Nam qualiter ad divinum utiliter cultum aliquis accedere possit, nisi justa instructione doceatur?* Liquet sane ex his, quanta fuerit tum Eugenii, tum Leonis provida sollicitudo, ut Clerici edocerentur, ex quorum scientia optimum universæ Ecclesiæ regimen plurimum pendet, præsertim vero ex studio rerum sacrarum, quod omnino etiam in plebibus, sive in villulis colendum esse decreverunt.

Can. 1. dist. 72. Nomine Leonis Papæ refertur canon 1. dist. 72. qui legitur inter canones Concilii Eugeniani a Leone confirmati num. 18. cujus integra verba hæc sunt: *Episcopus subjecto sibi Sacerdoti, vel alii Clerico, nisi ab alio postulatus dimissorias non faciat, ne ovis quasi perdita, aut errans inveniatur: sed per consensum unius in alterius inveniatur ovili. Et ne falsa ut vera credantur, & vera ut falsa suspicentur, universalis Pontificis, aut Imperialis, vel Metropolitani Bullaeas roborari oportet.* Coercita est hoc in loco Clericorum quorundam vagandi licentia, quos a Diœcesi abesse vetitum erat, nisi ab alio Episcopo advocati fuissent; cum enim Clericus de una, cui olim sese perpetuo devinciebat, in aliam Ecclesiam transferri non posset, nisi utilitate ecclesiastica urgente; quisnam de ea fidem facere posset, nisi Episcopus quispiam translationem Clerici postularet? Ex hoc præterea canone arbitror, originem habuisse formulas illas literarum, quas appellant vulgo *legalizationes* ad evitandas fraudes falsariorum; prudentissimum enim est, vel Pontificum, vel Principum, sive Magistratuum, qui Principalem auctoritatem exercent, testimoniis unamquamque Epistolam roborari.

Can. 6. dist. 79. Quod sub nomine Concilii Leonis IV. legitur apud Gratianum in can. 6. dist. 79. frustra inquireretur vel in Synodo Leonis, vel in Synodo Eugenii, sive vulgatas Conciliorum editiones observemus, sive Breviarium canonum ad easdem Synodos pertinentium, cui Luitprandi nomen inscriptum est. Ego arbitror in vetusto aliquo codice, quod apud Gratianum fragmentum legitur, adnexum fuisse Synodo Eugenii, & Leonis, non quod in eodem Concilio editum fuerit; sed quod similia quædam constituta fuerint tempore Eugenii Papæ II. in atrio B. Petri Apostoli a Hlotario Imperatore, quæ appellantur Capitulare Romanum anni 824. & duobus annis ante dictam Synodum Romanam Eugenii. Duo extant hujus Capitularis exemplaria in editione Parisiensi anni 1677. Capitularium Francorum tomo 2. pag. 317. & sequ. atque in primo exemplari ita legitur num. 3. *In electione autem Romani Pontificis nullus sive liber, sive servus præsumat aliquod impedimentum facere, sed illi solummodo Romani, quibus antiquitus concessum est constitutione Sanctorum Patrum, sibi eligant Pontificem. Quod si quis contra hanc nostram constitutionem facere præsumserit, exilio tradatur.* In altero exemplari eodem n. 3. hæc habentur: *Volumus, ut in electione Pontificis nullus præsumat venire neque liber, neque servus, qui aliquod impedimentum faciat illi, exceptis solummodo Romanis, quibus antiquitus fuit consuetodo concessa per constitutionem Sanctorum Patrum eligendi Pontificem. Et si quis contra hanc jussionem nostram facere præsumserit, in exilio tradatur.* Eadem constitutio legitur in lib. 3. Legum Longobardarum tit. 11. §. 3. Hinc autem

tem videtur desumtus dictus can. 6. dist. 79. & Concilio Eugenii, & Leonis adjectus, non quidem eisdem verbis, sed ad Amanuensis arbitrium paullo aliter descripta sententia.

Can. 7. & 22. dist. 81. Nomine Eugenii Papæ referuntur canones 7. & 22. dist. 81. qui habentur in can. 14. & 15. ejusdem Concilii Eugeniani. Verba canonis 14. hæc sunt: *Sacerdos etenim, aut quivis alius in Ordinem Ecclesiasticum provectus, si in eo scelere inveniatur, quo abjiciendus existat, depositus providentia Episcopi bene proviso loco constituatur, ubi peccata lugeat, & ulterius non committat.* Verba canonis 15. hæc sunt: *Si quispiam Sacerdotum, idest Episcopus, Presbyter, aut Diaconus, vel etiam Subdiaconus de quacumque femina crimine fornicationis suspicatus, post primam, secundamque, & tertiam admonitionem Metropolitani, vel alterius Episcopi, aut ejus, cui subjacere videtur, inveniatur fabulari cum ea, aliove modo conversari, canonice judicetur. Quapropter unusquisque Episcopus in tali re studiose, ac diligenter curam habere debet, ne Ecclesia Christi a propriis possit sordidari Ministris; quia cum propriam uxorem habere non permittitur, maxime ab omni fœmina est abstinendus.* Ex his manifeste liquet, quantum Gratianus corruperit hanc sententiam, qui primum nullam fecit de Episcopis mentionem, deinde pœnam excommunicationis Clericis ex suspicione criminis infligendam voluit, fœminas vero canonice judicandas, contra quam in ipso Concilii can. habeatur. Quamobrem etiam adparet, quam distent a germana canonis interpretatione Glossographi, & Interpretes, qui ad eundem can. adnotaverunt *fœminam ratione delicti fieri de foro Ecclesiæ;* cum de sententia adversus fœminas proferenda ne verbum quidem in can. ipso legatur; quod enim de fœminis Gratianus dicendum voluit, ut canonice judicentur, in ipso Concilio de Clericis dicitur, quos canonice judicari, idem significat, ac e proprio gradu dejici, quoties criminis rei probati fuerint, neque enim Clericis juxta sacrorum canonum disciplinam infligi potest pœna excommunicationis; sed primum deponendi sunt, laica illis communione concessa; tum demum autem excommunicandi, cum in crimine, cujus caussa jampridem depositi fuerint, sint pertinaces. Hæc porro omnia observanda erunt ab eo, qui apte, appositeque interpretari voluerit capitulum 2. de cohabitat. Clericor. & Mulierum.

Can. 3. cau. 5. qu. 3. Ad idem Eugenii Concilium referendus erit can. 3. cau. 5. qu. 3. cui Gratianus Anacleti Papæ nomen inscripsit. Legitur ille eisdem verbis in can. 19. ipsius Concilii Romani, quo consultum est Ecclesiarum utilitatibus, ne scilicet occasione rerum temporalium minime distraherentur Episcopi a gravioribus Ecclesiæ negotiis, quod alias fieri neutiquam poterat, nisi præciperetur Episcopis eisdem, ut per Advocatum temporalium rerum curam gererent, excepto tamen crimine publico, in quo nemo juxta leges per procuratorem agere potest, sed potius expedit in persona propria excipere, atque accusantibus respondere.

Can. 3. cau. 12. qu. 1. Optime emendarunt Correctores Romani inscriptionem can. 3. cau. 12. qu. 1. etenim habetur ille in Synodo Eugenii a Leone confirmata can. 7. ubi hæc habentur: *Necessaria etenim res existit, ut juxta Ecclesiam claustra constituantur, in quibus Clerici disciplinis ecclesiasticis vacent. Itaque omnibus unum sit refectorium, ac dormitorium, seu cetera officina ad usus Clericorum necessaria. Ministri vero post Episcopum super eos tales eligantur, quorum vita, atque doctrina illos potius exornent, quam dehonestent.* Renovarunt heic Pontifices Maximi veterem Clericorum disciplinam, quam primum Sancti Episcopi Eusebius, & Augustinus in Cathedralibus Ecclesiis instituerant.

Can. 27. cau. 12. qu. 1. Can. 27. cau. 12. qu. 1. habetur in can. 16. ejusdem Concilii, in quo non omnia omnino consonant exemplaria. Vulgati codices ita habent: *Nulli Episcoporum liceat res immobiles de subjectis plebibus* (Gratianus legit: *res mobiles, aut immobiles &c.* Antonius Augustinus lib. 2. de emendatione Gratiani dial. 1. monet in aliquibus codicibus legi: *liceat res mobiles de subjectis plebibus*, in aliis etiam legi: *liceat res de subjectis plebibus*), *seu aliis piis locis in proprio usu habere, ne majores enormiter locupletentur, aut minores tali facto pauperiores inveniantur. Contra agens canonica auctoritate coarctandus existat.* Legit Gratianus: *coarctatus existat.* Antonius Augustinus in relato loco asserit in aliquibus codicibus haberi: *canonica auctoritate coerceatur.* In hac codicum varietate non inutile

erit adferre lectionem Breviarii ejusdem Synodi, editi ab incerto Auctore, cui nomen Luitprandi tribuitur, in can. 16. ibi: *Ut nulli Episcoporum liceat res immobiles de subjectis plebibus, aliisque piis tollere locis, ne in tali facto pauperes inveniantur. Contra agens canonica auctoritate coarctandus existat.*

Can. 18. cau. 12. qu. 2.

Aliud refert Gratianus decretum Leonis IV. quod in ejus Concilio editum adfirmat in can. 18. cau. 12. qu. 2. Non habetur illud in vulgatis Concilii exemplaribus, non in canonibus Eugenii, non in adjectionibus Leonis; sed potius confictum est ab eo, qui Synodi ejusdem Romanæ acta, & can. breviavit sub nomine Luitprandi. Hic postquam 42. capitula Romanæ ejusdem Synodi exposuit, subjecit paucis, quid definitum fuerit in causa Anastasii Presbyteri Cardinalis, quem Leo Papa damnavit, & sacerdotali honore privavit; rursus vero duos can. ad disciplinam ecclesiasticam pertinentes addidit (cum tamen superius quadragesimum secundum caput *ultimum capitulum* appellasset) his verbis concludens: " Item in eadem Synodo monuit, & apostolica auctoritate præcepit, ut unusquisque Episcopus &c...... Item in eadem irrefragabiliter affirmando instituit, ut nullus Episcoporum, vel Sacerdotum rem sui tituli usurpare, aut alienare præsumat; qui autem hoc fecerit, canonicam sine dubio subeat ultionem ". Non est itaque dubitandum huc pertinere memoratum Gratiani fragmentum, quemadmodum patet ex utriusque capitis collatione, illud autem ab eodem incerto Auctore fuisse confectum ex plurium Conciliorum ejusdem sæculi sententia, deinde Leoni IV. adtributa; nihil enim pressius urgeri potuit eo tempore, quam Ecclesiarum bona semel quæsita penes easdem Ecclesias remanere debere, cum audax Laicorum quorundam avaritia nonnulla ex eisdem bonis occupasset, partim vi, aut fraudibus, partim ex improvida plurium Episcoporum, & Sacerdotum liberalitate.

Can. 2. cau. 14. qu. 2.

In can. 13. ejusdem Romani Concilii legitur canon 2. cau. 14. qu. 2. his tamen verbis: " Quamquam Sacerdotum testimonium credibilius habeatur, tamen ipsi in sæcularibus negotiis pro testimonio, aut conficiendis Instrumentis non rogentur, quia eos in talibus rebus esse non convenit. Si enim eventæ causæ aliquid viderint, (*hic aliter legitur apud Gratianum*), aut audierint, ubi nullæ idoneæ sæcularium inveniantur personæ, ne veritas occultetur, & malus, ut bonus existimetur, in providentia proprii sit Episcopi, ut aut coram se, & competentibus judicibus, aut aliter veritatem honorifice attollant.

Can. 62. cau. 16. qu. 1.

In can. 26. Concilii Eugeniani hæc habentur: " Nulli liceat Episcoporum a subjecto Sacerdote, vel aliquolibet Clerico, & piis locis dationes ultra statuta Patrum exigere, aut superposita in angariis inferre. Sed cum sit optimus prospector, ita prospiciat, ut universæ sibi oves commissæ a se maxime alantur, atque in necessitatibus adjuventur, quam inlicitis exactis dationibus opprimantur. *Leo IV. in sua Synodo hac addidit*: Quia Dominus pascere, & docere nos docuit, & omnibus ministrare, non terrenis lucris, vel avaritiis delectari ". Ex his omnibus tum Eugenii decreto, tum Leonis adjectione descripsit Gratianus can. 62. cau. 16. qu. 1.

Can. 33. cau. 16. qu. 7.

Can. 33. cau. 16. qu. 7. habetur in can. 21. Concilii Eugeniani, ex quo nonnulla sunt adjicienda ad fragmenti Gratianei integritatem his verbis: " Monasterium, vel Oratorium canonice constructum a dominio constructoris invite non auferatur, liceatque illi id Presbytero, cui voluerit, pro sacro officio illius Diœceseos, & bonæ auctoritatis dimissoria, cum consensu Episcopi, ne malus existat, commendare, ita ut ad placita, & ad justam reverentiam ipsius Episcopi obedienter Sacerdos recurrat. " Hæc erant constituta in Synodo Eugenii. Leo IV. ista adjecit: *Si vero superbia elatus, vel aliquolibet modo a proprii se subtrahere maluerit mandatis Episcopi, canonicis eum decernimus ultionibus subjacere*. Exhibetur his imago quædam jurispatronatus, quale erat nono Ecclesiæ sæculo apud Fundatores Monasteriorum.

Can. 9. cau. 20. qu. 1.

In can. 32. Concilii Eugeniani legitur can. 9. cau. 20. qu. 1., his verbis. " Sicut enim qui Monasteria elegerunt, a Monasteriis egredi non permittuntur, ita hi, qui inviti sine justæ ostensionis crimine Monasteriis sunt intromissi, nisi volentes, non teneantur; quia quod non petunt, non observant. Ideoque tales considerandi sunt maxime peccata committere,

" quam

„ quam plangere, sicut decreto Sanctissi- „ mi Leonis Papæ manifestissime conti- „ netur. " Duplici de caussa quispiam sæculo 8, 9., & sequentibus Monasterium ingrediebatur, vel scilicet propria, liberaque voluntate, ut indulgeret pietati, atque humilitati; vel necessitate ad pœnitentiam admissorum criminum peragendam. Propterea contigit aliquando, ut quis de crimine per calumniam accusaretur, quin tamen accusator quidpiam demonstrasset, & nihilominus ob subortam gravem suspicionem accusatus in Monasterio includeretur invitus, & reluctans. Quamobrem Eugenius decrevit, neminem *sine justa ostensionis crimine*, idest sine apertissima probatione criminis, de quo fuerit accusatus, esse Monasterio tradendum. Eidem canoni hæc addidit Leo IV. *Verum etiam qui sponte ad talem devotionem pervenerit, & postmodum ad nuptias, vel ad militias devolvitur, publica satisfactionem pœnitentia gerat intentius, ut ad perfectionem redire non diffidat.*

Can. 4. cau. 21. qu. 4.

Nomine Leonis Papæ in Synodo Romana laudatur can. 4. cau. 21. qu. 4. legitur autem in cap. 12. Synodi Eugenianæ, cujus hæc sunt verba, ex quibus supplendus erit, atque emendandus Gratianus: „ Sacerdotes itaque, „ qui ad debita, & opportuna officia „ Ecclesiis indifferenter adesse debent, „ fœnore aliquo, aut venatione, vel „ aliqua aucupatione, rusticoque mini- „ sterio omnino non occupentur. Quia „ sine ornatu Sacerdotali extra domos „ eos apparere non convenit, ne ut „ aliquis sæcularium injurias patian- „ tur. Sed ea solummodo, quæ per „ Patres constituta videntur, observent. „ Contrarius denique inventus, aut de- „ inceps desinat, aut canonicæ subja- „ ceat disciplinæ.

Can. 31. cau. 27. qu. 1.

Can. 31. cau. 27. qu. 1. referendus est ad can. 29. Concilii Eugeniani, juxta quem jam Romani Correctores Gratianum emendaverunt; etiamnum tamen posteriora canonis verba desunt; nam post illa *& caste observent*, ita sequitur: *Contra autem turpes inventa, providentia Episcopi emendentur*. Sic se se habet canon integer Eugenianus, cui aliqua addidit Leo IV. ibi: *Secundum culparum, vel peccatorum differentiam pœnitentia moderetur, & ipsarum cœnobiis doctrina, & institutio ad similitudinem virorum maneat Monasteriorum, quia quamvis in sexu dispares sint, in humilitate sine status differentia concordant.*

Can. 23. cau. 27. qu. 2.

Can. 23. cau. 27. qu. 2. habetur in can. 36. Concilii Eugeniani, ubi pro illo postremo verbo *solvitur* legitur *solvatur*. Explicavit uberius eundem canonem Leo IV., qui illhæc adjecit: *Utraque enim pars consentiens, & magis alter ex illis divini amoris, quam humani ardens, ut in castitate maneret, divortium miserit, & postmodum pollicitationem propriam non observaverit, ad restrictam mentiens pœnitentiam redigatur.*

Can. 30. de cons. dist. 2.

Falso inscriptum fuit nomen Clementis Papæ can. 30. de cons. dist. 2., qui potius legitur in hoc Eugenii II. Concilio can. 33., quibus hæc adjecit Leo IV. *Et sicuti discrete in Ecclesia singula videntur exposita, ita virorum pars, & mulierum partibus suis contenta sit; & sæculares, ne peccent, cum justificari desiderant, a prohibitis abstinere videantur; nec inter sacros cancellos ordinibus debitos, nisi permittente Episcopo, adtentent accedere.* Similia quædam constituta sunt in Concilio Turonensi II. can. 4., & Capitulari anni 744. can. 6., unde & caput 279. libri 7. Capitularium Francorum.

CAPUT LIII.

De Concilio Ticinensi.

Jam a Romanis Correctoribus jure tributum est Ticinensi Concilio, quod Gratianus Anastasio Papæ tribuisse videtur, videlicet:

Can. 56. cau. 16. q. 1. est unum ex Capitibus Ludovico Imperatori propositis.

Celebratum est hoc Concilium in Ticinensi Civitate, quam vulgo *Papiam*, seu *Pavia* appellamus anno 855., cum ibidem moraretur Ludovicus Impe- rator.

rator. Synodi ordo hic fuit: Episcopi simul convenientes perscrutati primum sunt, quænam potissimum disciplinæ ecclesiasticæ capita reformatione indigerent, eaque communi consensu colligentes descripserunt. Deinde eadem obtulerunt Imperatori, confirmationem regularum, quas proposuerant, postulantes. Ludovicus singula capita ab Episcopis sibi proposita Proceribus, & Ministris suis aperuit, pluraque ex illis novis editis decretis confirmavit, juxta Episcoporum petitionem, aliqua vero ex eisdem silentio prætermisit. Inter illa capita, quæ Episcopi proposuerant, hoc legitur: „ In sacris canonibus præfixum est, ut decimæ juxta Episcopi dispositionem distribuantur. Quidam autem Laici, qui vel in propriis, vel in beneficiis suas habent Basilicas, contemta Episcopi dispositione non ad Ecclesias, ubi Baptismum, & Prædicationem, manus impositionem, & alia Christi Sacramenta percipiunt, decimas suas dant, sed vel propriis Basilicis, vel suis Clericis pro suo lubitu tribuunt. Quod omnimodis divinæ legi, & sacris canonibus constat esse contrarium. Unde vestram potestatem, ut eos corrigatis, expetimus. Sacra docet auctoritas, ut publice peccantes publicæ pœnitentiæ subjiciantur. " Hic est Gratiani can. 56. cau. 16. qu. 1. Nihil ad hæc specialiter constat respondisse Ludovicum, qui tantum generaliter decrevit Ecclesiarum Rectores libere suis privilegiis uti posse; in fine etiam cavit, se aliquod temporis spatium ad correctionem indulgere illis, qui se se non emendaverint, post quod, si negligentes fuerint, graviores pœnas minitatur, ibi: *Nostra mansuetudine, ut corrigantur, quantulumcumque largimur spatium, quo quique neglecta emendare valeant, destinaturi post modicum legatos strenuos emendata inquirere. Qui vero negligens repertus fuerit, propriis honoribus nostro privabitur judicio.*

CAPUT LIV.

De Concilio, quod dicitur apud Tansiacum.

Hoc nomine inscribitur.

Can. 55. cau. 12. q. 2. potius inscribendus nomine Concilii apud Carisiacum.

Corruptam esse inscriptionem can. 55. cau. 12. qu. 2. nemo est, qui dubitet, dummodo idem fragmentum legat apud antiquiores Collectores. Ivo in parte 3. cap. 235. ita inscribit: *Ex Concilio apud Carisiacum cap.* 3. Eodem modo Burchardus in lib. 3. cap. 134. Præterea Regino Prumiensis in lib. 1. cap. 370. ita habet: *Ex Capitulis apud Carisiacum*; neque vero adeo difficile evenire potuit, ut pro voce *Carisiacum* Amanuensium oscitantia *Tansiacum* scriberetur. Editam habemus Synodum Episcoporum Gallicanorum, & quidem quamplurium apud Carisiacum anno 868. Verum nihil aliud in ea tractatum adparet ex editis actis, quam de caussa cujusdam VVilleberti Presbyteri Turonensis; forte canones in illa conditos hodie desideramus. Non est tamen contemnenda Reginonis auctoritas, qui sub finem noni sæculi floruit, videlicet prope tempora Concilii Carisiaci, quem propterea præsumendum non est aliquid ausum fuisse in effingendis novis canonibus, de quibus facile redargui potuisset a suis. Hoc idem caput relatum est nomine Concilii apud Carisiacum inter Capitularia Francorum ad tempora Ludovici II. Imperatoris ad annum 867. in editione Parisiensi anni 1677. tom. 2. pag. 364. num. 12.

Si cui vero hæc non omnino placerent, adhuc ille suspicari posset pro Concilio *apud Tansiacum* legendum esse Concilium *apud Tusiacum*, ita dictum a Villa Tusiaco in Territorio Tullensi sita, in qua anno 860. celebratum est Concilium, quod vulgo appellant Tullense II. Porro inter Capitularia Caroli Calvi ad annum 865. referuntur nonnulla Capitula nomine Conventus apud Tusiacum; & post illa ad annum 868. alia subjiciuntur in Compendio edita, inter quæ num. 12. hæc leguntur: *Ut missi nostri omnibus per illorum missaticum*

cum denuntient, ne commutationes rerum, vel mancipiorum quilibet Prælatus earundem rerum ecclesiasticarum sine licentia, vel consensu nostro facere præsumat, neque mancipia ecclesiastica quisquam, nisi ad libertatem commutet. Videlicet ut mancipia, quæ pro ecclesiastico dabuntur, in Ecclesia servitute permaneant, & ecclesiasticus homo, qui commutatus fuerit, perpetua libertate fruatur. Hæc porro verba plurimum consonant cum illis, quæ retulit Gratianus in dicto can. 55., quæque quis facile tribuere potuit Concilio *apud Tusiacum*, vel corrupto nomine *apud Tansiacum* ob conjunctionem, quam in codicibus habere potuerunt acta Tusiaci cum actis Compendii. Non omittam, eadem constituta fuisse in Conventu Suessionensi apud S. Medardum sub eodem Carolo Calvo anno 853. num. 12. Adde etiam caput 1. Concilii Tullensis II. apud Tusiacum nuper memorati, in quo generaliter constitutum est, ut res Ecclesiasticæ perpetuo remanere debeant penes Ecclesiam, nec possint aliquando a Laicis per vim, aut fraudem vindicari.

CAPUT LV.

De Concilio Vormatiensi.

Concilio VVormatiensi tribuuntur apud Gratianum sequentes canones.

Can. 50. dist. 50. fere consonat cum vulgatis Concilii exemplaribus.
Can. 23. cau. 2. qu. 5. } *Simul jungendi, & ex disciplina medii*
Can. 26. cau. 2. qu. 5. } *temporis explicandi.*
Can. 44. cau. 16. qu. 1. pertinet ad Capitulare Caroli Magni anni 804.
Can. 25. cau. 23. qu. 8. consonat cum Capitularibus Regum Francorum.
Can. 16. cau. 33. qu. 2. consonat cum vulgatis Concilii exemplaribus.
Can. 17. cau. 33. qu. 2. ex vulgatis Concilii exemplaribus emendandus.
Can. 18. cau. 35. qu. 2. consonat cum vulgatis Concilii exemplaribus.
Can. 93. de cons. dist. 2. pertinet potius ad Francorum Capitularia.

CEleber est ille Episcoporum Conventus, quem habitum ferunt tempore Hadriani II. Pontificis Maximi, & Ludovici II. Imperatoris anno 868. in Civitate VVormatiæ intra Palatinatum Rheni constituta sub Archiepiscopatu Moguntino. In præfatione Concilii testantur Antistites, se jussione Ludovici Regis congregatos fuisse, & ad tractanda Ecclesiastica negotia generale Concilium celebrasse. Generalis autem Concilii nomine intellexerunt Nationale, ad quod convenerunt tres Archiepiscopi, Salzburgensis, Moguntinus, & Hammaburgensis, una cum Episcopis septemdecim, & septem Abbatibus. Ibidem facta juxta morem Conciliorum fidei professione plures canones editi sunt ad disciplinam Ecclesiasticam stabiliendam, vel confirmandam pertinentes. Verum de ordine canonum, eorundemque numero non una est omnium eruditorum, aut Collectorum sententia. Qui enim in iis colligendis versati sunt, agnoverunt in diversis Codicibus diversum ordinem, ut testantur inter ceteros Severinus Binius, & Labbeus. Ego sequar vulgarem editionem, utpote quam in re admodum dubia uti meliorem Viri Eruditissimi habuerunt. Unum tamen interea necessario erit observandum in numero canonum; licet enim ii numerentur usque ad 80., non omnes tamen in omnibus Codicibus habentur; sed tantum 44. priores; atque posteriores ceteros ad idem VVormatiense Concilium pertinere non posse, facile deducitur ex eo, quod in posterioribus 36. multa constituta legantur, quæ in prioribus 44. habentur. Hinc nonnullis placuit duo VVormatientia Concilia affingere, quorum alterum celebratum fuerit anno 858., tribuendo priori 44. canones, posteriori 36. Verum hæc omnia facile demonstrari non possunt, & vix tanquam verosimilia habenda sunt.

Can. 50. dist. 50.

In canone 29. ex vulgatis VVormatien-

tiensibus canonibus habetur can. 50. dist. 50., ubi in postremis verbis hæc leguntur: *Et sub ipsa nemine valente penitus adjuvare, suppressus est, incisor arboris homicida procul dubio non est comparandus.*

Can. 23. & 26. cau. 2. qu. 5. Simul jungendi sunt can. 23., & 26. cau. 2. qu. 5., licet in diversis Concilii VVormatiensis canonibus habeantur, videlicet in canonibus 10., & 15. Can. 10. hic est: *Si Episcopo, aut Presbytero causa criminalis, hoc est homicidium, adulterium, furtum, & maleficium imputatum fuerit, in singulis Missam celebrare* (legunt alii: *Missam tractare*), *& secretam publice dicere, & communicare debet, & de singulis sibi imputatis innocentem reddere. Quod si non fecerit, quinquennio a liminibus Ecclesiæ extraneus habeatur, sicut antiqui canones instituerunt.* Can. 15. ita exprimitur: *Sæpe contingit, ut in Monasteriis furta perpetrentur, & qui hæc committunt ignorentur. Idcirco statuimus, ut quando ipsi fratres de talibus se expurgare debeant, Missa ab Abbate celebretur, vel ab aliquo, cui ipse Abbas præceperit, præsentibus Fratribus; & sic in ultima Missæ celebratione pro expurgatione sua Corpus, & Sanguinem Domini Nostri Jesu Christi percipiant, quatenus ita inde innocentes se esse ostendant.* Multo aliter hunc canonem retulit Regino Prumiensis in cap. 276. lib. 2. ibi: *Sæpe contingit, ut in Monasteriis furta perpetrentur. Idcirco statuimus, ut quando ipsi Fratres de talibus se purgare debent, Missa ab Abbate celebretur, vel ab aliquo præsentibus Fratribus. Et sic, expleta Missa, omnes communicent in hæc verba: Corpus Domini sit tibi ad probationem hodie.* Burchardus legit: *sit mihi ad probationem hodie*, quam lectionem sequutus est Gratianus. Ex caussa horum duorum canonum nonnulli fidenter asseruerunt, Concilium VVormatiense non esse omnino ab Ecclesia probatum: imo & in Conciliorum editionibus recentioribus idem Concilium ita appellarunt: *Concilium VVormatiense Provinciale ex parte reprobatum.* Afferunt ad hanc rem S. Thomam 3. parte qu. 8. art. 6. ad 3., Bellarminum lib. 2. de Conciliis cap. 8., & Possevinum in apparatu Sacro. Verum honestius mihi videtur de VVormatiensibus Episcopis differendum esse, neque illinc eam sumi posse occasionem, ut quidspiam ad eorundem injuriam inferatur, dummodo prudens quispiam ad medii temporis receptas consuetudines respexerit. Nemo ignorat medio tempore, idest a sæculo 8. usque ad undecimum, vel duodecimum, judiciorum formas communi consensione receptas fuisse plurimum asperas in ea parte, in qua de eruenda aut a testibus, aut ab accusatoribus, aut a reis veritate ageretur. Purgationes illæ vulgares per ferrum, laminasque candentes, aut per aquam frigidam, aut etiam, ut ajebant, per campiones in mallo, omnibus perspectissimæ sunt; & quidem tunc erant communi Provinciarum usu receptæ, atque Ecclesiarum cæremoniis consecratæ. Formula habetur in tomo 2. Capitularium Francorum editionis Parisiensis anni 1677. pag. 655. & sequ., imo & dum Missa a Sacerdote celebraretur, solebat Sacerdos idem reum interrogare hoc modo: *Adjuro te per Patrem, & Filium, & Spiritum Sanctum & per veram Christianitatem, qua suscepisti, & per Sanctas Reliquias, quæ in ista Ecclesia sunt, & per baptismum, quo te Sacerdos regeneravit, ut non præsumas ullo modo communicare, neque accedere ad altare, si hoc fecisti, aut consensisti &c.* Post quam admonitionem, si accusatus ad suscipiendam Eucharistiam nihilominus accessisset, Sacerdos sacram Eucharistiam porrigendo ajebat: *Corpus hoc, & Sanguis Domini Nostri Jesu Christi sit tibi ad probationem hodie.* Hunc morem tempore etiam Gregorii VII. viguisse testatur Lambertus Schafnaburgensis ad annum 1077., referens Gregorium eundem Pontificem Maximum celebrata Missa Regem evocasse ad Altare, & manu præferentem Corpus Dominicum, cum multa prolocutus esset de sua innocentia, hæc demum addidisse: *Ut satisfactionis compendio omnem omnibus scandali scrupulum de medio auferam, ecce Corpus Dominicum, quod sumturus ero, in experimentum mihi hodie fiat innocentiæ meæ; ut omnipotens Deus suo me hodie judicio vel absolvat objecti criminis suspicione, si innocens sum, vel subitanea interimat morte, si reus. Hæc & alia, ut solemne est, præfatus verba terribilia, quibus Deum causæ suæ æquissimum judicem, & innocentiæ assertorem adesse precabatur, partem Dominici Corporis accepit, & comedit.* Habemus præterea perspicuum ejusdem rei argumentum in Capitulari Ludovici Pii Imperatoris Aquisgranensi anni 817. cap. 64., quod ad Monachos

per-

pertinent ibi: *Ut de furto incerto oratio, & excommunicatio a Corpore, & Sanguine Christi fiat, quousque culpabilis confiteatur.* Quæ cum ita sint, nihil esse videtur, quod VVormatiensibus Episcopis objiciatur, dum juxta disciplinam suorum temporum sanxere, eum, qui de crimine furti suspectus est, præsertim si Monachus sit, Eucharistiæ perceptione esse purgandum; Talis enim erat apud illos Antistites Monachorum sui temporis existimatio, ut neminem ad Eucharistiam accessurum putarent, nisi qui fuisset objecti criminis expers. Sane apud omnes sive Sacræ, sive Civilis prudentiæ Conditores difficillimum fuit eam rationem invenire, qua a reis, vel de crimine suspectis veritas excutiatur. Et quidem inter Laicos homines ad id invecta aliquando fuere duella, in proletariis etiam hominibus ferri candentis, & aquæ frigidæ probatio, una cum susceptione sacræ Eucharistiæ. In Clericis autem, aut Monachis res dubitationem maximam semper habuit, quemadmodum constat ex Capitulari Aquisgranensi Caroli Magni anni 803. cap. 7., & ex lib. 7. Capitularium Francorum cap. 281. Aliquando autem visum est constituendum, illos sese jurisjurandi Sacramento purgatos exhibere, aliquando productis testibus Consacerdotum commendabilibus. Cur etiam alia ratio haberi non poterat, qualis erat Eucharistiæ susceptio? Video quidem Sacerdotes, ac Monachos ea ratione probatos, expositos fuisse periculo gravissimi Sacrilegii, dum forte etiam criminis rei Eucharistiam suscipere minime dubitassent. Verum si ideo is purgationis modus omittendus fuisset, omittendus alter modus fuisset purgandi se per jusjurandum, ne facile in perjuria Rei prolaberentur. In rebus hisce difficillimis, qualis est admissio criminum, vel purgatio, aliquod incommodum, & aliquando gravissimum suboritur, quod tamen cum publica utilitate compensatur. Sive enim perjurium, sive Sacrilegium reo pertinaci nocet, nec tanta esse debet Majorum cura, ut, ne reus quispiam in majora scelera se sponte præcipitem agat, communem omnium utilitatem despiciant, præsertim cum alia ratione consuli nequeat. Revera, si etiam recentiores Tribunalium usus consideraverimus in reis, sive de crimine graviter suspectis torquendis, quis non videt, & in illis nonnihil asperum, & rigidum contineri, dum aliquando & noxii contumaces absolvi necesse est, innocentes e contrario delicatiores, & equuleorum impatientes quandoque damnari? Quamquam tamen & in hac ratione adhuc Tribunalia consistunt, sive quod alia non supersit, sive quod ea Reipublicæ læsæ quodammodo satisfiat. Apparet igitur, non omnino improbanda esse memorata VVormatiensis Concilii decreta; licet enim ægre ferre non debeamus, si quispiam dixerit, constitutiones hujus generis hodie in usu amplius non esse, mutata in hac parte disciplina; displicet tamen audire quosdam ita de veteribus Conciliis loquentes, ut eorum doctrinam penitus improbent, quasi prudentiæ, ac rationi contrariam. Diversa est sicut Provinciarum, ita & temporum disciplina, & semper peculiares extiterunt constituentibus non contemnendæ rationes, quemadmodum & in Civili Republica diversa est legum omnium ratio, nec est, cur Justinianus contemnat Theodosium, vel Constantinum.

Can. 44. cau. 16. qu. 1.

Canon 44. cau. 16. qq. 1. minime legitur inter canones Concilii VVormatiensis. Sed quoniam Burchardus, & Ivo eundem laudant ex canone 6. Concilii VVormatiensis, in quo notant Correctores Romani nonnulla similia legi, ideo subjiciam verba ejusdem canonis 6. ibi: *Multi contra canonum constituta Ecclesias, quas ædificaverint, & ab Episcopo postulaverint consecrari, dotem, quam eidem Ecclesiæ contulerint, ad Episcopi ordinationem putant non pertinere, quod factum & in præterito displicet, & in futuro prohibetur. Ergo omnia secundum constitutionem antiquam jura Ecclesiarum ad Episcopi ordinationem, & potestatem pertineant.* Verum non est canon Concilii VVormatiensis, quem aut Gratianus, aut Ivo, aut Burchardus descripserunt. Potius id referendum erit ad Capitulare Caroli Magni anni 804. editum ad Salz; etenim cap. 3. ibidem hæc leguntur: *Quicumque voluerit in sua proprietate Ecclesiam ædificare una cum consensu, & voluntate Episcopi, in cujus Parochia fuerit, licentiam habeat. Verumtamen omnino providendum est, ut aliæ Ecclesiæ antiquiores propter hanc occasionem nullatenus suam justitiam, aut decimam non perdant, sed semper ad antiquiores Ecclesias persolvantur.* Hæc sane

ne verba eadem sunt cum fragmento Gratiani, licet alius Concilii nomine inscribatur, quod erratum ex Collectione Reginonis occasionem habuit; etenim apud Reginonem in lib. 1. cap. 23. laudatur canon 3. Concilii VVormatiensis, deinde in cap. 24. laudantur Capitularia Francorum; in cap. autem 25. & 26. in quo habetur illud Gratiani fragmentum, hæc adjicitur inscriptio: *Ex eodem*, quam Burchardus non retulit ad cap. 24. & 25. sed potius ad cap. 23. VVormatiense, quare & cap. 25. nomine VVormatiensis Concilii inscribere non dubitavit; nisi dicere velimus, eundem Burchardum ex industria VVormatiense Concilium memorasse, ut a Capitularibus Francorum abstinuisse videretur, quemadmodum sæpius jam animadvertimus.

Can. 25. cau. 23. qu. 8.

Canon 25. cau. 23. qu. 8. legitur in canone 50. Concilii VVormatiensis his verbis: *Sancitum est, ut unicuique Ecclesiæ unus mansus integer absque alio servitio adtribuatur* (mansus dicebatur ager duodecim jugerum), *& Presbyteri in eis constituti non de decimis, neque de oblationibus fidelium, non de domibus, neque de præscripto manso aliquod servitium faciant præter Ecclesiasticum. Et si amplius aliquod habuerint, inde senioribus suis debitum servitium impendant.* Ceterum, cum dixerimus canones VVormatienses, qui post quadragesimum quartum sequuntur, suspectæ fidei esse, hic consistendum non est, nec sufficere videtur, ad edita Concilii VVormatiensis exemplaria hunc canonem exegisse. Habetur ille præterea apud Reginonem in lib. 1. cap. 24. ubi laudatur potius nomine Capitularium Francorum. Sane eisdem omnino verbis legitur apud Ansegisum in lib. 1. Capitularium cap. 85. cum quo consonat Canon 10. in Capitulari Ludovici Pii anni 816, item caput 11. tit. 37. in Capitularibus Caroli Calvi, & demum Concilium Troslejanum cap. 6.

Can. 16. & 17. cau. 33. qu. 2.

Tutius tribuuntur eidem VVormatiensi Concilio canones 16, & 17. cau. 33. qu. 2. habentur enim in canonibus 33. & 34. VVormatiensibus. Et quidem canon 16. omnino consonat cum dicto canone 33. verum canon 17. Gratianeus ita ex canone 34. VVormatiensi erit emendandus. *Siquis cum commatre spiritali fuerit fornicatus, usque ad dignam pœnitentiam anathematis percutiatur ictibus. Similiter & illum percutere promulgamus, qui cum ea, quam de sacro fonte baptismatis susceperit, aut cum illa, quam ante Episcopum tenuerit, cum sacro Chrismate fuerit uncta, fornicationis perpetravit scelus; legitimam autem, si habuerit, non dimittat uxorem.*

Can. 18. cau. 35. qu. 2.

De canone 18. cau. 35. qu. 2. nihil est, quod specialiter observandum existimem. Legitur ille eisdem omnino verbis in can. 32. ex VVormatiensibus.

Can. 93. de consf. dist. 2.

Canon 93. de conf. dist. 2. a Burchardo primum nomine Concilii VVormatiensis laudatur, quem deinde more suo sequuti sunt Ivo, & Gratianus. Burchardus autem errandi occasionem ceteris præbuit, quod abstinendum sibi proposuerat a recitando nomine Capitularium Francorum, ad quæ hic idem canon referendus erat. Revera Ansegisus Abbas in sua Collectione Capitularium lib. 1. cap. 155. ita habet: *Ut Presbyter semper Eucharistiam habeat paratam, ut quando quis infirmaverit, aut parvulus infirmus fuerit, statim eum communicet, ne sine communione moriatur.* Regino Prumiensis in lib. 1. cap. 69. eisdem omnino verbis refert hunc canonem hac adjecta inscriptione: *Ex Capitulis Synodalibus*; qua arbitror laudari quædam Capitula Synodalia, quæ suis Clericis proposuit sæculo 9. quidam VValterius Episcopus Aurelianensis, edita recens apud Labbeum Tom. 10. Venetæ editionis pag. 69. ubi in fine capitis 7. hæc leguntur: *Et ut semper Eucharistiam Presbyter habeat paratam, ut quando quis infirmatus fuerit, aut parvulus ægrotaverit, statim eum communicet, ne sine viatico moriatur.*

CA-

CAPUT LVI.

De Synodo octava, & nona.

Hisce nominibus Concilii octavi, vel noni descripti sunt apud Gratianum sequentes Canones.

Ex Concilio VIII.

Can. 7. *dist.* 21. *consonat cum interpretatione Anastasii Bibliothecarii.*
Can. 22. *dist.* 54. *potius tribuendus S. Isidoro Hispalensi.*
Can. 1. *dist.* 63. *Can.* 2. *dist.* 63. *Simul jungendi, atque ad integra Concilii exemplaria exigendi.*
Can. 4. *dist.* 90. *tribuendus potius S. Basilio.*
Can. 5. *dist.* 90. *tribuendus S. Basilio, & S. Isidoro.*
Can. 9. *cau.* 1. *q.* 1. *ad sententias S. Basilii referendus.*
Can. 7. *cau.* 5. *q.* 6. *ad sententias S. Isidori referendus.*
Can. 28. *cau.* 11. *q.* 3. *idem est cum can.* 18. *cau.* 11. *q.* 3.
Can. 77. *cau.* 11. *qu.* 3. *tribuendus Sancto Isidoro, vel etiam S. Basilio.*
Can. 13. *cau.* 12. *q.* 2. *ad integra Constantinopolitani Concilii exemplaria exigendus.*
Can. 7. *cau.* 26. *q.* 7. *consonat cum sententiis S. Basilii.*
Can. 8. *cau.* 26. *q.* 7. *consonat cum sententiis S. Basilii.*
Can. 9. *cau.* 26. *q.* 7. *consonat cum sententiis S. Basilii.*
Can. 10. *cau.* 26. *q.* 7. *consonat cum sententiis S. Basilii.*
Can. 11. *cau.* 26. *q.* 7. *consonat cum sententiis S. Basilii.*
Can. 22. *cau.* 27. *q.* 2. *consonat cum sententiis S. Basilii.*
Can. 1. *de pœnit. dist.* 2. *consonat cum sententiis S. Basilii.*
Can. 25. *de cons. dist.* 2. *consonat cum sententiis S. Basilio adtributis.*

Ex Concilio IX.

Can. 1. *cau.* 20. *q.* 1. *ad sententias S. Basilii referendus.*
Can. 4. *cau.* 20. *q.* 2. *ad sententias S. Basilii referendus.*

HOC in capite ideo jungenda duxi, quæ a Gratiano memorantur tum octavæ, tum nonæ Synodi nomine, quia canones nono Concilio adscripti ad nonum Concilium minime pertinent, sive, quod vulgo dicitur, Lateranense I. Generale, & in nonnullis Gratiani Codicibus non nona, sed octava Synodus in illorum inscriptionibus legatur. Imo & illud etiam contigit, ut sicut nonnulla alia capita Synodo octavæ apud Gratianum tributa, Synodi octavæ revera non sunt, sed potius S. Basilii Cæsareensis cognomento Magni, ita quoque vulgata Capitula nomine Synodi nonæ ad Sancti ejusdem Basilii opera referenda sint. Præmittenda hæc sunt generaliter, ac præterea explicanda est occasio, ex qua memorata Concilii octavi & noni capita Basilio potius sunt tribuenda. Arbitror ego, id profluxisse ex oscitantia Amanuensium, qui non satis inscriptionum literas consideraverunt: forte enim Basilii nomen de more breviatum in mss. Codicibus fuerat hoc modo: *Bsius*, hinc qui legerent, aut in alios Codices transponerent, pro litera *B.* legerunt vel scripserunt numerum 8. & pro sequentibus literis *Sius* legerunt *Sinodus*, sive *Synodus*. Quod etiam alicubi evenit in voce *Isidorus*, quæ cum valde similis in mss. Codicibus videri posset nuper descriptis literis, occasionem etiam dedit, ut pro nomine Isidori Hispalensis octavæ Synodi nomen inscriberetur in illis fragmentis, quæ sunt ejusdem Isidori. Itaque nemo mirari debet, si in sequentibus frequentissime aut Basilio, aut Isidoro adscripsero, quæ Synodo octavæ, vel nonæ (quæ, ut diximus, in plu-

ribus Codicibus octava dicitur) tribuuntur.

Interea vero quædam de octava Synodo generatim dicenda sunt, ut ad interpretationem, vel descriptionem illorum canonum, qui revera ejusdem sunt, quoquomodo parati, instructique accedamus. Octava Synodus appellatur quarta Constantinopolitana sub Hadriano II. Pontifice Maximo celebrata anno 869. Sedebat in Patriarchatu Constantinopolitano vir prudentia, ac Sanctitate insignis Ignatius, cui plurimum invidebat Gregorius Syracusanus cum aliis perpaucis Episcopis, atque his favebat Senator, & a Secretis Imperatoris Laicus quidam nomine Photius, qui privato potissimum studio ducebatur adversus Ignatium, futurum aliquando sperans, ut eo a Patriarchali dignitate dejecto, ipsemet Patriarchalem sedem ascenderet. Hinc animos fidelium ab Ignatii communione avertere cœpit, variis criminibus, quæ ex arbitrio affingebat, Ignatium accusans: imo & animum Michaelis Imperatoris adeo cirumvenit, ac concitavit, ut facile præsidium obtinuerit ad Ignatium ab Episcopatu deturbandum, ac dejudicandum. Itaque Imperiali fretus auctoritate, item emendicatis plurium Episcoporum suffragiis, adjuvante Gregorio superius memorato, voti sui compos factus est Photius, qui Ignatium damnavit, e sede removit, atque in exilium misit, seseque in ejus locum mota seditione intrusit. Concitavit hæc res universum propemodum Orientem, plures enim, quibus perspecta erat Ignatii integritas, atque virtus, non potuerunt non obsistere callidis Photii, & ceterorum Ignatio invidentium artibus, atque calumniis. Verum quousque Michael Imperium rexit, parum valere potuerunt proborum querimoniæ: tanta erat Imperatoris erga Photium gratia, atque benevolentia. Postquam tamen Michaeli successit in Imperio Basilius, visa est Ignatii causa Patronum habere; etenim Imperator ipse controversiam omnem in Concilio ad id celebrando dirimendam voluit, & Ignatium, si æquum visum fuisset, restituendum. Itaque consentiente Hadriano II. Pontifice Maximo universalis Episcoporum omnium, præsertim Orientalium, celebrata Synodus est in Urbe Constantinopolitana, in qua post sedulam facti discussionem damnatus est Photius una cum ceteris, qui Photio adhæserant, & Ignatius restitutus in propriam dignitatem. Quid post Ignatii mortem de Photio contigerit, hujus loci non est investigare; nihil enim exinde deduci potest ad assequendam commodam interpretationem Canonum Constantinopolitanorum, de quibus in præsentia agendum est. Illud monebo, hujus Synodi Constantinopolitanæ acta latine jam haberi edita opera Anastasii Bibliothecarii, qui præsens in eodem Concilio interfuerat, eaque ad Pontificem Maximum direxerat. Qua vero ratione interpretationem hanc suam Anastasius ipse confecerit, idem tradit in Epistola ad Hadrianum his verbis: *Interpretans hanc sanctam Synodum verbum e verbo, quantum idioma Latinum permisit, excerpsi; nonnunquam vero manente sensu constructionem Græcam in Latinam necessario commutavi.* Extat etiam hodie apud nos editus Græcus Synodicorum actorum textus, verum non satis integer, forte a recentioribus Græcis schismaticis corruptus, ac depravatus, ex quo profluxisse arbitror, Græcos Canones ab Anastasianis plurimum dissonare, etiam in ipsomet numero; etenim apud Anastasium habentur 27., cum tamen in Græca editione 14. tantummodo recenseantur.

In hoc Constantinopolitano Concilio Canone 21. legitur Canon 7. dist. 22. & quidem in editione Anastasii Bibliothecarii; frustra enim eum Canonem a Græcis quæreremus, qui tantum, ut diximus, quatuordecim habent. Hunc canonem dubitandum non est ad Photii damnationem pertinere, qui cum adhuc esset *mundi potens*, sive Laicus, Senator, & a Secretis Imperatoris adversus Ignatium Patriarcham ita pugnavit, ut eum a Sede Patriarchali dejecerit ambitus caussa, hinc post verba ejusdem Canonis ita sequitur apud Anastasium: *Quod & nuper Photius fecit, & multo ante Dioscorus.*

Can. 7. dist. 22.

Canon 22. dist. 54. ex illis est, quos ex octava Synodo Gratianus laudavit, revera tamen S. Isidoro tribuendus est juxta ea, quæ superius diximus. Itaque Isidorus in cap. 19. Regulæ Monachorum eadem fere tradidit his verbis: „ Abbati, vel Monacho Monasterii servum non licebit facere liberum; qui „ enim nihil proprium habet, libertatem rei alienæ dare non debet. Nam „ sicut sæculi leges sanxerunt, non potest alienari possessio, nisi a proprio „ Domino, ita & omne, quod in Mo- „ na-

Can. 22. dist. 54.

„ nasterio in numero ingreditur, sub te-
„ stimonio accipiendum".

Can. 1. & 2. dist. 63.

Ad Canonem 22. Constantinopolitani Concilii juxta interpretationem Anastasii referendus est canon 1. & 2. dist. 63. hoc ordine legendus. *Promotiones atque consecrationes* (hæc leguntur in dicto can. 2. prope medium) *Episcoporum concordans prioribus Conciliis electione, ac decreto Episcoporum Collegii fieri Sancta hac, & universalis Synodus definit, & statuit, atque jure promulgat, neminem Laicorum Principum, vel Potentum semel inserere electioni, vel promotioni Patriarcha, vel Metropolita, vel cujuslibet Episcopi, ut videlicet inordinata hinc, & incongrua fiat confusio, vel contentio; prasertim cum nullam in talibus potestatem quemquam potestativorum, vel ceterorum Laicorum habere conveniat, sed potius silere, ac attendere sibi, usquequo regulariter a collegio Ecclesia suscipiat finem electio futuri Pontificis. Si vero quis Laicorum ad concertandum, & cooperandum ad Ecclesiam invitatur, licet hujusmodi cum reverentia, si forte voluerit obtemperare se adscribentibus; taliter enim sibi dignum Pastorem regulariter ad Ecclesia sua salutem promoveat.* Hic finem habet dictus canon 2. cujus verba quædam jam Gratianus retulerat in can. 1. Post hæc autem in Concilio hæc sequuntur, quæ spectant ad eundem canonem 1. apud Gratianum: *Quisquis autem sacularium Principum, & Potentum, vel alterius dignitatis Laicus adversus communem, ac consonantem, atque canonicam electionem Ecclesiastici Ordinis agere tentaverit, anathema sit, donec obediat, & consentiat in hoc, quod Ecclesia de electione, ac ordinatione proprii Prasulis se velle monstraverit.* Hic Canon ita expressus pertinet, uti liquet perspicue, ad Photii ordinationem; in Canonibus autem Græcis hodie non habetur. Quæ vero leguntur apud Gratianum in principio dicti canonis 2. ad Synodum minime pertinent, sed potius continent brevem quandam, & historicam narrationem ex actis Concilii Constantinopolitani depromtam, ex qua Collector canonum indicare voluit adjuncta illorum temporum, quibus Concilium ipsum fuit celebratum.

Can. 4. & 5. dist. 90.

Canones 4. & 5. dist. 90. sunt ex illis, qui ex S. Basilio depromti sunt, & ex errato Amanuensium octavæ Synodo sunt adscripti. Itaque canon 4. legitur in libello de Institutis Monachorum Sancto Basilio tributo, apud Lucam Holstenium in Codice Regularum aucto, editoque Parisiis anno 1684. ubi interrogatione 71. ita legitur: *Si autem obediens quis murmuret? Resp. Apostolo dicente, omnia facite sine murmuratione, & hasitationibus, alienus sit a Fratrum unitate qui murmurat, & opus ejus abjiciatur. Manifestum enim est, ille qui talis est, quia infidelitate agrotat, & certam futura spei fiduciam non gerit.* Et in cap. 93. *Si vero etiam quis murmuret propter escam, qua erga eum sententia servabitur? Ea, qua circa illos, qui murmuraverunt in deserto; dicit enim Apostolus: Ne murmuraveritis, sicut quidam eorum murmurarunt, & perierunt ab exterminatore.* Quoniam vero de hoc Basilii libro nonnulli sunt, qui admodum dubitent, utrum germanum sit Basilii opus, nec ne, similia proferam ex libro Basilii Regularum fusius disputatarum cap. 29. ibi: *Ceterum siquis murmurasse, aut plus aquo extulisse se animadversus fuerit, hujus opus nequaquam cum illorum commisceri operibus debet, qui humiles sint, spirituque contriti; neque id ullo modo in pietatis vera Cultorum usus erogari. Siquidem quod altum est hominibus, id abominabile est apud Deum, eoque magis, quod hac de re est praceptum Apostoli, qui quidem sic dicit: Neque murmuraveritis, sicut quidam murmuraverunt, & perierunt ab exterminatore.* Item quædam leguntur similia in Regulis Brevioribus ejusdem Basilii cap. 39. & 133. Versiculus autem *juxta mensuram* in dicto can. 4. Gratianeo referendus erit ad sermonem 1. Basilii de institutione Monachorum, in quo hæc habentur: *Qui in culpa aliqua deprehensi fuerint, ad magnitudinem delicti pœna etiam modus accommodatur.* Et infra: *Qua in re qui erit communis disciplina moderator, is cum magnitudine culpa pœnam etiam commetietur.* Postrema hæc S. Basilii verba videntur quoque esse perstricta in vers. *qui contentiosus* can. 5. dist. 90. quemadmodum priora ejusdem canonis verba videntur perstricta ex sententiis S. Isidoris Hispalensis in Regula Monachorum cap. 17. ubi de Monacho delinquente hæc statuuntur: *Si contentiones, vel rixas amaverit, si manifestum convicium Fratri intulerit, si personam innocentem falso crimine maculaverit.... Hac, & his similia juxta arbitrium Patris diuturna excommunicatione purganda sunt, & flagellis emendanda, ut qui*

gravius peccasse noscuntur, acriori severitate coerceantur, consideratis tamen personis, qui sunt humiles, quive superbi. In Pœnitentiali Romano edito ab Antonio Augustino nonnulla his similia habentur, nomine Concilii Moguntini descripta, in cap. 9. tit. 6. his verbis: *Siquis murmurans extiterit, videat, ne pœnam murmurantium incurrat, de qua Apostolus dicit, neque murmuraveritis, sicut quidam eorum murmuraverunt, & perierunt ab exterminatore juxta mensuram, opusque peccati, quia in hoc sententia Apostoli pleniter declaratur, Sacerdotis judicio pœniteat*. Et in cap. 10. *Siquis contentiones, vel rixas amaverit, vel manifestum convicium Fratri intulerit juxta arbitrium Prioris, vel Rectoris, modumque peccati diuturna expietur pœnitentia*.

Can. 9. cau. 1. qu. 1.

Præterea etiam ad Sancti Basilii sententias ab incauto Gratiano tributas octavæ Synodo referendus erit canon 9. cau. 1. qu. 1. Est ille breviarium, sive compendium quoddam Epistolæ Basilii ad Episcopos sibi subjectos, quam Græcam, & Latinam Beveregius edidit in Tom. 2. Pandectarum Juris Canonici can. 91. Verba Basilii, quæ cum Gratiani fragmento congruere videntur, hæc sunt: *Ajunt quidam nonnullos vestrum accipere pecunias ab iis, qui ordinantur.... Siquis post hanc meam Epistolam tale quid fecerit, ab altaribus quidem, quæ hic sunt, recedet, quæret autem, ubi donum Dei emens possit vendere*. Romani Correctores observarunt similia tum in septima Synodo legi, tum in aliis Ecclesiasticis monumentis. Nil dubito. Apertissimæ sunt, ac frequentissimæ adversus Simoniacos sacrorum Canonum pœnæ, vel pœnarum comminationes, quibus res sacras ementibus, vel vendentibus muneris exercitio interdicitur.

Can. 7. cau. 5. qu. 6.

Ad regulas S. Isidori Hispalensis etiam pertinere canonem 7. cau. 5. qu. 6. perspicuum est, licet octavæ Synodo adscribatur. Isidori verba sunt in cap. 17. Regulæ Monachorum, quæ hoc in loco repetere supervacaneum arbitror, cum illa eadem jam retulerim ad canonem 5. dist. 90.

Can. 28. cau. 11. qu. 3.

Itidem Sancto Isidoro tribuendum esse canonem 28. cau. 11. qu. 3. idem Gratianus profiteri debet, suamque oscitantiam agnoscere, quippe qui eadem verba nomine Isidori Hispalensis retulit in can. 18. eadem causa, & quæstione. De hoc autem fragmento suo in loco fusius differemus, ubi de Sancto Isidoro agendum erit, & de dicto canone 18. ne bis eadem sint in hoc opere observanda.

Can. 77. cau. 11. qu. 3.

Ad eundem Isidorum præterea pertinet canon 77. cau. 11. qu. 3. licet Synodi octavæ nomine relatus. Etenim Sanctus Hispalensis Antistes in lib. 3. sententiarum, sive de Summo Bono cap. 55. ita de testibus scribit: *Erit autem ille apud Deum condemnatus, qui adversus innocentem falsum testimonium vel dicit, vel dicentibus credit. Nam non solum ille reus est, qui falsum de alio profert, sed & is, qui cito aurem criminibus præbet*. Eadem ferme sententia legitur apud Basilium in Regula, quam ab Holstenio editam superius dixi, cap. 121. his verbis: *Si is, qui consentit alterius peccato, etiam ipse peccati reus est? Resp. Hæc sententia est manifesta ex verbis Domini, quibus ait ad Pilatum, dicens: qui tradidit me tibi, majus peccatum habet*.

Can. 13. cau. 12. qu. 2.

Canon 13. cau. 12. qu. 2. habetur revera in canone 15. Constantinopolitani Concilii, de quo hic potissimum agimus, juxta editionem Anastasii Bibliothecarii, quamquam in Græcis Codicibus penitus desideretur. Romani Correctores nonnulla adjecerunt ad ejusdem fragmenti integritatem, nondum tamen perfectam descripserunt canonis ipsius sententiam; etenim post illa verba postrema Gratianei canonis, *Ecclesia Monasterium*, hæc ex Anastasio adjicienda sunt, quæ immediate subsequuntur: *Si vero de propriis rebus, aut de aliis quibusdam conventionibus, habeat id secundum propriam potestatem, & voluntatem omni vita sua, & post finem vita dimittat, & conferat hoc quiscumque voluerit, non tamen sæculare diversorum fiat*. Si caussam, sive occasionem scisciteris hujus definitionis, eandem aperiam ex ipso Anastasio Bibliothecario acceptam. Photius, postquam ejecto Ignatio in Patriarcham receptus est, ut sibi plurium benevolentiam conciliaret, sese munificum exhibuit; hinc, ut scribit Anastasius in Epistola ad Hadrianum, *persuasit Imperatori, præcipere neminem testamentum facere, vel per alterius, nisi per Photii manus, eleemosynas erogare; quod non ob aliud adinvenit inventor malorum, nisi ut cum acciperet, & erogaret substantias divitum, proprias a minus curiosis erogasse putaretur, ac per hoc a cunctis quasi dapsilis, & munificus amaretur*. Quamobrem facile credimus, Photium

tium eundem quamplura Ecclesiarum bona distribuisse, ut ea ratione plures sui amatores, suorumque ausuum Patronos quæreret, quæ optima fuit Constantinopolitanis Patribus occasio decernendi, ne Episcopi res, & bona Ecclesiastica in alios usus, quam in usus pios converterent. Cum vero in hoc Canone *salariorum Ecclesiasticorum* mentio fiat, necessarium erit animadvertere cum Antonio Augustino in lib. 2. de emendat. Gratiani dialogo 7. mendum irrepsisse, non enim legendum est, *salaria*, sed potius *solaria*, quo nomine vocabantur certæ præstationes, quæ pro solo apud veteres pendebantur; de quibus præstationibus intelligunt Viri Eruditi legem 2. §. *Siquis nemine*, ff. ne quid in loco, & l. 13. ff. qui potiores in pignore.

Can. 7. 8. 9. 10. & 11. cau. 26. qu. 7.

Can. 7. 8. 9. 10. & 11. cau. 26. q. 7. omnes ex fragmentis, & sententiis Sancti Basilii relati sunt, licet octavæ Synodo tributi fuerint apud Gratianum; & in primis can. 7. ita legendus erit ex Regulis Brevioribus ejusdem Basilii pro Monachorum institutione cap. 106. Adamo Fumano Interprete. Præponitur interrogatio: *Cujusmodi in fratrum familia utendum est animadversionibus ad revocandos in rectam viam, qui peccant?* Subsequitur responsio: *Pro judicio suo Antistites tempus, modumque considerabunt ratione habita cum ætatis, & corporis, tum animi habitus, & dissimilitudinis peccati*. Huc etiam unusquisque facile agnoscet referendum esse canonem 8. nisi hunc repetendum quispiam velit ab ea regula, quam nomine S. Basilii editam diximus ab Holstenio, in qua cap. 194. hæc leguntur: *Qualibus correptionibus uti oportet inter fratres ad emendationem eorum, qui delinquunt? Resp. Hoc sit in judicio positum eorum, qui præsunt, vel quanto tempore, vel quali modo corripi debeant, quia ætas, & eruditio multum haberi facit differentiam pænitentiæ*. Can. 9. legitur tum in Regulis Brevioribus cap. 8. ibi: *Quomodo suscipi debet, quem vere pœnitent? Quemadmodum Dominus docuit, cum dixit, quod convocat amicos, & vicinos dicens: Congratulamini mihi, quia inveni ovem, quæ perierat;* tum etiam in Regula superius memorata ab Holstenio edita in cap. 27. ibi: *Pœnitentem ex corde quomodo oportet suscipi? Resp. Sicut Dominus ostendit, cum dicit, quia convocavit amicos, & vicinos dicens: Congratulamini mihi, quia inveni ovem, quam perdideram*. Can. 10. inter Regulas Breviores Basilii ita legitur cap. 5. *Quomodo debet aliquis pœnitentiam agere de singulis peccatis, & cujusmodi fructus ostendere dignos pœnitentiæ? Nimirum similem illius animum induerit, qui dixit: iniquitatem odio habui, & abominatus sum, & ea præstiterit, quæ scripta sunt in sexto Psalmo, & aliis plerisque, & si ea fecerit, quæ pro alio, qui peccaverat, facta ab iis fuisse Apostolus testatur; qui secundum Deum contristati fuerant. Ecce enim, inquit, hoc ipsum secundum Deum contristatos esse vos, quantam in vobis operatum est sollicitudinem, sed defensionem, sed indignationem, sed timorem, sed desiderium, sed æmulationem, sed vindictam, in omnibus exhibuistis vos incontaminatos esse negotio, & sicut Zacchæus commissa peccata contrariis recte factis compensent*. Cum his sane plurimum consonare videtur Gratianus cujus eadem verba junctis adnotationibus Correctorum Romanorum leguntur in regula ab Holstenio edita, & Basilio tributa cap. 28. Canon 11. sententiam Basilii exhibet, quæ habetur in cap. 9. Regularum Breviorum ibi: *Adversus eum, qui obstinate pergat peccare, quo modo erimus animati? Eo nempe, quo Dominus jussit, cum dixit: Si autem Ecclesiam non audierit, sit tibi, sicut Ethnicus, & Publicanus, & ut Apostolus docuit, cum scripto reliquit: ut subtrahatis vos ab omni Fratre ambulante inordinate, & non secundum traditionem, quam accepistis a nobis*. In memorata autem Holsteniana Regula cap. 28. hæc leguntur: *Erga eum, qui non pœnitet pro peccato, qualiter esse debemus? Resp. Sicut præcepit Dominus dicens: Sit tibi, sicut Gentilis, & Publicanus, & sicut Apostolus docuit, dicens, subtrahite vos ab omni Fratre inquiete ambulante, & non secundum traditionem, quam tradidimus vobis*.

Can. 22. cau. 27. qu. 2.

Can. 22 cau. 27. qu. 2. laudatur quidem apud Gratianum nomine octavæ Synodi. Verum melius Ivo, aliique Collectores nomen Basilii Episcopi eidem fragmento inscripserunt. Revera Basilius in Regulis Monachorum fusius pertractatis cap. 12. hæc habet: "Atque „ ii etiam, qui matrimonio conjuncti „ ad hujusmodi vitæ genus accedunt, „ percontandi sunt, num consentiente „ altera parte hoc faciant ex præcepto „ Apostoli. Vir enim, inquit ille, sui „ corporis potestatem non habet. Et si „ hoc

„ hoc ita ab ipsis fieri compertum sit, „ tum multis adhibitis testibus admitti „ debet, qui accedit. Siquidem nihil „ est, quod Dei jussis potius haberi de- „ beat. Si vero diffidens sic altera pars, „ & assidue usque ex adverso cum al- „ tera contendat, quod videlicet minus „ sollicita sit, quomodo placeat Deo, „ hic ea convenit meminisse, quæ di- „ cta sunt ab Apostolo: In pace autem „ vocavit nos Deus, & sic parendum „ præcepto Domini, qui dixit: Siquis „ venit ad me, & non odit patrem „ suum, & matrem, & uxorem, & fi- „ lios, & fratres, non potest meus es- „ se discipulus: Neque enim est, quod „ haberi antiquius debeat, quam ut Dei „ jussis pareatur. Ceterum vos pleros- „ que novimus sæpe, qui ex intenta „ oratione, assiduoque jejunio ad finem, „ quam optabant, vitæ cum castitate „ pervenerunt; quippe cum Dominus „ videlicet eos, qui usquequaque sunt „ obstinati, sæpe numero etiam per cor- „ poralem necessitatem adigat sensim, „ ut recto alterius partis judicio con- „ sentiant.

Can. 1. de pœn. dist. 2.

Can. 1. de pœnit. dist. 2. ex octava etiam Synodo laudatur apud Gratianum; sed rursum hic tribuendus jure optimo erit Basilio Cæsareensi, vel si verba spectemus, quæ consonant cum sententia Basilii juxta interpretationem Ruffini, vel si sententiam ipsam, qualis apud alios Interpretes exprimitur, atque inter ceteros apud Adamum Fumanum in editione Antverpiana cap. 289. ibi: "Quem „ peccati alicujus pœnituit, is si in il- „ lud idem denuo relapsus sit, quod fa- „ ciet? Responsio. Quod qui semel pœ- „ nitentiam egerit, denuo idem pecca- „ tum commiserit, hoc argumento est, „ illum primam causam peccati illius „ funditus non extirpasse, a qua velu- „ ti a quadam radice alia ejusdem ge- „ neris opera pullulare necesse sit. Nam „ quemadmodum siquis relicta radice „ ramos arboris alicujus velit excisos, „ nihilominus radix manens alios similes „ illis protrudit, sic quoniam peccata „ sunt quædam, quæ nascendi princi- „ pium in se ipsis non habent, sed aliun- „ de originem ducunt, necesse est pror- „ sus, siquis esse ab illis liber velit, is „ ut causas primas peccatorum illorum „ stirpitus tollat; veluti corrixatio, & „ invidia, non ex se ipsis nascuntur, „ sed ab radice appetitus gloriæ pullu- „ lant; qui enim humanam gloriam ma- „ gni facit, is ex æmulatione ei obtre- „ ctat, quem in gloria esse animadver- „ tit, aut a quo in eo superari se vi- „ det, invidet. Quocirca qui semel se „ ipsum invidiæ, contentionisque con- „ demnarit, is si in eadem ipsa denuo „ vitia relapsus sit, utique intelligat, „ gravi se, ac penitus insito cupidita- „ tis gloriæ morbo, principe scilicet „ invidiæ, æmulationisve caussa labora- „ re. Nimirumque ipsum convenit con- „ traria ratione, nempe humilitatis e- „ xercitationibus (humilitatis autem e- „ xercitatio in rebus contemtioribus e- „ xercitatio est) gloriæ morbum cura- „ re, ut hoc modo affectionem illam „ humilis animi adeptus, deinceps in „ ea, quæ ante diximus esse cupidita- „ tis gloriæ germina, non incidat, at- „ que in singulis istiusmodi peccatis si- „ mili modo.

Can. 25. de cons. dist. 2.

Præter hæc etiam can. 25. de cons. dist. 2. videtur depromtus ex Regula S. Basilii, quam edidisse Holstenium diximus; & primo quidem similis sententia legitur, sed brevior in cap. 65. his verbis: *Usque ad quem modum obaudire oportet eum, qui placendi Deo implere regulam cupit? Resp. Apostolus ostendit proponens nobis obedientiam Domini, qui factus est, inquit, obediens usque ad mortem, mortem autem crucis, & prædixit: Hoc sentite in vobis, quod & in Christo Jesu.* Fusior tamen, magisque consentanea Gratiani fragmento est sententia capitis 133. his verbis expressa. *Quali timore, fide, vel affectu percipere debemus Corporis, & Sanguinis Christi gratiam? Resp. Timorem quidem docet nos Apostolus dicens: Qui manducat, & bibit indigne, judicium sibi manducat, & bibit. Fidem vero edocet nos sermo Domini dicens: Hoc est Corpus meum, quod pro vobis dabitur, hoc facite in meam commemorationem.* Et infra: *Sed & Apostolus dicens: Qui cum in forma Dei esset, non rapinam arbitratus est esse se æqualem Deo, sed semetipsum exinanivit formam servi accipiens, in similitudinem hominum factus, & habitu inventus ut homo. Humiliavit semetipsum factus obediens usque ad mortem, mortem autem crucis. Cum ergo anima fidem habet his dictis, & considerat magnificentiam gloriæ ipsius, & admiratur nimietatem humilitatis, quomodo tantus, ac talis obediens fuit Patri usque ad mortem pro nostra vita, puto, quia provocari possit ad affectum, & dilectionem ipsius, & Dei Patris, qui*

unico Filio suo non pepercit, sed pro nobis omnibus tradidit illum. Et infra: *Talem ergo affectum, & fidem praeparare debet in animo suo is, qui de pane, & calice Domini percipit.*

Can. 1. cau. 20. qu. 1. Duo adhuc supersunt Gratiani fragmenta, quae in vulgatis exemplaribus nonae Synodo, in nonnullis octavae tribuuntur. Verum utrumque ad S. Basilii sententias, uti diximus, referendum est. Et quidem in primis can. 1. cau. 20. qu. 1. consonat cum cap. 15. Asceticae Basilii, sive Regularum fusius disputatarum, ubi hic titulus praefertur: *Cui aetati permittendum sit, ut se ipsum quisquam Deo consecret, & quando virginitatis professio firma reputari debeat?* Et infra: *Tunc demum ad virginitatis professionem accedendum est, tanquam jam solidum, & ex animi sententia, & proprio judicio post justam rationis perfectionem factam, postquam & praemia, & supplicia vel recte agentibus, vel delinquentibus juxta factorum rationem a justo Judice parantur.* In eodem

Can. 4. cau. 20. qu. 2. capite haec leguntur: *Arbitramur omnem primaevam aetatem appositam esse ad susceptionem accidentium, ita ut orphanos nostra sponte; ut secundum zelum Job Patres simus orphanorum: Eos vero, qui sub parentibus sunt, ab ipsis parentibus oblatos, adjunctis multis testibus suscipiamus, ne demus occasionem, qui occasionem quaerunt, & omne os loquentium adversus nos blasphemiam obstruatur.* Nemo non videt haec illa esse, quae retulit Gratianus in can. 4. cau. 20. qu. 2. nomine Synodi nonae.

APPENDIX

De Pseudosynodo Photiana.

Subjicere hoc in loco juvat fragmentum, quod nomine Synodi Constan-

Can. 45. cau. 7. qu. 1. tinopolitanae Gratianus edidit in can. 45. cau. 7. qu. 1. Pertinet illud ad eandem Ignatii, & Photii causam, quae in Synodo Constantinopolitana generali 8. discussa fuerat. Etenim postquam Ignatius in Patriarchatu obiisset, Photius sententia Synodi octavae a sede, quam vi, & fraude invaserat, dejectus, coepit rursus totis viribus contendere, ut vacantem dignitatem recuperaret, atque ita, ut non tam novum Episcopatum adquireret, quam antea adquisitum retinere videretur. Hinc Synodum In Urbe Constantinopolitana celebrasse fertur in Templo S. Sophiae, ad quam una cum 383. Episcopis convenisse Gratianus refert Legatos Johannis 8. Pontificis Maximi, Petrum Presbyterum Cardinalem, Paullum Anconitanum Episcopum, & Eugenium Episcopum Ostiensem. Res prospere cessit Photio, qui restitutus est in Episcopatum Constantinopolitanum, imo & curavit, ut octavae Synodi memoria aboleretur, nomen dando Synodi octavae huic novae Synodo a se celebratae, & nonnulla definire conatus adversus sanctae Ecclesiae dogmata, quod attinet ad processionem Spiritus Sancti a Filio. Porro Johannes 8. Pontifex Maximus acta hujus Synodi non rescidit in ea parte, in qua restitutio Photii continebatur; ne forte diro & acerrimo schismati jam concitato occasionem novam dare videretur; at illa in ceteris capitibus penitus reprobavit, quemadmodum constat ex ejusdem Epistola 251. ad Basilium, & 250. ad Photium data; reprobarunt etiam recentiores Pontifices Maximi, & Ecclesia universa, ut mirum profecto eruditis videatur, Gratianum non dubitasse fragmentum hujus Synodi referre in Codicem suum, & honorifice de eadem Synodo praefari. Equidem can. 45. cau. 7. qu. 1. nihil exhibet Orthodoxae fidei contrarium, imo neque disciplinae Ecclesiasticae adversatur, dum ibidem definitum adparet, Episcopos semel Monasticam vitam amplexos non posse amplius ad Episcopalem sedem redire. Interea vero, quis non videt hac in re virus pessimum latere, Photio auctore, qui voluit in hoc can. Ignatium licet vita functum quoquo modo damnare, & sic sententiam Synodi 8. generalis evertere? Siquidem Ignatius Constantinopolitanus Patriarcha cum vi esset dejectus, aut fraude per Photium, in Monasterium se se receperat, non animo se se addicendi Monasterio, sed potius, ut ibidem procul a molestiis Photianis quietam vitam duceret, & tranquillam; at cum optima se se obtulit occasio, curavit, ut restitueretur in Episcopatum, ut superius jam diximus. Photius vero, qui sedem occupaverat, id aegre tulit, proindeque post mortem Ignatii nihil antiquius habuit, quam demonstrare. Ignatium non potuisse amplius in dignitatem amissam restitui, rationem afferens, quod jam Monasterio se addixisset. Receptum quidem erat, Episcopos semel ad Monasteria migrantes, tanquam in loca publicae

pœ-

pœnitentiæ, non posse revocari, quemadmodum nec Sacerdotes, si quando publicæ pœnitentiæ semel addicti fuissent. At hæc ratio in Ignatio parum valebat, qui aliis de caussis in Monasterium se se receperat. Verba dicti can. 45. Romani Correctores sive Græce, sive Latine integra retulerunt, ut nihil amplius hodie in hac parte desiderandum sit. Unum hic adjiciendum est, tantam in hoc capite fidem habitam esse Gratiano, ut quamplures hoc idem caput, quasi Synodi octavæ generalis sententiam agnoverint; imo & in capit. 11. de renunciatione Innocentius III. arbitratus fuerit, caput illud pertinere ad Concilium Constantinopolitanum 1. sive generale 2. quod est, ut ipse ait, *unum ex quatuor principalibus, quæ sicut quatuor Evangelia Ecclesia Catholica veneratur*.

CAPUT LVII.

De Concilio Agrippinensi.

Nomine Concilii Agrippinensis inscribitur sequens Canon apud Gratianum.

Can. 28. de cons. dist. 1. ad Capitularia Francorum potius referendus.

A Colonia Agrippina prope Cenomanum sita, nonnulla ibidem celebrata Concilia Agrippinensia, alias Coloniensia appellantur. Et quidem tria hujus nominis apud Collectores Conciliorum habemus, primum anni 336. in quo Euphratas Coloniæ Agrippinæ Episcopus damnatus est tamquam hæreticus, quod Christum Deum esse negaverit; secundum anni 843. in quo nonnulla utilia Ecclesiasticæ disciplinæ capita sunt constituta; postremum anni 887. in quo itidem plurima edita habemus ad disciplinam Ecclesiasticam reformandam, aut stabiliendam. Quod autem a Gratiano refertur nomine Concilii Agrippinensis ad nullum ex illis pertinere potest; potius enim pertinet ad Regum Francorum Capitularia, in quorum Collectione apud Benedictum Levitam lib. 5. cap. 111. hæc leguntur: *Ecclesiam, in qua mortuorum cadavera infidelium sepeliuntur, sanctificare non licet. Sed si apta videtur ad consecrandum, inde evulsa corpora, & rasis, vel lotis lignis ejus readificetur. Si hac consecrata prius fuit, Missas in ea celebrare licet, si tamen fideles fuerint, qui in ea sepulti sunt*. Porro Benedictus Levita hoc videtur descripsisse ex Theodoro Cantuariensi, quod & suo in loco ostendam, ubi de eodem Theodoro sermo erit instituendus. Primus nomine Concilii Agrippinensis eadem verba retulit Burchardus VVormatiensis in lib. 3. cap. 38. ex ea, ut suspicor, ratione, quod idem Collector, ut persæpe alibi monui, sibi proposuerit abstinendum a nominandis Francorum Regum Capitularibus, utpote quæ non satis erant accepta apud Germanos, inter quos Burchardus ipse scribebat. Burchardum deinceps sequuti sunt recentiores Collectores, atque inter ipsos Gratianus. Quod si tamen conari velimus, ut quomodocumque ad aliquod ex Conciliis Agrippinensibus Gratiani fragmentum referamus, ego indicarem Concilium Agrippinense memoratum anni 887. cujus observationis caussa hoc peculiari capite arbitratus sum mihi disserendum esse de Canonibus Gratianeis ex Concilio Agrippinensi laudatis; quandoquidem commodius de dicto can. 28. de cons. dist. 1. disseruissem, ubi superius agebam de Francorum Capitularibus. Itaque in dicto can. 28. apud Gratianum dicitur, non posse in Ecclesia nos defunctis infidelibus communicare, quod sane contingeret, quoties in eo loco dedicaremus Ecclesias, in quibus tumulata jacent infidelium cadavera. At fere similis sententia habetur in memorato Concilio Agrippinensi anni 887. can. 3. ubi etiam fit mentio Capitularium Francorum; postquam enim statutum est abominabiles omnibus esse debere quorundam criminum reos, ita subjicitur: „ Talium enim scelerum patratoribus, „ sicut in Capitularibus Gloriosissimorum Imperatorum Caroli, & Ludovici continetur, nisi post puram, & publicam pœnitentiam, & per Ecclesiæ

„ siæ satisfactionem, & per impositio-„ nem manus Episcoporum nec vivis, „ nec mortuis communicare debemus. Hæc conjectura gravior ex eo redditur, quod Ivo laudat idem fragmentum ex Concilio Agrippinensi *cap.* 3. & numerus capitis 3. optime refertur ad verba nuper memorati Concilii Agrippinensis.

CAPUT LVIII.

De Concilio Nannetensi.

Concilio Nannetensi adscribuntur hi Canones apud Gratianum.

Can. 5. *dist.* 24. *fere consonat cum vulgatis Concilii exemplaribus.*
Can. 7. *dist.* 44. *pertinet potius ad Capitula Hincmari Rhemensis.*
Can. 8. *dist.* 44. *pertinet potius ad Capitula Hincmari Rhemensis.*
Can. 9. *dist.* 44. *pertinet potius ad Capitula Hincmari Rhemensis.*
Can. 2. *dist.* 91. *pertinet potius ad Capitula Hincmari, & regulam S. Benedicti.*
Can. 5. *cau.* 9. *qu.* 2. *ex integris Concilii exemplaribus emendandus.*
Can. 35. *de cons. dist.* 5. *idem est cum can.* 7. *dist.* 44.

Additur. { *Can.* 15. *cau.* 13. *qu.* 2. *nomine Varensis Concilii a Gratiano laudatus.*

NAnnetum Urbs ad Ligerim Episcopalis sub Turonensi Episcopatu sita est. In ea vulgo celebratum dicunt Concilium anno 890. tempore Formosi Papæ. Alii ab hac vulgari traditione recedunt, eandem Nannetensem Synodum referentes potius vel ad annum 656. vel ad annum 658. Alii inter utramque opinionem incerti duo hujus nominis Concilia celebrata fuisse dixerunt, alterum anno 890. alterum anno 656. vel 658. Res meo judicio valde obscura est, & quam nemo, nisi divinando, adsequi potest. Illud tamen certum est, duos Concilii Nannetensis can. videlicet tertium, & undecimum relatos fuisse in librum 7. Capitularium Francorum, quamobrem visum est multis, tempora hujus Concilii definire antiquiora Benedicto Levita, qui circa annum 845. Collectionem Capitularium fecerat, uti diximus superius. Præterea certum est Flodoardum lib. 2. cap. 7. referre Concilium quoddam Nannetense, quasi anno circiter 660. celebratum. Sane si can. 20. quos hodie editos habemus, tamquam ejusdem Concilii Constitutiones perpenderimus, non erit difficile illos agnoscere tanquam septimi Ecclesiæ sæculi disciplinæ plurimum conformes, ut propterea non repugnet illos sæculi septimi Episcopis adtribuere. Conjicere autem juvat eandem Synodum Provincialem esse, cum in ea plura tradantur, quæ generatim ab Episcopis sint servanda, quod sane indicat plures in eodem Concilio Episcopos interfuisse.

In can. 11. hujus Concilii habetur can. 5. dist. 24., ubi tamen animadvertendum est pro illis verbis *eligere debet Sacerdotes*, in vulgatis exemplaribus legi: *Dirigere debet Sacerdotes.* *Can. 5. dist. 24.*

Can. 7. dist. 44. eisdem verbis nomine Concilii Nannetensis etiam habetur in can. 35. de consecr. dist. 5. Verum Concilii Nannetensis revera non est, quemadmodum nec can. 8., & 9. eadem dist. 44. Istorum canonum originem ego pandam, simulque caussas aperiam, ex quibus a Collectoribus Nannetensi Concilio tributi fuerint. De Gratiano, aut Palearum auctore nihil aliud dixero, quam utrumque sequutum esse anteriores Collectores, Ivonem, & Burchardum, qui primus eosdem canones Nannetensi Concilio adscripsit. At Burchardus erravit ex eo, quod eadem fragmenta ex Collectione Reginonis excipiens, canonum inscriptiones non satis intellexit. Habentur eadem capita apud Reginonem in lib. 1. de Ecclesiast. Discipl. cap. 213., 215., & 216. cum hac Epigraphe: *Unde supra;* cum autem in cap. 207. Regino memorasset Concilium Nan- *Can. 7. 8. & 9. dist. 44. & can. 35. de consec. dist. 5.*

Nannetense, putavit Burchardus ad idem Concilium Nannetense cetera, quæ sequebantur, referenda esse; falso tamen: Nam verba Reginonis *unde supra* de Capitulis Hincmari Rhemensis Episcopi erant intelligenda, ex quibus præcedentia capita Regino ipse depromserat. Porro apud Hincmarum Rhemensem integra habemus illa omnia Capitula, quæ descripsit Gratianus in dictis Canonibus 7., 8., & 9.. Quæ ut clarius designentur, dicam, apud Hincmarum in prima parte Capitulorum, quam Presbyteris suæ Parochiæ observandam tradidit anno 852. cap. 14., eadem legi verba, quæ apud Gratianum habentur in can. 7. dist. 44., sive cap. 35. de consecr. dist. 5., post quæ paucis interjectis subjiciuntur verba can. 8. dist. 44., quorum omnium ut integra habeatur sententia, verba eadem Hincmari describam. *Ut nullus*, ait ille, *Presbyterorum ad anniversariam diem, vel trigesimamtertiam*, (legunt alii separatim: „ Trigesimam, tertiam) vel „ septimam alicujus defuncti, aut quacumque vocatione ad Collectam Presbyteri convenerint, se inebriare præsumat, nec precari in amore Sanctorum, vel ipsius animæ bibere, aut alios ad bibendum cogere, vel se aliena precatione ingurgitare, nec plausus, aut risus inconditos, & fabulas inanes ibi ferre, aut cantare præsumat, nec turpia joca cum urso, vel tornatricibus ante se facere præsumat, nec larvas dæmonum, quas vulgo talamascas dicunt, ibi anteferre consentiat, quia hoc diabolicum est, & a sacris Canonibus prohibitum; sed cum honestate, & religione prandeat, & ad tempus ad suam Ecclesiam redeat. Summopere etiam quisque caveat, sicut de statu suo vult gaudere, ut non quacumque occasione aut parem suum, aut alium quemlibet ad iram, & rixam, vel contentionem, quanto magis ad pugnam, vel ad cædem aliquo verbo irritet, seu provocet, nec provocatus ad hoc quisque prosiliat, quia in talibus comessationibus, & potationibus, sicut religiosi faciunt, semper se immiscet diabolus. Quando autem convenerint Presbyteri ad aliquod convivium, Decanus, aut aliquis Prior illorum versum ante mensam incipiat, & cibum benedicat. Et tunc secundum suum ordinem consideant, alter alterius honorem portantes, & per vicissitudines cibum, & potum benedicant, & aliquis de illorum Clericis aliquid de sancta lectione legat, & post refectionem similiter sanctum hymnum dicant ad exemplum Domini, & Salvatoris, ac Discipulorum ejus, sicut illum in cœna fecisse legimus. Et sic se contineant omnes Presbyteri in omni loco, maxime in talibus, ne, sicut dicit Apostolus, vituperetur ministerium nostrum. " Ita describendi erant Gratianei canones septimus, & octavus. Canon autem nonus habetur in capite sequenti, idest 15. apud Hincmarum eisdem omnino verbis. Quibus sane canonibus improbata est nonnullorum Clericorum intemperantia, cui ut plurimum duplex præberi solebat occasio. In primis occasio erat funerum, in quibus tanquam religiosis actibus Clerici jam tum interesse consueverant; atque in eis aliquando mentiebantur, ajentes se pro defunctis orare, cum tamen immodice potius sese ingurgitarent cibis, & potibus, nonnullas etiam superstitiones intermiscebant, scilicet larvas assumebant ursorum, aliorumque animalium, quibus forte stigias potestates repræsentarent, insuper & larvas dæmonum, quas *talamascas* appellabant; idque non solum die funeris, verum etiam die anniversario, trigesimo, septimo, & tertio. Inter ceteros trigesimi diei observatio valde tunc erat in usu, usque ad quem funera protrahebantur, quemadmodum deducitur ex Capitulis Herardi Episcopi Turonensis anni 858., in quibus hæc leguntur cap. 58. *Ut exequia mortuorum cum luctu secreto, & cordis gemitu fiant, & Psalmos ignorantes Kyrie eleison ibi canant, & ut 30. diebus amici, & parentes pro eis agant*. Altera occasio Clericis præbebatur ex eo, quod solerent singulis menstruis Kalendis in unum convenire de rebus communibus acturi, & de Ecclesia universa, quo tempore apud singulos Parochos alternatim manentes, gravamen hospiti inferebant. Utrique autem abusui remedium adferre voluit Hincmarus apprime noscens, quantum & ad commune omnium exemplum, & ad Clericorum ipsorum profectum prodesse valeat cibi, & potus continentia. Non omittam tamen hoc in loco animadvertere, cum his omnibus aliquo modo convenire posse sententiam Concilii Nannetensis, qua-

qualis habetur in can. 15. ibi : „ De „ collectis, vel confratriis, quas con- „ sortia vocant, sicut verbis monui- „ mus, & nunc scriptis expresse præ- „ cipimus, ut tantum fiat, quantum „ rectum ad auctoritatem, & utilita- „ tem, atque ad salutem animæ perti- „ net. Ultra autem nemo nec Sacer- „ dos, neque fidelis quisquam in Paro- „ chia nostra progredi audeat. Idest, „ ut in omni obsequio religionis, vide- „ licet in oblatione, in luminaribus, in „ orationibus mutuis, in exequiis de- „ functorum, in eleemosynariis, & ce- „ teris pietatis officiis. Pastos autem, „ & comessationes, quas divina aucto- „ ritas vetat, ubi & gravedines, & „ indebitæ exactiones, & turpes, ac „ inanes lætitiæ, & rixæ, sæpe et- „ iam, sicut experti sumus, usque ad „ homicidia, & odia, & dissensiones „ accidere solent, adeo penitus inter- „ dicimus, ut qui contra hoc Decre- „ tum agere præsumserit, si Presbyter „ fuerit, vel quilibet Clericus, gradu „ privetur, si Laicus est, aut fœmi- „ na, ab Ecclesia usque ad satisfactio- „ nem separetur. Conventus autem ta- „ lium confratrum, necesse si fuerit, „ ut simul conveniant, aut forte ali- „ quis contra parem suum discordiam „ habuerit, quem reconciliari necesse „ sit, & sine conventu Presbyterorum, „ & ceterorum esse non possit, post „ peracta illa, quæ Dei sunt, & Chri- „ stianæ Religioni conveniunt, & post „ debitas admonitiones, si contigerit, „ ut veræ charitatis, & fraternæ, in- „ vicem consolationis omnes ad refe- „ ctionem conveniant, sic talia fieri „ permittimus, ut servata modestia, „ & temperantia, & sobrietate, pacis- „ que concordia, sicut decet fratres, „ in ædificationem fraternitatis, & „ laudem, & gloriam Dei, & gratia- „ rum actiones fiant. Et hoc omnino „ caveatur, quod Salvator ait : Vide- „ te, ne graventur corda vestra in cra- „ pula, & ebrietate. Qui voluerint, „ Eulogias a Presbytero accipiant, & „ panem tantum frangentes, singulos „ accipiant biberes, & nihil amplius „ contingere præsumant ; & sic unus- „ quisque ad sua cum benedictione Do- „ mini redeat.

Can. 2. dist. 91. Quod evenisse diximus in Canonibus nuper memoratis, ut ex minus solerti Reginonis lectione Concilio Nannetensi tribuerentur, quæ potius ad Hincmari Rhemensis Capitula pertinebant, idipsum evenit in can. 2. dist. 91. Auctor Palearum Ivonem sequutus est, & Burchardum, Burchardus vero referens eundem canonem, illum adscripsit Nannetensi Concilio, quod legerit illum apud Reginonem in cap. 208. lib. 1. de Eccles. Disciplinis, putans ex eodem Concilio Nannetensi depromtum, ex quo Regino caput præcedens laudaverat. Verum oportet potius illum inquirere inter Capitula Hincmari, apud quem legitur num. 9. his verbis: „ Mane matutinali officio expleto pensum „ servitutis suæ canendo primam, ter- „ tiam, sextam, nonamque persolvat; „ ita tamen ut postea horis competen- „ tibus, juxta possibilitatem aut a se, „ aut ab Ecclesiasticis publice complea- „ tur. Deinde peractis Missarum so- „ lemniis, & fessis infirmis visitatis ad „ opus rurale, & quod sibi competit, „ exeat jejunus, ut iterum necessitati- „ bus peregrinorum hospitum, sive di- „ versorum commeantium, infirmorum „ quoque, atque defunctorum succur- „ rere possit, usque ad statutam horam „ pro qualitate temporis, & opportu- „ nitate. " Hæc ad Presbyteros referuntur, de quibus in præcedentibus Capitulis Hincmarus egerat. Quæ autem apud Gratianum sequuntur in vers. *Propheta dicente*, potius habentur in Regula S. Benedicti cap. 16., & melius disjuncto capite referenda fuerant ab eo, qui Gratianea fragmenta numeralibus notis distinxit ; quemadmodum distinguuntur apud Ivonem in parte 6. cap. 181. & 182. Quicumque verba hujusce canonis consideraverit, facile dignoscet, tunc temporis nondum instituta fuisse Beneficia Ecclesiastica, qualia habemus in præsentia, Clericos autem adhuc in communione constitisse.

Can. 5. cau. 9. qu. 2. Potius pertinet ad Concilium Nannetense can. 5. cau. 9. qu. 2., etenim in can. 2. illius Concilii ita legitur : *Ut nullus Presbyter alterius Parochianum* (legunt alii : *Plebejanum*), *nisi in itinere fuerit, vel placitum ibi habuerit, ad Missam recipiat*. Eadem etiam leguntur in Capitularibus Francorum lib. 1. cap. 147. in editione Parisiensi anni 1677. Emendanda propterea erit Gratiani editio, in qua fit mentio de Diaconis, quorum præcipue non erat curam animarum gerere, & alienigenas suscipere, vel rejicere. *Placiti* nomen idem significabat, quod tribunal

Judicis competentis; statim ac enim quis abs Judice publico vocatus a sua Ecclesia discessisset, & venisset ad aliam, in qua situs erat Judex, justam omnino caussam habebat, ex qua in alienam Parochiam reciperetur.

Can. 15. cau. 13. qu. 2. Ex Amanuensium, aut Typographorum oscitantia factum arbitror, ut pro nomine Concilii Nannetensis adscriptum fuerit nomen Concilii Varensis in can. 15. cau. 13. qu. 2. Habetur iste in cap. 6. Nannetensi his verbis: „ Præcipiendum secundum canonum auctoritatem, ut de sepulcris, & hominibus sepeliendis nihil muneris exigant, nisi forte qui sepelitur, vivens jusserit Ecclesiæ, in cujus atrio sepelitur, de suis aliquid tribuere, aut etiam post mortem illius, quibus commissum est ejus eleemosynam facere, de rebus illius aliquid dare sponte voluerint. Tamen nullatenus a Presbyteris illis aliquid exigatur, sive ab illis, qui locis, & vicis præsunt. Prohibendum etiam secundum majorum instituta, ut in Ecclesia nullatenus sepeliantur, sed in atrio, aut in porticu, aut extra Ecclesiam. " (Melius Harduinus legit: *aut in porticu, aut in exhedris Ecclesia.*) *Infra Ecclesiam vero, aut prope Altare, ubi Corpus Domini, & Sanguis conficitur, nullatenus habet licentiam sepeliendi*. Jam superius hoc in libro memini me tradidisse, vetustum fuisse morem, quo defunctorum cadavera non in Ecclesia quidem, sed vel in atrio, idest in spatio vacuo, quod remansit ex solo, in quo ædificata Ecclesia fuit, vel in porticu, sive loco deambulationi apto, quemadmodum sunt claustra Ecclesiarum, & Monasteriorum hodierna, vel exhedra tumulabantur. Tumulari autem in exhedris dicebantur, quorum cadavera intra muros Ecclesiæ recondebantur, quemadmodum nostra hac ætate quandoque etiam fieri videmus, præsertim ubi agitur de cadaveribus Virorum Illustrium, & de Ecclesia optime meritorum, quorum cadaveribus infigi solent etiam simulacra, vel lapides ad honestissimas inscriptiones accommodati.

CAPUT LIX.

De Concilio Triburiensi.

Concilii Triburiensis canones, qui a Gratiano memorantur, in duplicem classem commode distribuendi sunt; vel enim in eorum numero habentur, quos exhibent vulgatæ Triburiensis Concilii editiones, vel in eisdem vulgatis editionibus desiderantur; Sunt autem sequentes.

Ex vulgata editione Concilii Triburiensis.

- *Can.* 51. *dist.* 50. *ex integris Concilii exemplaribus supplendus.*
- *Can.* 4. *cau.* 2. *q.* 5. *ex integris Concilii exemplaribus emendandus.*
- *Can.* 15. *cau.* 2. *q.* 5. *ex integris Concilii exemplaribus emendandus.*
- *Can.* 6. *cau.* 13. *q.* 2. *ex integris Concilii exemplaribus supplendus.*
- *Can.* 14. *cau.* 13. *q.* 2. *ex integris Concilii exemplaribus supplendus, atque emendandus.*
- *Can.* 31. *cau.* 13. *q.* 2. *ex integris Concilii exemplaribus emendandus.*
- *Can.* 16. *cau.* 16. *q.* 1. *idem est cum can.* 6. *cau.* 13. *q.* 2.
- *Can.* 36. *cau.* 16. *q.* 7. *ex integris Concilii exemplaribus supplendus.*
- *Can.* 7. *cau.* 17. *q.* 4. *ad integros Concilii Codices exigendus.*
- *Can.* 20. *cau.* 17. *q.* 4. *potius referendus ad Capitularia Francorum.*
- *Can.* 26. *cau.* 17. *q.* 4. *potius referendus ad Capitularia Francorum.*

Can.

Ex vulgata editione Concilii Triburiensis.

Can. 6. cau. 20. q. 1. ad integra Concilii exemplaria exigendus.
Can. 2. cau. 20. q. 2. ad integra Concilii exemplaria exigendus.
Can. 1. cau. 20. qu. 4. ex integris Concilii exemplaribus emendandus.
Can. 11. cau. 27. qu. 1. referendus potius ad Decreta Siricii.
Can. 12. cau. 27. qu. 1. referendus potius ad canones Chalcedonenses.
Can. 13. cau. 27. qu. 1. ex integris Concilii exemplaribus supplendus.
Can. 14. cau. 27. qu. 1. referendus potius ad Decreta Gelasii.
Can. 31. cau. 27. qu. 2. ad integros Concilii Codices exigendus.
Can. 32. cau. 27. qu. 2. ad integros Concilii Codices exigendus.
Can. 7. cau. 30. q. 3. consonat cum vulgatis Concilii exemplaribus.
Can. 4. cau. 30. q. 4. consonat cum vulgatis Concilii exemplaribus.
Can. 4. cau. 31. q. 1. ex integris Concilii exemplaribus supplendus.
Can. 44. de cons. dist. 1. consonat cum vulgatis Concilii exemplaribus.

Sequuntur alii

Can. 2. dist. 54. a Reginone Concilio Triburiensi adscriptus.
Can. 105. cau. 1. q. 1. a Reginone Concilio Triburiensi adscriptus.
Can. 43. cau. 11. qu. 3. a Burchardo primum Concilio Triburiensi adscriptus.
Can. 7. cau. 12. qu. 5. pertinet potius ad Novellas Justiniani Imperatoris.
Can. 25. cau. 17. q. 4. a Reginone Concilio Triburiensi adscriptus.
Can. 15. cau. 18. q. 2. consonat cum disciplina octavi sæculi.
Can. 4. cau. 23. qu. 8. a Burchardo primum Concilio Triburiensi adscriptus.
Can. 7. cau. 29. qu. 2. a Burchardo primum Concilio Triburiensi adscriptus.
Can. 5. cau. 31. qu. 1. referendus ad Concilium Meldense.
Can. 24. cau. 32. qu. 7. referendus ad Concilium Vermeriense.
Can. 6. cau. 34. qu. 1. referendus ad canonum Triburiensium sententias.
Can. 8. cau. 34. qu. 1. referendus ad canonum Triburiensium sententias.
Can. 9. cau. 34. q. 1. referendus ad Concilium Compendiense.
Can. 10. cau. 34. q. 1. jungendus cum can. 6. cau. 34. q. 1.
Can. 12. de cons. dist. 1. } *Simul jungendi, & ad Moguntinum*
Can. 30. de cons. dist. 1. } *Concilium referendi.*

ANno Domini 895. in Regia Villa cognomento *Triburia* non longe à Moguntiaco super Rhenum celebratum fuit Concilium Nationale Germanorum, in quod non solum Archiepiscopi tres, Moguntinus, Agrippinensis, & Trevirensis, aliique novemdecim numero Episcopi convenerunt, verum etiam alii numero multi Regni Proceres, & Abbates Monasteriorum, sub Arnulpho Rege, qui Viris Ecclesiasticis in unum congredientibus maximam contulit potestatem, imo & ipsam auctoritatem Regiam in exequendis canonibus, qui definiendi essent, spopondit, ut & fides, & disciplina Ecclesiastica magis magisque firmaretur, atque iis capitibus, in quibus lapsa videbatur, restauraretur. *Considerans enim idem Sapientissimus Rex* (sunt verba præfationis ejusdem Concilii) *profunda mentis intuitu abundantem in se Sancti Spiritus gratiam, quia quos repleverit ardentes in se, pariter & loquentes facit de se, anno Incarnationis Jesu Christi Domini Nostri 895., Regni vero sui 8., indictione 13., mense Majo, ejusdem S. Spiritus instinctu, & Primatum suorum consultu, venit in Villam Regiam, videlicet Triburiam in terra Francorum consisten-*

ſtentem cum Epiſcopis infra conſcriptis, Abbatibus, & omnibus Regni Principibus, nec non convenientibus Eccleſiaſticorum, & Secularium innumeris turbis, quatenus infatigabili perſeverantia Divina, & humana tractarentur, atque emergentia mala comprimerentur, ut eo liberius Sancta Dei Eccleſia ſuo potiretur honore. Ex quibus verbis liquido adparet, quænam fuerit hujus Concilii ratio, & qualis auctoritas; etenim Concilii rationes optimæ ſunt, incrementum videlicet fidei, & diſciplinæ Eccleſiaſticæ reformatio, auctoritas autem maxima ob utriuſque poteſtatis ſive Regiæ, ſive Sacerdotalis concurſum, atque ex conventu plurium Provinciarum. Vulgatæ Concilii hujus editiones exhibent can. 58., ſed veroſimilius eſt, multo plures fuiſſe ibidem conſtitutos, aut ſaltem multo plura Eccleſiaſticæ diſciplinæ capita diſcuſſa, & pertractata; cum vel ipſi contemporanei Scriptores multos ex Triburienſibus canonibus exhibeant, qui in vulgatis editionibus minime continentur. Inter hos memorandus eſt Regino Prumienſis Abbas, quem probabile eſt eidem Concilio interfuiſſe, aut ſaltem paullo poſt abſolutum Concilium Triburienſe ſcripſiſſe, & quidem prope Triburiam degentem: etenim Triburia non procul a Prumio, ubi Regino ſcribebat, ſita erat; quamobrem Regino idem nonniſi maxima cum impudentia retuliſſet quaſi ex Concilio Triburienſi, quod in illo minime fuerat conſtitutum; Ipſe tamen multo plura capita Triburienſia laudavit, quam in vulgatis Concilii Codicibus reperiantur. Huic graviſſimæ conjecturæ robur addit, quod in vulgata Concilii hujus editione dicitur ante canonum 58. deſcriptionem, ibi: *& peractis Divinæ Majeſtati precibus inclinantes ſe coram pii Principis adſtantibus Miſſis* (Epiſcopi) *gratificantes, & Magno Principi laudes perſolventes dehinc recto ordine conſederunt, & pravio Sancto Spiritu, quadam Capitula magis neceſſaria ex canonicis inſtitutionibus ſubſcripſerunt.* Quibus verbis ſane intelligimus, non omnia, quæ in Concilio pertractata ſunt, communi Epiſcoporum ſubſcriptione fuiſſe confirmata, ſed tantum *quadam Capitula magis neceſſaria*, ac proinde multa alia adhuc capita ſupereſſe, quibus Epiſcopi non ſubſcripſerunt, quæ quidem ea ſunt, quæ apud Reginonem in libris de Eccleſiaſticis Diſciplinis bene multa continentur. Quamobrem iſtis fidem, ſi non integram, ſaltem plurimam, tamquam a contemporaneo Auctore deſcriptis, minime denegabimus. Et quoniam de Reginone contemporaneo Auctore ſermonem habeo, non omittam, quod ipſe ait de eodem Concilio in lib. 2. ſuorum Chronicorum his verbis: *Anno Dominica Incarnationis 895. Synodus Magna celebrata eſt apud Triburias contra pleroſque ſaculares, qui auctoritatem Epiſcopalem Abbatibus Monaſteriorum reſidentes plurima Decreta ſuper ſtatum Sancta Eccleſia ſcripto roboraverunt.* Quicumque autem Triburienſis Concilii canones in medium proferantur, certiſſimum eſt, in illis plures ſententias intextas fuiſſe ex Epiſtolis Decretalibus Iſidori Mercatoris: Erat enim tunc maximo in pretio Collectio Iſidoriana, & facile Epiſcopi in ſuis canonibus Synodicis Iſidorianas ſententias inſerere delectabantur.

De Canonibus Gratiani, qui extant in vulgata Concilii Triburienſis editione.

Jamdiu animadverterunt Correctores Romani, can. 51. *diſt.* 50. legi in can. 36. inter vulgatos Triburienſes, ſed *copioſius*; ex quo proinde neceſſarium eſt ejuſdem fragmenti verba ſupplere. „ Si „ contingat duos fratres ſimul arborem „ ſuccidere, ſive in ſylva, ſive quocumque loco, & cadente arbore a lter „ alteri, fuge, vel cave, dixerit, & ipſe „ ſtans, ſive fugiens ſubtus ipſam arborem deveneri, & mortuus fuerit, „ ſuperſtes frater innocens de morte „ defuncti dijudicetur; quia non voluntate, non incuria illius, non denique conſenſu, nec ullo ſuo mortem „ incurrit reatu, ſed dum ambo inſiſterent operi neceſſario, incautus, & „ inſperatus caſu arboris depreſſus eſt, „ nemine prorſus adjuvare valente. „ Hanc eandem ſtatuimus definitionem „ de ceteris ſimilibus, ſive cognatis, „ ſive nulla proximitate conjunctis. „ Iſtam definitionem tenuere Patres noſtri Apoſtolici Viri; ideo eorum exempla ſequentes per futura tempora inviolabilem eam cuſtodimus, & poſteris noſtris ſequendam tranſmittimus, „ quia grave peccatum eſt, & noſtro „ miniſterio contrarium, innocentem „ opprimere, & ſecurum crimine ſcientem

Can. 51. diſt. 50.

„ ter criminosum habere. Quidam de „ sapientibus ait: Premit insontes debita sceleri noxia pœna, justusque talis crimen iniqui.

Can. 4. cau. 2. qu. 5.

Can. 4. cau. 2. qu. 5. paullo aliter legitur in Can. 21. Triburiensi, ibi: „ Siquis Presbyter contra Laicum, vel „ Laicus contra Presbyterum aliquam „ habet querimoniæ controversiam, E„ piscopo regente sine personarum ac„ ceptione finiatur, & Laicus præju„ ramento, si necesse sit, constringa„ tur; Presbyter vero vice præjura„ menti per Sanctam Consecrationem „ interrogetur, quia Sacerdotes ex le„ vi caussa jurare non debent. Manus „ enim, per quam Corpus, & Sanguis „ Christi conficitur, juramento pollue„ tur? Absit, cum Dominus in Evan„ gelio Discipulis suis, quorum vicem „ nos indigni in Sancta gerimus Eccle„ sia, dicat: Nolite omnino jurare; sit „ autem sermo vester, est, est, non, „ non: Quod autem his abundantius „ est, a malo est. Non dixit, quod „ amplius est, malum est, sed a malo „ idest a malo homine, de cujus incre„ dulitate cogimur jurare. Ut enim in „ quadam homilia B. Bedæ Presbyteri „ legimus, si forte nos incautius ju„ rasse contigerit, quod scilicet obser„ vatum pejorem vergat in exitum, li„ bere illud mutandum noverimus sa„ lubriori consilio.

Can. 15. cau. 2. qu. 5.

Can. 15. cau. 2. qu. 5. referendus commode erit ad Can. 22. ex vulgatis Triburiensibus, ubi tamen hæc leguntur, paullo aliter, quam apud Gratianum habeatur: „ Siquis fidelis liberta„ te notabilis aliquo crimine, aut in„ famia deputatur, utatur jure, jura„ mento se excusare. Si vero tanto, „ talique crimine publicatur, ut cri„ minosus a Populo suspicetur, & pro„ pterea superjuretur, aut confitea„ tur, & pœniteat, aut Episcopo, vel „ suo Misso discutiente, per ignem can„ denti ferro caute examinetur. " Canonem hunc primus in suam Collectionem canonum retulit Regino Prumiensis, quem in ipso Triburiensi Concilio interfuisse verosimile admodum est; verum non eadem verba descripsit, sed hæc retenta sententia in lib. 2. cap. 302. „ Nobilis homo, vel ingenuus, si in „ Synodo accusatur, & negaverit, si „ eum fidelem esse sciunt, juramento „ se expurget: Si antea deprehensus „ fuerit in furto, atque perjurio, ad „ juramentum non admittatur. Sed, „ sicut qui ingenuus non est, ferventi „ aqua, & candenti ferro se expur„ get. " Burchardus VVormatiensis hæc eadem verba, qualia erant apud Reginonem, descripsit in lib. 16. cap. 19., imo etiam quidpiam ipse adjecit; pro illis enim, *cum juramento se expurget*, ita expressit: *cum duodecim ingenuis se expurget*, item pro illis, *atque perjurio ad juramentum*, scripsit: *aut perjurio, aut falso testimonio ad juramentum*. Hinc facile agnoscitur, qua de caussa canon Gratiani vel cum ipso Concilii canone, vel cum capite Reginonis minime consonet, Burchardo scilicet auctore, a quo Gratianus fragmentum excepit, propterea emendandum vel ex ipso Triburiensi canone, vel ex Reginone, qui germanam Concilii sententiam exposuisse præsumitur.

Can. 6. cau. 13. qu. 2.

Can. 6. cau. 13. q. 2. ita supplendus erit ex can. 15. Triburiensi. „ Restat „ propter instantem, quæ tunc maxi„ xima occurrit, necessitatem, ubicum„ que facultas rerum, & opportuni„ tas temporum suppetat, sepulturam „ morientium apud Ecclesiam, ubi se„ des est Episcopi, celebrari. Si au„ tem hoc propter itineris longinqui„ tatem, aut adjacentem alicujus inop„ portunitatis difficultatem impossibile „ videatur, expectet eum terra sepul„ turæ suæ, quo Canonicorum, aut „ Monachorum, sive Sanctimonialium „ Congregatio Sancta communiter de„ gat, ut eorum orationibus Judici suo „ commendatus occurrat, & remissio„ nem delictorum, quam meritis non „ obtinet, illorum intercessionibus per„ cipiat. Quod si & hoc ineptum, & „ difficile æstimetur, ubi decimam per„ solvebat vivens, sepeliatur mortuus.

Can. 14. cau. 13. q. 2.

Can. 14. cau. 13. qu. 2. legitur in Can. 16. Triburiensi, cujus hæc sunt verba: „ Abhorrendus, & Christianis „ omnibus devitandus mos iniquus sub„ repsit, sepulturam mortuis debitam „ sub pretio vendere, & gratiam Dei „ venalem facere, cum hoc nusquam „ sub Evangelica gratia meminerimus „ nos invenisse, vel legisse. In Eccle„ siastico namque libro scriptum est; „ mortuo non prohibeas gratiam, sciens, „ quia omnes moriemur. Et item: O„ mnia, quæ de terra sunt, in terram „ convertuntur. Quid terra terram „ vendis? Memento quoniam terra es, „ & in terram ibis, & quoniam mors

„ tibi

„ tibi futura est, appropiat, & non „ tardat. Recordare, quoniam non hominis est terra, sed ut Psalmista commemorat: Domini est terra, & qui „ habitant in ea. Si terram vendis, „ invasione alienæ rei reus teneberis. „ Gratis accepisti a Deo, gratis da „ pro eo. Quare interdictum sit omnibus omnino Christianis, terram mortuis vendere, & debitam sepulturam „ denegare. Nisi forte proximi, & „ amici defuncti, propter nomen Domini, & redemtionem animæ viri, „ gratis aliquid donare velint." Ex his & supplendus erit Gratiani canon, atque emendandus.

Can.31. cau. 13. qu. 2. Can. 31. cau. 13. qu. 2. ab auctore Palearum nullo adjecto auctoris nomine apud Gratianum laudatur; sed apud Gregorium IX. in cap. 2. de furtis Triburiensi Concilio inscribitur. Romani Correctores observaverunt nonnulla similia legi in cap. 31. Triburiensi. Verba hujus Canonis referam, ex quibus Gratiani fragmentum suppleatur, atque emendetur. Ajunt Triburienses Patres: *Statuimus, & judicamus, ut siquis post hac Evangelica, & Apostolica, atque Prophetica verba, & definitionem pacatissima Synodi inventus fuerit furtum, aut rapinam exercere, & in ipso diabolico actu mortem mereatur incurrere, nullus pro eo præsumat orare, aut eleemosynam dare: & eleemosyna pro eo data in memoriam Clericorum nec Pauperum veniat, sed execrabilis sordescat. B. Augustinus de talibus horribilem profert sententiam dicens: Nemo te post mortem tuam fideliter redimit, quia tu te redimere noluisti. Si autem ille fur, vel latro vulneratus elabitur, & expectatione mortis desperatus putatur, atque reconciliari se Mysteriis Sacrosanctis habitu corporis, & voluntate pia mentis deprecatur, Deoque & Sacerdoti comite vita, emendationem morum, & actuum confitetur, communionis gratiam non negamus tribuendam.* Hunc Canonem ita descriptum primus aut corrupit, aut corrumpendi occasionem dedit Regino Prumiensis, apud quem ita legitur in cap. 94. lib. 2. Ex Concilio Triburiensi: *Fures, & Latrones, si in furando, & prædando occidantur, visum est pro eis non orandum; si comprehensi, aut vulnerati Presbytero, vel Diacono confessi fuerint, communionem eis non negamus.* Facile est in vetustis Reginonis Codicibus verba illa, quæ hodie leguntur: *vel Diacono*, breviata fuisse hoc modo *Do vel Dno*, quæ significarent *Deo, vel Domino*, quemadmodum in Triburiensi Concilio legitur, at qui Codicem Reginonis, & breviatos characteres non intellexit, facile potuit in illis verbis legere *Diacono*, præter quam in ipso Concilio legatur, in quo nulla Diaconi mentio habetur. Atque erratum hoc sequutus est Burchardus, ex Burchardo Gratianus, & ex Gratiano etiam Collector Decretalium in dicto cap. 2. de furtis, in quo Interpretes non levem controversiam agitant, quasi ex eo deduci videatur, delictorum confessionem æque Diacono, ac Presbytero fieri posse, quæ sane difficultas penitus evanescit, si ad integra Concilii Triburiensis exemplaria eundem Triburiensem Canonem exegerimus.

Can.16. cau.16. qu. 1. Can. 16. cau. 16. qu. 1. testante eodem Gratiano idem est cum can. 6. cau. 13. qu. 2. cujus sententiam integram jam superius descripsi ex canone 15. Concilii Triburiensis.

Can.36. cau.16. qu. 7. In can. 36. cau. 16. qu. 7. referre volebat Gratianus can. 32. Concilii Triburiensis, cujus tamen verba paullo aliter in vulgatis Concilii exemplaribus exprimuntur, ibi: " Quæcumque Ecclesia „ a compluribus cohæredibus sit obsessa, concordi unanimitate undique procuretur, ne propter aliquas disceptationes servitium Dei minuatur, & „ cura populi irreligiose agatur: Si vero contingat pro ea comparticipes dissidere, & sub uno Presbytero nolle „ eam procurare, & propterea jurgia, „ & contentiones tam inter ipsos, quam „ inter Clericos incipiant frequentare, „ quia juxta Apostolum servos Dei non „ oportet litigare, Episcopus tollat inde reliquias, & sub magna cura honorifice collocet eas, atque ejusdem „ Ecclesiæ claudat ostia, & sub sigillo „ consignet ea, ut Sacrum ministerium „ nullus celebret in ea, antequam concordi unanimitate unum omnes eligant Presbyterum, qui idoneus sit Sacrosanctum locum procurare, & Populo Dei utiliter præesse. Hanc autem habeant auctoritatem Episcopi, „ ut in nullis Ecclesiis nec constituantur Presbyteri, nec expellantur illis „ inconsultis, & non consentientibus. „ In Epistola B. Papæ Clementis legitur: Attendendum summopere est omnibus Presbyteris, & reliquis Clericis,

„ ricis, ut nihil absque Episcopi pro-
„ prii licentia agant, non utique mis-
„ sas sine ejus jussu quisquam Presbyte-
„ rorum in sua Parochia agat. Similiter
„ & reliqui Populi, majores scilicet,
„ & minores, per ejus licentiam, quid-
„ quid agendum est, agant. Animæ ve-
„ ro eorum ei creditæ sunt; ideo omnia
„ ejus consilio agere debent, & eo in-
„ consulto nihil". Sic restitutus est Triburiensis canon, quem primo paucis perstrinxerat Regino in lib. 1. de Ecclesiasticis Disciplinis cap. 242. deinde Burchardus in lib. 3. cap. 40. ac post eos Gratianus in dicto can. 36. & tandem Gregorius IX. in cap. 2. de jurepatronatus. Quædam his fere similia leguntur in legibus Longobardorum lib. 3. tit. 1. cap. 44. ibi: *De Ecclesiis, quæ inter cohæredes divisæ sunt, considerandum est, quatenus si secundum nostram providentiam & ammonitiones Episcopi ipsi cohæredes eas tenere voluerint, & honores faciant: Si autem hoc contradixerint, ut in Episcopi potestate maneat, utrum eas ita custodire permittat, aut reliquias exinde auferat, & ubi ad nostrum beneficium Ecclesiæ pertinentes ita divisæ fuerint inventæ, & ut describantur, & nobis enuncientur.*

Can. 7. cau. 17. qu. 4.

Quæ refert Gratianus in can. 7. cau. 17. qu. 4. jam Regino eisdem verbis descripserat tamquam can. Concilii Triburiensis in lib. 2. cap. 37. & ex Reginone describere non dubitarunt Burchardus, & Ivo. Verum ibidem non legitur integra, sed paucis perstricta Triburiensium canonum sententia. Eo enim pertinent Triburienses can. quartus, & sextus. Quartus ita exprimitur: " Siquis
„ Presbyter (quod absit, quia Sacerdos
„ altissimi Dei est) vulneratus, vel qui-
„ buslibet injuriis, & contumeliis de-
„ honestatus evaserit, & supervixerit,
„ tota compositio persolvatur Presbyte-
„ ro. Si autem articulo mortis præven-
„ tus obierit, pretium VVeregeldi (*idest*
„ *compositionis juxta usum loquendi Lon-*
„ *gobardorum*) tripartita partiatur di-
„ visione, idest altari, cui ordinatus
„ fuerat, pars una; Episcopo, in cujus
„ Diœcesi erat, altera; tertia paren-
„ tibus, de quibus ortus fuerat. Si ve-
„ ro in atrio Ecclesiæ aliquid ex istis
„ Presbytero factum fuerit, supradicto
„ modo Presbytero, & pro Presbytero
„ solvatur. Sed quia, ut Hilarus Papa
„ omnibus Episcopis per diversas Pro-
„ vincias in Epistola sua scribit: inju-
„ ria Sacerdotum, & Ecclesiarum sa-
„ crilegium est, sacrilegium in atrio sa-
„ ctum altari, & Domino ejusdem lo-
„ ci persolvatur &c. *Rursum in can. 6.*
„ *hæc leguntur*: Siquis temerarius atrium
„ Ecclesiæ evaginato gladio præsumtuo-
„ se intraverit, sacrilegium facit; &
„ idcirco sacrilegium in atrio Domini
„ factum sacrilegii more altari, & Do-
„ mino persolvatur. Dominus dicit in
„ Evangelio: Omnes, qui acceperint
„ gladium, gladio peribunt &c." Hæc jam clarius constituerat Ludovicus Pius Imperator in suo Capitulari anni 819. cap. 1. non enim Triburienses Patres legem novam hac in re ipsi pronunciarunt, sed potius Imperatoriæ legi jam dictæ hujusmodi can. conformarunt. Statuit Ludovicus: " Siquis aut ex levi caussa,
„ aut sine caussa, hominem in Ecclesia
„ interfecerit, de vita componat. Si
„ vero foris rixati fuerint, & unus al-
„ terum in Ecclesiam fugerit, & ibi
„ se defendendo eum interfecerit, si fa-
„ cti hujus testes non habuerit, cum
„ duodecim conjuratoribus legitimis per
„ Sacramentum adfirmet, se defenden-
„ do eum interfecisse, & post hæc sex-
„ centos solidos ad partem Ecclesiæ,
„ quam illo homicidio polluerat, & in-
„ super bannum nostrum solvere coga-
„ tur; is vero, qui interfectus est,
„ absque compositione jaceat; ac dein-
„ de interfector secundum judicium ca-
„ nonicum congruam facinori, quod ad-
„ misit, pœnitentiam accipiat. Si pro-
„ prius servus hoc commiserit, judicio
„ aquæ ferventis examinetur, utrum
„ hoc sponte, ac se defendendo fecis-
„ set. Et si manus ejus exusta fuerit,
„ interficiatur; si autem non fuerit,
„ Dominus ejus, juxta quod VVirigil-
„ dus illius est, ad Ecclesiam persolvat,
„ aut eum, si voluerit, eidem Ecclesiæ
„ tradat .... Si in atrio Ecclesiæ, cu-
„ jus porta reliquiis Sanctorum conse-
„ crata est, hujusmodi homicidium per-
„ petratum fuerit, simili modo emen-
„ detur, vel componatur. Si vero por-
„ ta Ecclesiæ non est consecrata, eo
„ modo componatur, quod in atrio com-
„ mittitur, sicut componi debet, quod
„ in immunitate violata committitur.

Can. 20. cau. 17. qu. 4.

Can. 20. cau. 17. qu. 4. emendandus erit ex can 20. Triburiensi, in quo hæc leguntur: " Siquis irreverens timorem
„ Domini postponens in servos ejus sæ-
„ vire præsumserit, quos ipse præ cete-
„ ris peculiari singularitate sibi segre-

" gavit, & coronæ suæ similitudinem " tradente Apostolorum Principe gestare " fecit, & servos suos dici, & esse voluit " sortemque illorum se constituit, sicut " de eis scriptum est, loquente ipso Do- " mino: Ego hæreditas eorum: Dominus " hæreditas mea est; siquis, ut diximus, " ullum eorum, quocumque ordine conse- " cratum, cæsis vulneribus, vel quibus- " cumque injuriis angustaverint jubeat " eum Dominus Episcopus per bannum a " se impositum ante se impositum ante se " venire, & advocet cognitorem, & ad- " jutorem Comitem, & constringat pro- " tervum Episcopus auctoritate canonica: " ut eidem Clerico, cui contra divinas, & " humanas leges contumelias ingessit, ju- " stam, & debitam persolvat compositio- " nem, & Comite agente persolvat bannum " Regibus debitum. Si vero agente pro- " tervia venire contemserit, justitiæque " consentire detrectaverit, agantur su- " per eum omnia, quæ suprascripta sunt " in secundo, & tertio Capitulo, nisi " iterum veniat, & justitiæ concordet. Si canonem Gratianeum cum hoc Triburiensi canone conferamus, agnoscemus statim unius sententiam a sententia alterius plurimum discrepare; etenim quod in Concilio Triburiensi de Clericis statutum est, qui ibidem speciales Dei servi appellantur, in fragmento Gratianeo ita legitur, quasi de servis laicorum dominio subjectis editum fuerit. Verum ut rem hanc candide aperiam, ego arbitrarer, can. Gratianeum revera ad Triburiense Concilium non pertinere; non possum enim percipere tantam potuisse esse Collectoris audaciam, ut tam diversam sententiam Triburiensis canonis ipse reddiderit, præsertim quod noverim cum aliis, & alterius auctoris canonibus Gratianeum canonem consonare. Referendus ille erit ad Capitularia Regum Francorum, in quibus lib. 5. cap. 337. editionis Parisiensis anni 1677. hæc leguntur: *Siquis homo contumax, vel superbus, timorem Dei, vel reverentiam Ecclesiarum non habuerit, & fugientem servum suum, vel quemlibet persequutus fuerit, vel de Ecclesia, vel de porticu ejus per vim abstraxerit, & Deo honorem non dederit, componat ad ipsam Ecclesiam pro neglecto suo solidos quingentos, & pro fredo ad fiscum solidos ducentos; ipse vero publica pœnitentia juxta judicium Episcopi mulctetur, ut sit honor Dei, & reverentia Sanctorum, & ut Ecclesia Dei semper invicta permaneat.* Hæc sane verba eadem sunt cum illis, quæ retulit Gratianus, ut propterea dubitandum non sit, Gratiani canonem ad Capitularia Francorum, quam ad Triburiense Concilium, esse potius referendum. Verum qui occasionem errandi dedit, primus fuit Burchardus, qui Capitularia Francorum ægre commemorabat, ac propterea in cap. 197. lib. 3. idem hoc caput inscripsit Concilio Mediomatricis, quem sequutus est Ivo in parte 3. cap. 114. Gratianus, qui ex Burchardo & Ivone fragmenta canonum decerpebat, non solum eundem canonem Capitularibus Francorum, uti decebat, non adscripsit; imo neque fuit satis accuratus in referenda inscriptione Burchardi, sed confundens inscriptionem capitis 196. quod tribuebatur Concilio Triburiensi, cum inscriptione dicti capitis 197. idem caput 197. Concilio Triburiensi per oscitantiam tribuit.

Can. 26. cau. 17. qu. 4. consonare videtur cum can. 4. Concilii Triburiensis, cujus verba integra superius retuli ad can. 7. cau. 17. qu. 4. Verum non hic sistere debemus, cum accuratius possimus investigare ejusdem Gratianei can. originem. Regino Prumiensis in lib. 2. de Eccles. Discipl. cap. 40. retulerat paucis sententiam dicti canonis 4. Triburiensis; deinde in cap. 41. hæc subdidit: *Ex Capitularium lib. 2. cap. 49. Presbyteri interfecti compositio Episcopo, ad cujus Parrochiam pertinent, solvatur, secundum Capitulare gloriosi Caroli genitoris nostri, ita videlicet, ut medietatem VVirigildi ejus Episcopus utilitatibus Ecclesiæ, cui præfuit, tribuat, & alteram medietatem in eleemosyna ejus juste dispertiat; qui nullus nobis ejus hæres proximior videtur, quam ille, qui ipsum Domino sociavit.* Referuntur hæc eadem in lib. 4. Capitularium Francorum cap. 15. & in lib. 5. cap. 186. Parisiensis editionis anni 1677. Vidit hoc Capitulare Burchardus, atque illud in suum Codicem relaturus noluit referre Capitularium nomine, a quo, uti persæpe monui, sibi abstinendum proposuerat, sed potius inscripsit nomine Concilii Triburiensis, ex quo Concilio apud Reginonem laudabantur præcedentia capita, videlicet 37. 38. 39. & 40. Ex Burchardo deceptus Ivo in parte 10. cap. 140. eundem canonem tribuit Triburiensi Concilio, ex Ivone Gratianus, & tandem ex Gratiano ipso Collector Decretalium Gregorii IX. in cap. 2. de pœnis. Romani

Can. 26. cau. 17. qu. 4.

mani Correctores quædam adnotarunt ad illam vocem *VVirigildi*, ajentes: *antea legebatur Renaldus*. Profluxit id ex ignoratione Amanuensium linguæ Longobardorum, apud quos VVirigildi nomen frequentissimum est in ipsorum legibus, significatque pœnalem criminis cujuslibet compositionem.

Can. 6. cau. 20. qu. 1. & can. 2. cau. 20. qu. 2.

Can. 6. cau. 20. qu. 1. & can. 2. cau. 20. qu. 2. tum in appendice 2. Reginonis cap. 37. & 38. tum apud Burchardum cap. 97. & 98. lib. 8. tum apud Ivonem cap. 115. & 116. partis 7. simul junguntur, ac nomine Triburiensis Concilii laudantur; quamquam tamen in pluribus quidem conveniant, sed in pluribus dissonent a Concilii ejusdem Triburiensis sententiis, quæ leguntur tum in can. 24. ad quem referendus est dictus can. 2. cau. 20. qu. 2. tum in can. 27. ad quem referendus est dictus can. 6. cau. 20. qu. 1. Erunt igitur hoc in loco describenda ipsamet Triburiensis Concilii verba, ne a proposito recedat, quicumque Gratiani fragmenta sit interpretaturus. Canon 24. Triburiensis hic est. " Quæcumque virgo sub patrocinio ante annos duodecim non coacta, sed propria voluntate sacrum velamen sibi imposuerit, annumque, & diem nullo repetente velata permanserit, ab eodem sancto habitu ulterius non recedat, sed sponsa vero Regi Christo immaculato agno ulterius incorrupta, & immaculata deserviat. Si vero idem Patronus post annum, & diem sanctum propositum corrumpere, & velatam studuerit repetere, atque Christo suam sponsam rapere secundum præstituta canonum præjudicamus, ut vires non obtineat, sed Christo Regi suam sponsam relinquat. *In cap. 27. hac habentur*: Statuimus, ut Clericus Ecclesiastice nutritus in Ecclesia coram populo vel legens, vel cantans, si postmodum relicto Clericatus habitu a castris Dominicis, quibus adscriptus est, profugus, & apostata elabitur, & ad sæculum egreditur, ab Episcopo canonice coerceatur, ut ad sinum Matris Ecclesiæ revertatur. Quod si in hac indisciplinatione perdurat, ut comam nutriat, constringatur, ut iterum detondeatur, & postea nec uxorem accipiat, nec sacrum ordinem attingat. Si vero huic hujus sancti Concilii reluctaverit definitioni, secundum præstitutam Chalcedonensis Capituli constitutionem anathematizetur ". Agnosco quidem in his Triburiensibus canonibus non omnino reperiri expressam Gratianeorum fragmentorum sententiam. Ea tamen sunt, quæ Regino complexus est in memorata appendice, & paucis perstrinxit, ut sacrorum canonum studiosis Clericis proponeret; ac propterea eadem sunt, quæ ad accommodam Gratiani interpretationem plurimum, & maxime conducunt, cum Gratianus de more suo sequutus Ivonem fuerit, Ivo Burchardum, & Burchardus Reginonem.

Can. 1. cau. 20. qu. 4.

Ex lectione Reginonis mendum profluxit in canonem 1. cau. 20. qu. 4. qui inscribitur nomine Concilii Triburiensis. Est is Triburiensis canon 26. his verbis in exemplaribus ejusdem Concilii expressus." Siquis Monachus pro lucro animæ, vel animarum a suo Monasterio exire, & in aliud proposuerit intrare, consentientibus Episcopo, Abbate, & Fratribus, consentimus, & concordamus, quia id fecisse multos sanctos legimus. Si vero fuga regularis disciplinæ elapsus propositum sanctitatis calcaverit, omnimodis coercendus, & ab hominibus detestandus, atque omni onere est gravandus, ut saltem rubore verecundiæ confusus, & onere paupertatis afflictus redeat, quem relicta singularitatis professione inimicus tenebat. Si autem tam irreverens, & pertinax est, ut ad Monasterium redire, & propositum Monachi reluctaverit observare, impleantur super eum constituta, quæ de eo scripta sunt in sancto canone in Concilio Chalcedonensi cap. 4. Papæ Siricii 6. Leonis 26. quatenus retrusus ergastulo decoqui possit pœnitudinis igne purgatorio ". Hæc de Monachis constituta Regino Prumiensis in sua Collectione lib. 2. cap. 180. cum de Sanctimonialibus ageret, non dubitavit, quasi de Sanctimonialibus dicta, ita proferre. *Sanctimonialis si pro lucro animæ suæ cum licentia Abbatissæ suæ ad aliud Monasterium pergere disposuerit, ibidemque commanere, decrevit Sancta Synodus concedi. Si vero fugæ disciplinæ alium locum quærit, redire cogatur*. Quæ verba etiam ex Concilio Triburiensi laudavit, idest sententiis Concilii Triburiensis, ubi de Monachis agebatur, valde similia. Legerat hæc apud Reginonem Burchardus, qui in lib. 8. suæ Collectionis cap. 22. aliquibus immutatis verbis eadem, quasi ex Concilio Triburiensi descripsit his

verbis: " Virgines sacræ, si pro lucro
„ animæ suæ propter districtiorem vi-
„ tam ad aliud Monasterium pergere di-
„ sposuerint, ibidemque commanere de-
„ creverint, Synodus concedit. Si vero
„ fuga disciplinæ alium locum quæsie-
„ rint, redire cogantur". Sic etiam ex Burchardo descripsit Ivo in parte 7. Decreti cap. 42. & ex Ivone Gratianus in dicto can. 1. cau. 20. qu. 4. qui statim hæc subjicit: *Quod autem de virginibus sacris hoc capitulo statuitur, de Monachis etiam consequenter intelligitur, & de qualibet etiam Clerico*. Sane si Gratianus ad germanam Triburiensis canonis lectionem confugisset, frustra adnotavisset, ex eo, quod statutum legerat de Sanctimonialibus, argumentum desumi posse ad Monachos protrahendum; etenim in Concilio ipso de Monachis vere sermo institutus fuerat, licet Reginonis opera ad Sanctimoniales relatus. Hinc adparet diversa inter Gratianum, & Reginonem interpretationis æmulatio; etenim Regino curabat, ut canonem Triburiensem de Monachis expressum ad Sanctimoniales produceret; & Gratianus sollicitus fuit, ut can. eundem Triburiensem, quem ex Reginonis editione de Sanctimonialibus expressum arbitrabatur, etiam de Monachis argumentatione quadam & similitudine intelligendum proponeret.

Quatuor fragmenta in unam eandemque sententiam collineantia descripsit Gratianus nomine Concilii Triburiensis in cau. 27. qu. 1. videlicet canones 11. 12. 13. & 14. Videntur illa omnia pertinere ad canonem 23. Triburiensem, cujus hæc sunt verba: " Si quis sacro
„ velamine consecratam in conjugium
„ duxerit, & post dicatum Deo propo-
„ situm incesta fœdera, sacrilegaque
„ miscuerit, ut in constitutis Gelasii
„ Papæ cap. 20. legitur, protinus æquum
„ est a sacra communione detrudi, &
„ nisi per publicam, probatamque pœ-
„ nitentiam omnino non recipi; si ta-
„ men pœnituerint, transeuntibus de
„ sæculo viaticum non negetur. In Chal-
„ cedonensi Concilio cap. 16. hoc per-
„ petrantes excommunicentur: Confi-
„ tentibus auctoritate Episcopi miseri-
„ cordia largiatur. In Epistola Papæ Si-
„ ricii cap. 6. Velatæ Deo consecratæ,
„ si abjecto proposito sanctitatis, clan-
„ culum sacrilega se contagione miscue-
„ rint, vel de illicitis complexibus pu-
„ blice, & libere filios procreaverint;
„ has impudicas, detestabilesque perso-
„ nas a Monasteriorum cœtu, & Ec-
„ clesiarum Conventibus eliminandas es-
„ se, judicatum est, quatenus retrusæ
„ ergastulis tantum facinus continua la-
„ mentatione defleant. Unde verbo Do-
„ mini, & canonica auctoritate in hac
„ sancta Synodo præcipimus, ut omni-
„ no separentur, & juramento colli-
„ gentur, ulterius sub uno non cohabi-
„ tare tecto, nec familiari frui collo-
„ quio, excepto in Ecclesia, & in pu-
„ blico, aut pariter ullam habere com-
„ munionem, unde suspicio illecebrosi
„ desiderii, aut scandalum libidinosi fa-
„ cti juste possit oriri. Sique etiam in-
„ ter se dividenda sint, dividant, &
„ uterque sua provideat". Itaque in hoc canone Triburienses Episcopi non suam tantum, sed & potissimum Gelasii, Siricii, & Chalcedonensis Concilii sententiam proposuerunt. Porro sententia Gelasii inter ejusdem Papæ decreta apud Dionysium Exiguum, & quidem numero 20. de quibus opportuniore in loco sermonem habebo. Exinde autem depromtus est canon 14. cau. 27. qu. 1. eisdem omnino verbis cum Gelasiano Decreto consonans, dummodo pro illis, *si digne pœnituerint*, legamus: *Si tamen pœnituerint*; ideo autem ex Concilio Triburiensi laudatus, quia dictus Concilii Triburiensis canon ad hoc idem Gelasii Decretum referebatur. Sententia Papæ Siricii, ad quam etiam Triburiensis canon refertur, habetur inter Decreta ejusdem Papæ his verbis: " Præterea
„ Monachorum quosdam, atque Mona-
„ charum abjecto proposito sanctitatis
„ in tantam potestatis demersos esse la-
„ sciviam, ut prius claneulo, velut sub
„ Monasteriorum prætextu inlicita, ac
„ sacrilega se contagione miscuerint,
„ postea vero in abruptum conscientiæ
„ desperatione perducti, de illicitis com-
„ plexibus libere filios procrearint, quod
„ & publicæ leges, & Ecclesiastica ju-
„ ra condemnant. Has igitur impudi-
„ cas, detestabilesque personas a Mona-
„ steriorum cœtu, Ecclesiarumque Con-
„ ventibus eliminandas esse mandamus;
„ quatenus retrusæ in suis ergastulis
„ tantum facinus continua lamentatione
„ deflentes, purificatorio possint pœni-
„ tudinis igne decoquere, ut eis vel ad
„ mortem saltem solius misericordiæ in-
„ tuitu per communionis gratiam pos-
„ sit indulgentia subvenire". Cum hoc Siricii capite consonare videtur dictus ca-

Can. 11. 12. 13. & 14. cau. 27. qu. 1.

canon 11. cau. 27. quæst. 1. ideo etiam Concilio Triburiensi adscriptus, quod ad Siricii Decretum Triburiensis canon referatur. Præterea canonem Chalcedonensis Concilii jam suo in loco palam exhibui, & ad eum refertur canon 12. cau. 27. qu. 1. eadem ratione, qua ceteri hujusmodi canones Triburiensi Concilio tributi. De canone 13. cau. 27. qu. 1. nihil hic specialiter subjiciendum arbitror; non enim aliud in eo contineri videtur, quam perstricta sententia dicti canonis Triburiensis, quem nuper integrum descripsi, ex quo propterea idem Gratiani fragmentum supplere juvabit.

Can. 31. & 32. cau. 27. qu. 2.

Concilii Triburiensis canones non esse omnino integre, fideliterque relatos a Collectoribus jam satis liquet ex iis, quæ huc usque animadvertimus. Atque id etiam apparet in canonibus 31. & 32. cau. 27. quæst. 2. qui laudantur quasi canones Triburiensis Concilii, cum tamen multo aliter in Triburiensibus ipsis canonibus habeatur. Canon igitur 31. cau. 27. qu. 2. pertinere videtur ad canonem 31. Triburiensem, cujus hæc sunt verba: " Si quis legitimam duxit „ uxorem, & impediente quacumque „ domestica infirmitate uxorium opus non „ valens implere cum illa, frater vero „ ejus, suadente diabolo, adamatus ab „ ipsa clanculum eam humiliaverit, & „ violatam reddiderit, omnimodo separentur, & a neutro ulterius eadem „ mulier contingatur. Igitur conjugium, „ quod erat legitimum, fraterna commaculatione est pollutum, & quod „ erat licitum, illicitum est factum, „ &, ut Hieronymus ait, mulier duorum fratrum non ascendat thorum; si „ autem ascendit, adulterium perpetrabit. Quia vero humana fragilitas pro„ clivis est ad labendum, aliquo modo „ muniatur ad standum. Idcirco Episcopus considerata mentis eorum imbecillitate post pœnitentiam sua institutione peractam, si se continere „ non possint, legitimo consoletur matrimonio, ne, dum sperantur ad alta „ sublevari, corruant in cœnum". Hæc verba primus paucis perstrinxit Regino Prumiensis in lib. 2. cap. 245. ibi: " Ex „ Concilio Triburiensi: Si duxerit vir „ uxorem, & concumbere cum ea non „ valens, frater ejus clanculo eam vitiaverit, & gravidam reddiderit, separentur. Considerata autem imbecillitate misericordia eis impertiatur ad „ conjugium, tantum in Domino ". Hinc posteriores Canonum Collectores exemplo Reginonis aliis verbis sententiam Triburiensem descripserunt, quemadmodum in dicto can. 31. cau. 27. q. 2. Sed & can. 32. cau. 27. q. 2. referendus erit, ac supplendus ex can. 43. Triburiensi his verbis expresso. " Siquis cum „ qualibet fornicatus fuerit, & eo nesciente filius ejus, vel frater ejusdem „ rei inscius cum eadem se polluerit, & „ postquam se pollutum esse cognoverit, „ confessus fuerit, & hoc se nescire cum „ juramento confirmaverit, quia hoc pœnituit, & confessus fuit, post peractam „ congruam pœnitentiam legitimo utatur matrimonio, ne iterum mordente „ crudelissima libidinis bestia saucietur, „ & in voraginem fornicationis incidere videatur. Nam, ut Hieronymus „ ait, ferreas mentes domat libido. Mulier vero, quæ tantum nefas commiserat, ulterius pœniteat, atque continens, & innupta permaneat". Verum licet cum hoc Triburiensi canone plurimum consonare videatur Gratiani fragmentum; ego tamen asseruerim, canonem Gratiani referendum potius esse ad canonem 10. Concilii Compendiensis; Concilii autem Triburiensis nomen adscriptum fuisse, ut indicaretur, non proprie canonem illum ad Triburiense Concilium pertinere, sed potius quædam in eodem Concilio similia legi. Porro in Concilio Compendiensi cap. 10. hæc leguntur: " Si pater sponsam filii „ sui oppresserit, & postea filius ipsam „ acceperit, pater ejus postea non habeat uxorem, & ipsa fœmina non „ habeat virum, quia non dixit, quod „ pater ejus cum ipsa mansisset, filius „ vero ejus, qui nesciens fecit, accipiat mulierem legitimam".

Can. 7. cau. 30. qu. 3.

Qui omnino cum Codicibus Triburiensis Concilii consonat, is est can. 7. cau. 30. q. 3. habetur enim eisdem omnino verbis in can. 48. ejusdem Concilii, quemadmodum etiam cum can. 47. Triburiensi consonat can. 4. cau. 30. q. 4. ubi tamen pro illis verbis: *nulla generatio secernit spiritalis*, vulgata Concilii editio hæc habet: *in id generatio secernit spiritalis.*

Can. 4. cau. 30. qu. 4.

Can. 4. cau. 31. qu. 1.

Canon 4. cau. 31. qu. 1. legitur in can. 40. Concilii Triburiensis his verbis: *Audivimus rem execrabilem, & Catholicis omnibus detestandam, quendam nefario fornicationis opere alicujus uxorem vivente eo commaculasse, & in argumentum iniquitatis juramento confirmasse si ejus legitimum supervixissent ambo maritum,*

ut

ut ille fornicator illam adulteram adulterio pollutam sibi associaret thoro, & legitimo matrimonio, si hoc jure dici matrimonium potest, per quod oriuntur, quæ Apostolus enumerat, mala, quæ sunt fornicatio, immunditia, luxuria &c., ad ultimum vero veneficia, & homicidia, quia pro tam illicito amore alii veneno, alii gladio, vel alii diversis sunt peremti maleficiis. Idcirco acutissimo ferro, ac totius generis artificio resecanda, per quæ cœlestia regna sunt occludenda, quoniam, ut idem Apostolus ait, qui talia agunt, regnum Dei non consequentur. Tale igitur connubium anathematizamus, & Christianis omnibus obseramus. Non licet ergo, nec Christianæ Religioni oportet, ut ullus ea utatur in matrimonio, cum qua prius pollutus est adulterio. Agnoverunt jamdiu Romani Correctores, ex hoc Triburiensi canone Gratiani fragmentum originem habuisse, verum paullisper de eo subdubitarunt, quod apud Burchardum inscriptum invenerint *ex capite 5. Triburiensi;* quasi Burchardi fides etiam integerrima fuerit in ipsis numeralibus canonum notis, qui in aliis majoris momenti rebus nullam fidem servavit.

Can. 44. de cons. dist. 1.

Canon. 44. de cons. dist. 1. legitur in cap. 18. ejusdem Concilii Triburiensis, & quidem eisdem verbis. Duo ibidem commemorantur Pontificum Maximorum Decreta, Zephirini, & Urbani I. fertur enim Zephirinus constituisse, ut patenis vitreis Sacerdotes in Sacra Oblatione uterentur, quemadmodum dicitur in Pontificali Damasi his verbis: *Hic* (idest Zephirinus) *constituit, ut præsentibus Clericis, & Laicis fidelibus sive Clericus, sive Levita, sive Sacerdos ordinetur; & fecit constitutum de Ecclesia, ut patenas vitreas ministri ante Sacerdotes portarent, dum Episcopus Missam celebraret.* Fertur præterea Urbanus I. Sacra Vasa argentea instituisse, quemadmodum ex eodem libro Pontificali deducitur, ibi: *Hic* (idest Urbanus) *fecit ministeria sacrata omnia argentea, & patenas argenteas viginti quinque apposuit.* Sane olim & vitrea, & argentea Sacra Vasa in usu fuisse nemo ignorat, qui vetustissima Ecclesiarum monumenta pervolverit. Sic legimus in Dialogis Gregorio Magno adscriptis lib. 1. cap. 7. S. Donatum Aretinæ Ecclesiæ in Gallia Episcopum, & Martyrem vitreum Calicem a Paganis fractum orando restaurasse. Item legimus apud Hieronymum Epist. 4. ad Rusticum: *Nihil illo ditius, qui Corpus Domini canistro vimineo, Sanguinem portat in vitro.* Legimus præterea apud S. Epiphanium in Panario hæresi 34. Marcum hæresiarcham, qui temporibus Apostolorum vivebat, Calice vitreo ita decepisse asseclas suos, ut vinum album in illum superinfusum præstigiis, & magica arte quasi sanguineo colore tinctum exhiberet. Ceterum & illa ætate vasa argentea, atque etiam aurea non dedignabatur Ecclesia, ubi commodum fuisset. Hinc Gregorius Turonensis de gloria martyrum cap. 38. scribit tempore Diocletiani Imperatoris Vasa argentea a Christianis in Sacris Oblationibus adhibita fuisse, & S. Augustinus Epist. 165. ex actis Proconsularibus refert, Christianos tempore Diocletiani habuisse Calices aureos duos, sex autem argenteos.

De aliis canonibus Triburiensi Concilio adscriptis.

Quæ hucusque Gratiani fragmenta retulimus, singula ad Triburiense Concilium anni 895. referri jure debere, aut posse existimavi. Supersunt alia, quæ nomine ejusdem Concilii apud Gratianum habentur, cum tamen in vulgatis Concilii exemplaribus, sive in vulgatis 58. Triburiensibus Canonibus non habeantur. Ex his est in primis canon 2. dist. 54. qui tamen legitur apud Reginonem in cap. 407. de Ecclesiasticis Disciplinis lib. 1. his verbis: *Ut nulli de servili conditione ad sacros Ordines promoveantur, nisi prius a Dominis propriis libertatem legitimam consequantur, cujus libertatis charta ante ordinationem in ambone publice legatur, & si nullus contradixerit, rite consecrabitur. Porro si de gradu ceciderit, ejus sit conditionis, cujus fuerat ante gradum;* & quidem Regino hæc Concilii Triburiensis nomine inscripsit; quamobrem cum Regino, vel Concilio eidem Triburiensi interfuerit, vel saltem tempore Concilii Triburiensis, & prope Triburiam vixerit, non erit hac in re, nisi temere ipsi deneganda fides, nisi forte quispiam dicere velit, Reginonem sententiam quidem Concilii, sed diversis verbis, (quemadmodum in aliis canonibus egit) retulisse; ac tunc hic idem Gratiani, & Reginonis canon referri facile posset ad canonem 29. Concilii Triburiensis ex iis, qui in vulgata Concilii editione habentur, ibi: *Secundum decreta Sanctorum*

Can. 2. dist. 54.

Patrum prajudicamus, & nos id acturos profitemur, ut nullum servum Episcopus ordinare prasumat, antequam perfecta ditetur ingenuitate, quia non debet vilis persona fungi Sacerdotii dignitate. Leo Papa in Epistola sua cap. 1. Debet enim esse ab aliis securus, qui divina militia fuit aggregandus, ut a castris Dominicis, quibus nomen ejus adscribitur, nullis necessitatis vinculis abstrahatur. Gregorius in decretis suis cap. 7. Multos ex Ecclesiastica familia novimus ad omnipotentis Dei servitium festinare, ut ab humana servitute liberi in Divino servitio valeant conversari. Si vero festinantes ad omnipotentis Dei servitium incaute retinemus, illi invenimur quadam negare, qui dedit omnia, unde necesse est, ut ab humano servitio liber recedat, qui divini obsequii districtam subire appetit servitutem. Sancta Synodus dixit: Prafinita Patrum statuta inviolabilem habeant firmitatem. Baluzius ad memoratum caput Reginonis in notis ita scribit: *Caput istud non extat in vulgatis editionibus Concilii Triburiensis, extat autem etiam apud Burchardum, & in veteri Collectione canonum MS. in Bibliotheca Regia. Postrema porro illius pars, qua mutila est apud Reginonem, sic supplenda est ex Burchardo, & veteri illa Collectione: Porro servus non canonice consecratus, postquam de gradu ceciderit, ejus sit conditionis, cujus fuerat ante gradum.* Ceterum, ut præfatus sum, me magis, quam Burchardi, movet Reginonis testimonium. Romani Correctores rectius adnotarunt, similia quædam contineri in lib. 1. Capitularium Francorum cap. 88. verf. *& quandocumque*. Habetur in cap. 6. Capitularis anni 816. ubi tamen observandum est, consuetudinem illam recitandi ex ambone chartam libertatis non in omni servorum genere obtinuisse, sed in servis ad familiam Ecclesiæ pertinentibus. Verba Capitularis hæc sunt: *Et quandocumque de familia Ecclesia utilis inventus aliquis ordinandus est, in ambone ipsa auctoritas coram populo legatur, & coram Sacerdotibus, vel fidelibus Laicis ante cornu altaris, sicut in nostra auctoritate continetur, remota qualibet calliditate libertatem consequatur, & tunc demum ad gradus Ecclesiasticos promoveatur.* Hinc vero admodum simile esse potest, Reginonem partem canonis ex hoc Capitulari, partem ex Concilio Triburiensi expressisse, & nomine Concilii Triburiensis laudasse, eodem deinde nomine illud ipsum fragmentum apud Burchardum, Ivonem, & Gratianum fuisse translatum.

Apud Reginonem etiam legitur in lib. 1. cap. 127. canon 105. cau. 1. qu. 1. his verbis: *Dictum est in quibusdam locis pro perceptione chrismatis nummos dari solere, pro baptismo, & communione. Hoc Simoniaca haresis semen detestata est Sancta Synodus, & anathematizavit, & ut de cetero nec pro ordinatione, nec pro chrismate, vel baptismo, nec pro sepultura, vel communione quicquam exigatur, sed gratis dona Christi gratuita dispensentur.* Hoc fragmentum retulit Regino cum hac Epigraphe. *Ex eodem.* In capite autem præcedenti laudaverat Concilium Triburiense, cujus canones 15. & 16. paucis perstrinxerat. Burchardus in lib. 4. cap. 101. ex Reginone laudavit eundem canonem hoc modo: *Ex Concilio Triburiensi, cui interfuit Rex Arnulphus.* Similiter Ivo, quibus morem gessit Gratianus, cujus verba consonant cum exemplaribus Burchardi, & Ivonis; non tamen cum Codice Reginonis, quemadmodum constare potest conferentibus Gratiani fragmentum cum capite Reginonis nuper descripto. Ceterum verosimile admodum est, Reginonem, qui primus hoc fragmentum edidit, voluisse describere potius sententiam, quam verba Concilii Triburiensis. Sententia autem habetur in can. 16. Triburiensi, quem superius integrum descripsi ad canonem 14. cau. 13. qu. 2. Ibi vero de sola sepultura fit mentio, statuiturque, nequis audeat pro sepultura aliquid accipere, quod Regino potiori ratione ad chrismatis dationem, ad baptismum, communionemque protraxit, quia forte, cum interfuisset Concilio Triburiensi, Sanctorum Antistitum sententias ita acceperat, ut generales viderentur, & ad omnia istiusmodi sacra, & religiosa officia pertinentes; quod ex eo etiam deducitur, quia Regino in hoc referendo fragmento sese Historicum magis, quam Collectorem gessisse videtur, ita scribendo: *Detestata est Sancta Synodus, & anathematizavit.... & statuit &c.*

Ca. 105. cau. 1. qu. 3.

Canon 43. cau. 11. qu. 3. mihi videtur ex variis Conciliorum veterum sententiis elucubratus, licet tamen non satis integre descriptis. Ibi anathema dicitur iis primum, qui canonice ad Synodum vocati venire contemnunt; deinde illis, qui postquam venerint, Sacerdo-

Can. 43. cau. 11. qu. 3.

do-

dotalibus præceptis obtemperare detrectant; illis demum, qui ante finitam causæ suæ discussionem a Synodo abire præsumunt. Et quidem hæc omnia ad varios vetustos canones referri possent, & ex illis comprobari; non una tamen, eademque erit in omnibus excommunicationis species recipienda. Illis enim, qui ad Synodum vocati negligunt accedere, Episcopis excommunicationis pœna indicitur, quæ tamen revera excommunicatio non est, sed tantum quidam excommunicationis gradus. Nam exempli caussa, quoties Episcopus ad Concilium Provinciale vocatus renuebat sine legitima excusatione intervenire, cogebatur intra Diœcesis suæ communionem consistere, nec poterat rerum Provincialium curam habere, quousque veniam delicti in sequenti Synodo impetrasset. Atque eadem pœna illis imminebat, qui ad Concilium quidem accesserant, nondum tamen absoluto negotio a Synodo recessissent. Id expressum habemus in Concilio Arelatensi II. can. 19. relato apud Gratianum in can. 12. dist. 18. conferendo cum can. 10. Concilii Carthaginensis 5. apud Gratianum in can. 10. dist. 18. At quotiescumque quis canonibus in Concilio semel editis, promulgatisque restitisset, is propriæ excommunicationis pœnam subibat, quemadmodum habetur in Concilio Toletano III. anni 589. can. 24. ibi: *Qui Concilia omnium Episcoporum Orthodoxorum consona Conciliis Nicano, Constantinopolitano I. Ephesino, & Chalcedonensi non recipit, anathema sit.* Atque has omnes Conciliorum sententias simul uno contextu junxit auctor dicti canonis 43. generaliter asserens, excommunicatione puniri eos debere, tum qui latis Conciliorum canonibus adversantur, tum qui ad Concilia vocati venire recusant, tum qui a Concilio nondum absoluto sine caussa discedunt. Primus, ut video, hujus canonis editor fuit Burchardus in lib. 11. cap. 74. qui cum in cap. præcedenti laudasset canonem 8. Concilii *Triburiensis, cui interfuit Rex Arnulphus*, subdit: " Quæsitum est in eadem „ Synodo, pro quibus caussis quemlibet „ hominem Episcopali auctoritate vin„ culo anathematis ligari oporteat; at„ que unanimi cunctorum sententia de„ cretum est, pro his tribus criminibus „ fieri debere; cum ad Synodum cano„ nice jussus venire contemnit, aut post„ quam illuc venerit, Sacerdotalibus „ respuit obedire præceptis, aut ante „ finitam caussæ suæ examinationem a „ Synodo profugus abire præsumit ". Hæc eadem verba retulit Ivo in cap. 122. parte 14. Decreti, & deinde paullisper mutata retulit Gratianus in dicto can. 43. Porro fuisse ipsamet Concilii verba hæc, quæ relata sunt, facile inficias iverim; etenim nullibi in Conciliis leguntur istiusmodi formulæ: *Quæsitum est in eadem Synodo &c.* sed potius videntur historici cujuspiam narrationem continere. Hinc suspicor, Burchardum potius referre voluisse sententias Triburiensium Episcoporum in Concilio ipso prolatas, non statuendo, sed disserendo, antequam ad canones edendos deveniretur, de quibus tempore Burchardi recentia quædam esse poterant monumenta, cum Burchardus prope tempora Concilii Triburiensis vixerit, item in Provinciis non procul a Triburia dissitis scripserit. Aut forte etiam dicemus, Burchardi mentem fuisse, ut veterum Conciliorum statuta referret, & paucis perstringeret, qualia nuper ex Concilio Arelatensi II. Carthaginensi V. describebam, inscriberetque Concilio Triburiensi, quia quædam similia apud Reginonem Concilii Triburiensis *nomine* relata legerat in lib. 2. cap. 296. ibi: *Ex Concilio Triburiensi cap. 8. Conquesti sunt quidam de quibusdam malefactoribus, quorum tam nimia improbitas est, ut admonitionem Sacerdotum non curent, bannum Episcoporum* (idest convocationem, seu Synodum Episcoporum; etenim bannus licet quandoque significet confiscationem, proscriptionem, aliquando etiam significat edictum, sive publicam denunciationem, uti notat Sirmondus ad Capitularia Caroli Calvi) *contemnant, ad Synodum terque, quaterque vocati venire despiciant, ad extremum excommunicari pro nihilo ducant. De talibus etiam in Capitulari statutum est Regia cognitioni suaderi debere. Et devoto Regi Arnulpho cum Sancta Synodo placuit, ut quicumque post excommunicationem debitam sic Deum parvi æstimant, & Christianitatem, sæculari potestate persequendos, & si interficiantur, jaceant absque compositione.* Itaque, teste Reginone, quædam Triburiensi in Concilio proposita sunt de iis, qui Synodo obedire detrectant, communique tum Regis, tum Episcoporum suffragio definita. Ex quibus occasionem sumsit Burchardus Concilio Triburiensi supra memoratam sen-

ten-

tentiam affingendi, quam clarius, & distinctius ex præcedentium Conciliorum canonibus exprimere poterat. Ceterum quæ cum Burchardi fragmento convenire possunt, ex canonibus Triburiensibus evulgatis habetur in canone 9. ubi præscribitur: *Si Episcopus placitum* (idest Concilium, sive Sacra Comitia) *canonice constitutum decreverit, populumque sibi creditum illo invitaverit*, omnes accurrere debere, nullumque posse obicem ponere, *scientes non illic se contentione seditiosa decertare, sed pro fide Catholica invigilare.*

Can. 7. cau. 12. qu. 5.

Falso refertur Concilii Triburiensis nomine Can. 7. cau. 12. qu. 5., qui potius ex Novellis Justiniani Constitutionibus referendus erat; etenim in Nov. 131. cap. 13. in fine hæc leguntur: *Siquis autem Episcopus, aut Clericus, aut cujuslibet Ecclesiastici gradus Minister, aut Ecclesia Diaconissa moriantur sine testamentis, & legitimis successoribus, horum successio Ecclesia competat, in qua constituti fuerint.* His etiam similia leguntur in l. 20. cod. de Episc. & Clericis. Quomodo vero fieri potuerit, cur hæc, aut his similia Concilio Triburiensi adscripta fuerint, sic mihi videor posse conjicere. Nempe apud Reginonem lib. 2. cap. 39. ex Concilio Triburiensi hæc habentur: *Perlatum est quoque ad Sanctam Synodum, quod quidam Laici improbe agant contra Presbyteros suos, ita ut de morientium Presbyterorum substantia partes sibi vindicent, sicuti de propriis servis. Interdicimus itaque, ne hoc ulterius fiat, sed sicuti liberi facti sunt, ad suscipiendum gradum, & agendum divinum officium, ita ab eis nihil exigatur præter Dei officium. De peculiari vero Sacerdotum nihil sibi usurpent, sed de duabus partibus faciant Presbyteri, quod eis visum fuerit, tertiam secundum canonum jussa, quibus serviunt, relinquant Ecclesiis.* Forte ad hoc Reginonis fragmentum in margine quasi ad eandem rem maxime pertinens adjecta fuerat Novellæ Justinianeæ sententia superius commemorata. Quod occasionem dedit Burchardo, non solum dictum Reginonis caput 39. in suam Collectionem referendi nomine Concilii Triburiensis, verum etiam sententiam Novellæ ex eodem Concilio Triburiensi laudandi in cap. 206., & 207. libri 2. Ex Burchardo deceptus Ivo eadem retulit in cap. 281., & 282. partis 6. sui decreti: ex Ivone demum Gratianus solum Novellæ fragmentum eo omisso, quod Regino ex Concilio Triburiensi laudaverat, retulit, illudque Concilio Triburiensi exemplo præcedentium Collectorum tribuere non dubitavit.

Can. 25. cau. 17. qu. 4.

Can. 25. cau. 17. qu. 4. non solum apud Gratianum, Ivonem, & Burchardum, verum etiam apud Reginonem nomine Concilii Triburiensis laudatur in lib. 1. cap. 333. ibi: *Ex Concilio Triburiensi. Ut Presbyteri non vadant, nisi stola, vel orario induti: & si in itinere Presbyteri spoliantur, vel vulnerantur, aut occiduntur non stola vestiti, simplici emendatione sua solvantur. Si autem cum stola, tripliciter.* Verosimile itaque est, canonem hunc in Concilio Triburiensi fuisse conditum, cum ab eo Collectore laudetur, quem nihil falso adtribuere voluisse Concilio Triburiensi ex iis, quæ superius diximus, facile jam colligi potest. Ceterum circa tempora Concilii Triburiensis aliis ex monumentis perspicue scimus Presbyteros stola, aut orario ornatos incedere consuevisse. Id patet ex Concilio Moguntino anni 813. cap. 28. ibi: *Presbyteri sine intermissione utantur orariis propter differentiam Sacerdotii dignitatis*; & in Capitularibus Regum Francorum lib. 5. cap. 172. in editione Parisiensi anni 1677. ita cavetur, *ut Sacerdotes stolas portent propter signum castitatis, sicut decretum est.* Idem Regino jam laudatus initio suæ Collectionis in inquisitione num. 63. inquirendum voluit a suo Presbytero: *Si sine stola, vel orario in itinere incedat.*

Can. 15. cau. 18. qu. 2.

Quod ex Concilio Triburiensi legitur in can. 15. cau. 18. qu. 2. a Burchardo primum VVormatiensi eidem Concilio tributum est, quem deinde sequuti sunt Ivo, & Gratianus. Sane si auctoritati Burchardi fidere possemus, forte adducerer eo, ut arbitrarer, illud fragmentum Concilio Triburiensi adtribui posse. Verum cum sæpissime expertus sim malam Burchardi fidem, potius arbitror, Burchardum eo in loco plurium Conciliorum sententias perstrinxisse, nomineque Concilii Triburiensis easdem edidisse; præsertim cum neque in vulgatis Concilii Triburiensis exemplaribus, neque apud Reginonem, qui Concilii Triburiensis tempore vivebat, tale quidpiam legamus. Præcipue vero existimo, respexisse Burchardum ad Concilium, seu Capitulare Aquisgranense

II. anni 836. tit. de vita, & doctrina inferiorum ordinum cap. 1., ubi hæc habentur: *Ut Abbates Canonici gregibus sibi commissis instanter invigilent, & geminam eis portionem impendant, idest cibi, & verbi, quatenus absque murmurationis vitio Domino servire valeant: simul etiam, ut prædicti Abbates Ecclesiastica jura intemerata custodiant, videlicet ut cognoscant, cujus prænomine notentur in eo, quod Abbates vocati sunt, quod & intelligitur in typo Christi, nomen spiritalis Patris. Ideoque semetipsos nemini, quod accipiunt, conforment, ut subditis, & spiritalibus filiis exemplum præeundo, & informando religiose exhibeant. Ideoque non convenit ministerio ipsorum aliqua turpia, aut sæcularia, vel etiam inania quæque sectari, quæ contra religionem esse noscuntur, sed potius canonice, religiose, caste, sobrie, atque pie, & juste vita eorum omnibus sibi commissis æternæ felicitatis ducatum præbeat, & in quantum ipsi Abbates, Abbatumque subjecti Episcopis propriis pro se, suisque omnibus rationem reddituros noverint, tanto eorum consilio, atque auctoritate modis omnibus mancipentur.* Hinc forte Burchardus, qui Francorum Capitularia nolebat referre nomine proprio, aliis Conciliis illorum fragmenta adtribuit, paullo aliter aliquando descripta. Revera autem hujusmodi Canon consonat cum Ecclesiastica disciplina septimi, & octavi sæculi; tunc enim obtinebat, ut siquando quisquis Abbas negligens foret in regimine suo, is & auctoritate Episcopi, & ceterorum Abbatum consilio removeretur. Sæculo sexto solius Episcopi arbitrio Abbates de crimine suspecti removebantur, quemadmodum constat ex Concilio Epaonensi anni 517., ubi Can. 19. hæc leguntur: *Abbas, si in culpa reperiatur, aut fraude, & innocentem se adserens ab Episcopo suo accipere noluerit successorem, ad Metropolitani judicium deducatur.* Primum, ut arbitror, in Concilio Turonensi II. anni 567. factum, ut non aliter Abbas ab officio dejiceretur ab Episcopo, nisi propinquorum Abbatum consilio, quippe in Can. 7. ita habetur: *Ut Episcopus nec Abbatem, nec Archipresbyterum sine omnium suorum Compresbyterorum, & Abbatum consilio de loco suo præsumat ejicere &c.* Huc etiam pertinere potest Decretum admodum simile Gratianeo Canoni, quod legitur in Can. 4. Concilii apud Celichyth anni 816. ibi: *Ut habeat unusquisque potestatem in sua propria Diœcesi Abbatem, vel Abbatissam eligere, & hoc cum consensu, & consultu familiæ, & ab omnibus diligenter inquiratur, & investigetur. Castitas hujusmodi ab omnibus capitalibus delictis immunis habeatur; idest ut nec in occisionem hominis, aut procreandis filiis, vel etiam in graviore, & publico furto sit coinquinatus, sed intra Claustra Monasterii regulariter suam vitam duxerit. Prudens, & acutus in sermone, ne per ejus instantiam, & taciturnitatem grex ei commissus, & iterum aspiciat Episcopus, ut pro illius amore, vel competenti pecunia, aut ex propinquitate quis plus eligatur, quam decet. Hæc nullatenus sine consensu familiæ, nec familia sine concordia Episcopi, sed in unum conjunctis, & secundum ordinem per omnia increpare permittatur, & habeatur.*

Can. 4. cau. 23. qu. 8. primus Concilio Triburiensi adscripsit Burchardus, quem deinde de more suo sequuti sunt Ivo, & Gratianus. Nulla tamen præstanda fides est Burchardo, utpote qui inscriptiones canonum immutasse frequentissime deprehenditur, cum alias neque apud Reginonem, neque in vulgatis Concilii Triburiensis exemplaribus idem Canon reperiatur. Ego suspicor, Burchardum jungere in hoc fragmento voluisse tria fragmenta Herardi Turonensis, qui in Capitulari suo hæc scribit cap. 50.: *Ut Presbyteri & Diaconi, si in bella cum armis processerint, ita deponantur, ut nec Laicam communionem habeant.* In cap. 113. *Ut Clerici in quocumque seditione arma detulerint post depositionem gravi pœnitentia in carcere retrudantur; aliter si armis, sagis, vel sabeis usi fuerint, deponantur.* In cap. 134. *De his, qui sibi quacumque negligentia mortem inferunt, aut pro suis sceleribus puniuntur, nulla pro eis fiat oblatio, nec cum psalmis ad sepulturas ducantur.* Hæc omnia Herardus ex Capitularibus Regum Francorum depromserat, quod occasionem præbere potuit Burchardo, ut & sententiam aliis verbis exprimeret, & inscriptionem fragmentorum immutaret, a nomine Francorum Capitularium abstinens de more suo, quemadmodum persæpe animadvertimus. Revera hujus Canonis sententia maxime conveniebat temporibus Caroli Magni, cujus tempore Clerici quam-

Can. 4. cau. 23. qu. 8.

quamplures armis tractandis dediti erant, atque alacriter belligerabant: Quare opus fuit suasionibus Episcoporum, ac præsertim Leonis Papæ III., ut Carolus Magnus lata lege prohiberet Episcopis, & Clericis, ne ad bella proficiscerentur, uti deducitur ex Capitulari anni 803., cujus fragmentum refertur in lib. 7. Capitularium cap. 142., quo etiam fragmento abuti potuit Burchardus in laudato capite referendo; ibi enim dicitur, neminem ex Clericis debere arma suscipere, & progredi ad bella, nisi forte duo, vel tres sint necessarii caussa Sacramentorum militibus administrandorum; atque inter cetera absurda, quæ ex Clericorum militia emergebant, illud recensetur, quod plures ex Clericis ea occasione cæderentur, & quod Ecclesiarum bona facile exinde diriperentur. Postea ita concluditur: *Quod siquis fecerit tam nostris, quam & successorum nostrorum temporibus, pœnis sacrilegii subjaceat, & a Nobis, atque Successoribus nostris, nostrisque Judicibus, vel Comitibus sicut sacrilegus, & homicida, vel fur sacrilegus legaliter puniatur, & ab Episcopis nostris anathematizetur, ita ut mortuus etiam sepultura, & cunctis Dei Ecclesiæ precibus, & oblationibus careat, nec eleemosynam suam quisquam recipiat.* Quis in istis verbis non agnoscat dictum canonem Gratianeum 4. cau. 23. qu. 8., licet paullo aliter a Burchardo de more suo descriptum? Quamquam vero plurimum adhuc interest sedulo in ejusdem canonis interpretationem incumbere. Tria potissimum in eo continentur: in primis, si Clericus in bello, rixave moriatur, aut in gentilium ludis, neque in oblatione ejus, neque ei in orarationibus esse communicandum. Secundo statuitur, in manus judicis incidere debere. Postremo concluditur, eundem non esse sepultura privandum.

Quod spectat ad primum, nulla dubitatio est, non licere Clericis belligegare, rixas, seditionesve concitare, concitatasque fovere, quibus pacatus semper esse animus debet, imo, si fieri potest, quorum opera, atque consilio homines potius hominibus infensi reconcilientur. Atque id jam satis, & perspicue probant laudata Francorum Capitularia, ut alia quamplurima omittam antiquissima monumenta, ex quibus laudare possem Canonem 2. dist. 90. Etiam a ludis gentilium celebrandis avertebantur fideles indicta excommunicationis pœna, uti ex Concilio Aurelianensi II. anni 533. Can. 20. facile demonstrari posset, & similibus bene multis.

Secunda Canonis pars jubet seditiosos Clericos *in manus incidere judicis.* Arbitror Burchardum hoc in loco voluisse perstringere sententiam Can. 5. Antiocheni, in quo de seditioso Clerico hæc statuuntur: *Quod si Ecclesiam conturbare, & sollicitare persistat, tamquam seditiosus per potestates exteras opprimatur*; quæ verba forte idem Burchardus legerat in Capitularibus Regum Francorum lib. 5. cap. 26., & lib. 7. cap. 11.

De sepultura seditiosorum Clericorum forte dubitatio suboriri posset, cum videatur sepultura eorum negligenda esse juxta recentiorem disciplinam, qui excommunicati dicuntur, & quorum oblatio non recipitur. Verum oportet potius ad disciplinam illam respicere, quæ Burchardi ejusdem tempore obtinebat. Nondum ea ætate usus erat Ecclesiasticæ sepulturæ, cum vetitum esset mortuorum cadavera in Ecclesia sepelire, nisi forte eorum, quos insignis vitæ Sanctimonia commendasset, eodem fere modo, quo apud nos separatis in locis, eisque sacratioribus illorum cadavera reconduntur, qui nostra ætate insigne sanctitatis specimen præbuerunt. Ergo tunc sepulturæ ratio tanta non erat, ut facile denegari posset, cum ut plurimum extra Ecclesiam fieret, præsertim in atrio, aut in porticu. Quamquam vero duplex erat sepultura, alia, quæ sacris cantibus celebrabatur, alia omnino privata, & sine ullo sacro ritu, statisque publicis cæremoniis, ut siquando excommunicatus decederet, is quidem tumularetur, ita tamen, ut sine cantu, sacrisque ritibus sepulturam haberet. Deducitur id ex Concilio Bracarensi I. cap. 16. ibi: *Placuit, ut hi, qui sibi ipsis aut per venenum, aut per præcipitium, aut suspendium, vel quolibet modo inferunt mortem, nulla pro illis in oblatione commemoratio fiat, neque cum psalmis ad sepulturam eorum cadavera deducantur. Multi enim sibi hoc per ignorantiam usurparunt. Similiter & de his placuit fieri, qui pro sceleribus puniuntur.* Itaque quod Burchardus retulit ex Concilio Triburiensi, ut mortuis in seditione sepultura daretur, de ea intelligitur, quæ sine divina psalmodia, aliisque religiosis ritibus fieri solebat.

Can. 7. cau. 29. qu. 2.

Can. 7. cau. 29. q. 2. minime legitur in Concilio Triburiensi. Primus Burchardus omissis verbis illis *quæsitum est*, quemadmodum Romani Correctores observaverunt, adtribuit Concilio Triburiensi. Verum cum ipsamet fragmenti verba ad instar narrationis cujusdam exarata sint, videntur non edita fuisse in eodem Concilio, sed potius a posteriore Canonum Collectore composita. Illud sane certum est, media ætate, quum leges Longobardorum vigerent, in usu fuisse, eas, quæ servos habuissent maritos, in servitutem etiam redigi, uti patet ex lib. 2. legum Longobardarum tit. 12. num. 2. ibi: *Si aldia, aut libera in casa aliena ad maritum intraverit, & servum ad maritum tulerit, libertatem suam amittat*. Quod idem etiam habetur in Capitulari Francico anni 819. ad interpretationem Legis Salicæ num. 3. editionis Capitularium Parisiensis anni 1677. tom. 1. pag. 608. Quæ tamen disciplina tum demum obtinebat, ubi sciens uxor sese servo viro copulasset, non vero ubi illa in liberum, uti credebat, hominem consensisset. Atque isthæc sententia potuit in Concilio Triburiensi ab Episcopis pronunciari, non ut in Canonem referretur, sed potius dum alium Canonem condituri essent, qui est trigesimus 8. inter editos ibi: *In decretis Papa Leonis cap. 8. scriptum est: Non omnis mulier viro juncta uxor est viri, quia nec omnis filius hæres est Patris. Nuptiarum autem fœdera inter ingenuos sunt legitima, & inter æquales. Itaque aliud concubina, aliud uxor, sicut aliud ancilla, aliud libera. Igitur siquis filiam suam viro habenti concubinam in matrimonium dederit, non ita accipiendum est, quasi eam conjugato dederit, nisi forte illa mulier & ingenua sit facta, & dotata legitime, & in publicis nuptiis honestata videatur. Unde paternam sequentes auctoritatem sub præsenti hujus sancti catalogo Concilii statuimus, & libere judicamus, ut quisquis liber libertam, hoc est ex ancilla per manumissionem, & regalem largitionem liberam factam legitime in matrimonium duxerit, ulterius habere debeat, tamquam unam ex nobili genere progenitam, excepta fornicationis caussa; & quamdiu illa vivat, nullam aliam accipiat. Est igitur, ut ex Decretis Papæ Leonis prædiximus, ingenua facta, & dotata legitime, & in publicis honestata nuptiis, & propterea jam non est concubina, sed uxor legibus adquisita. Hæc eadem lex pro qualitate sexus sit fœminis, & viris libertas*. Videntur hæc ad eandem ferme materiem pertinere, ad quam pertinet dictus Can. 7. apud Gratianum; ac propterea facile evenire potuit, ut Burchardus, qui Gratiano auctor extitit, ea retulerit, quæ in Concilio Triburiensi ante constitutionem Canonis proponendo, vel disserendo dicta fuissent. Quod si forte cuipiam non placeant hujusmodi conjecturæ, alium demonstrabo locum, ex quo forte Burchardus fragmentum ejusmodi elucubrare potuerit. Opera Jacobi Sirmondi prodierunt Canones quidam incerti loci, qui depromti sunt ex Codice MS. quodam Rhemensi; ubi postpositi fuerant Canonibus Concilii Parisiensis V. anni 615., quos propterea Canones idem Sirmondus editos suspicatur circa tempora ejusdem Parisiensis Concilii. (Habentur apud Labbeum in tomo 6. Venetæ editionis pag. 1393.) Porro in illis numero 14. hæc leguntur. „ De ingenuis, qui se pro pecunia, aut alia re vendiderint, vel oppignoraverint, placuit, ut quandoquidem pretium, quantum ipsis datum est, *invenire* potuerint, absque dilatione ad statum suæ conditionis reddito pretio reformentur, nec amplius, quam pro eis datum est, requiratur. Et interim si vir ex ipsis uxorem ingenuam habuerit, aut mulier ingenuum habuerit maritum, filii, qui ex ipsis nati fuerint, in ingenuitate permaneant. " Ex his nemo non videt, eandem propemodum proferri sententiam, quæ habetur apud Gratianum in dicto Can. 7. cau. 29. qu. 2., ut propterea liceat suspicari, Burchardum, qui primus eundem Canonem nomine Concilii Triburiensis edidit, ex hoc forte Concilio incerti loci descripsisse, & aliis verbis recitasse, quod Burchardo non infrequens fuit.

Can. 5. cau. 31. qu. 1.

Falso inscriptum fuit nomen Triburiensis Concilii ad Can. 5. cau. 31. qu. 1. Romani Correctores observarunt apud Ivonem & Burchardum idem fragmentum Concilio Meldensi esse tributum, in quo Concilio hæc leguntur cap. 69. *Is, qui vivente marito conjugem illius adulterasse accusatur, & eo in proximo defuncto eandem sumsisse dignoscitur, omnimodis publicæ pœnitentiæ subigatur, de quo etiam post pœnitentiam*

tiam præfata, si expedierit, servabitur regula; nisi forte idem, aut mulier virum, qui mortuus fuerit, occidisse notentur, aut propinquitas, vel alia qualibet actio criminalis impediat. Quod si probatum fuerit, sine ulla spe conjugii cum pœnitentia perpetuo maneant. Si autem negaverit, se eandem fœminam vivente marito nequaquam adulterasse, & præfati homicidii nemo eorum reus extiterit, & probatis testibus neuter eorum convinci potuerit, purgent legaliter famam suæ opinionis, & sumto utantur conjugio, si alia, ut diximus, non prædedit ratio. Hæc sane verba eadem videntur esse cum iis, quæ Gratianus describebat. Quænam vero ratio esse potuit Gratiano, ut hunc Meldensis Concilii Canonem Triburiensi potius Concilio tribueret, facile conjicio. Etenim Gratianus in Canonibus describendis ut plurimum sequutus est Collectionem Ivonis. In Collectione autem Ivonis parte 8. cap. 201., ubi hoc ipsum caput ex Concilio Meldensi laudatur, atque describitur, ad marginem hæc adjecta sunt: *Ex Concilio Triburiensi cap. 51.*, quæ additio ab aliquo forte studioso facta occasionem dedit Gratiano, qua Meldensem Canonem Triburiensi Concilio addiceret, putanti marginalem lectionem meliorem esse, imo etiam emendandæ interioris lectionis caussa factam. Atque id studiosus quispiam fecerat, ut indicaret, simile quidpiam legi in cap. 51. Concilii Triburiensis, ubi hæc habentur. „ Illud vero communi decreto „ secundum Canonum instituta definimus, & præjudicamus, ut siquis „ cum uxore alterius, vivente eo, fornicatus fuerit, moriente marito sy„ nodali judicio aditus ei claudatur il„ licitus, ne ulterius ei conjungatur „ matrimonio, quam prius polluit adul„ terio. Nolumus enim, nec Christia„ næ religioni oportet, ut ullus ducat „ in conjugium, quam prius polluit „ per adulterium. " Similia quædam leguntur in cap. 40. ejusdem Concilii.

Hoc autem in loco dissimulare non possum, ex prava hujus Canonis interpretatione, vel scriptione a Gratiano disciplinam Ecclesiasticam veterem fuisse immutatam, aut saltem datam occasionem, ut ab aliis, qui nimium huic Collectori fiderent, immutaretur. Viguerat jam a diuturno tempore usque ad Gratianeum provida sacrorum Canonum dispositio, ut qui uxorem alienam aliquando per adulterium polluisset, non posset ullo tempore, ne marito quidem vita functo, eandem uxorem habere, quemadmodum recte colligitur ex dicto Can. 51. Triburiensi, necnon ex l. 11. §. 11., & l. 40. ff. ad leg. Jul. de adulter., item ex Novella 134. cap. 12., quibus etiam consonat S. Augustinus relatus in Can. 2. cau. 31. qu. 1., dummodo particula negativa a Gratiani exemplaribus dematur juxta fidem optimorum exemplarium, quemadmodum in suo loco animadvertam. Gratianus primus fuit, qui hanc veterem jurisprudentiam antiquare studuit, docuitque tum demum non valere matrimonium inter adulteros, si vel adulterii tempore data fuerit fides futuri conjugii, vel in mortem conjugis moliti quidpiam adulteri fuerint; quod tamen non ex recta interpretatione vetustorum Canonum deduci poterat, sed ex simplicitate, vel imprudentia ipsius Collectoris. Præ oculis habuit Gratianus dictum caput Concilii Meldensis, ubi exceptio illa legitur: *nisi forte idem, aut mulier virum, qui mortuus fuerat, occidisse notentur*, ex quibus ratus est eo demum in casu adulteram adultero non posse matrimonio jungi, quo in mortem viri uterque conspirasse feratur. At alio pertinet Canonis Meldensis sententia. In cap. 65. Concilii Meldensis decretum fuerat de raptoribus, ut ipsi publicæ pœnitentiæ addicerentur, post publicam vero pœnitentiam eidem permitteretur, ut non cum rapta, sed cum alia quacumque inire matrimonium possent Can. 10. cau. 36. q. 2. Iidem Meldenses Patres in dicto cap. 69. voluerunt, adulterum publicæ pœnitentiæ subjici, *de quo etiam præfata, si expedierit, servabitur regula*, quæ verba ita interpretari debemus, ut præcedentibus congruant, scilicet Canoni 65., videlicet, ut adulter post peractam publicam pœnitentiam non cum adultera, sed cum alia conjugium inire possit, hac adjecta exceptione: *nisi forte idem, aut mulier virum, qui mortuus fuerat, occidisse notentur*; hac enim in specie non solum cum adultera, sed etiam cum quavis alia inire conjugium adulter prohibebitur; neque novum est in jure Ecclesiastico ob enormia quædam scelera conjugia generatim alicui prohiberi, quemadmodum ipsum Meldense Concilium in cap. 67. de raptoribus Sanctimonialium ita statuit: *Uter-*

que

ique autem sine ulla spe uxoriæ copulationis perenniter maneant. Verum quid posteriore tempore operata non est Gratianeæ collectionis existimatio? Gratiani interpretatio subjecta ad Canon. 3. cau. 31. qu. 1. apud Doctores etiam gravissimos adeo valuit, ut illi pronunciaverint, tum demum adulterorum conjugia a sacris Canonibus prohiberi, quum adulteri aut fidem de futuro matrimonio dederunt, aut in mortem conjugis conspirarunt, quæ opinio tandem jusdicentium placitis confirmata est, atque adprobata.

Can. 24. cau. 32. qu. 7. Can. 24. cau. 32. qu. 7. falso etiam laudatur nomine Concilii Triburiensis, cujus verba potius leguntur in Concilio Vermeriensi anni 752. atque ex eo Concilio refertur apud Burchardum lib. 17. cap. 11. En verba canonis 10. Vermeriensis, qualia hodie habemus in editis exemplaribus. *Si filius cum noverca sua, uxore patris sui dormierit, nec ille, nec illa possunt ad Conjugium pervenire. Sed ille vir, si vult, potest aliam uxorem habere, sed melius est abstinere*. Et in cau. 11. *Siquis cum filiastra sua dormierit, simili sententia stare potest, & cum sorore uxoris suæ simili modo stare potest*. Sane Burchardus, & Gratianus paullo aliter duos hosce Vermerienses can. retulerunt, ac brevius illorum sententiam ita explicarunt, ut liceret conjugi insonti alium conjugem sibi matrimonio jungere, quod tamen minus probarunt Vermerienses Patres ajentes: *Sed melius est abstinere*, quam clausulam, & Burchardus, & Gratianus penitus omiserunt; atque id non miror prætermisisse Romanos Correctores, quod illorum tempore nondum in lucem proditi fuissent Vermerienses can. quales hodie habemus. Itaque quotiescumque quis cum noverca, filiastra, aut sorore uxoris concubuisset, conjux innocens tria peragere poterat: Et primum quidem perpetuæ continentiæ vacare; alterum conjugis rei societatem evitare, & novas celebrare nuptias; postremum conjugis rei conjugio frui. Patres Vermerienses primum faciendum laudarunt; potius vero, quam ad postremum res reduceretur, tamquam minus malum secundum permiserunt. Porro necesse est hoc in loco animadvertere, veterem fuisse Græcorum opinionem, asserentium matrimonia per adulterium conjugis, etiam quoad vinculum dirimi, donec aliter placuit Concilio Tridentino, quemadmodum tradit Cardinalis Pallavicinus in lib. 12. historiæ cap. 4. Quamobrem quousque Viri Ecclesiastici Græcorum canonibus, & doctrinis imbuebantur, non satis aperte tradebant, post adulterium conjugis alterum conjugem innocentem a secundis nuptiis abstinere debere, argumento can. 8. Concilii Compendiensis, sed id tanquam consilium saluberrimum populo proponere, ac suadere studebant.

Quispiam forte expectat hoc in loco rationem, qua motus fuerit Gratianus, ut laudatos Vermerienses can. Triburiensi potius Concilio tribueret. Evenit, arbitror, hac in re, quod contigisse adnotabam ad can. 5. cau. 31. qu. 1. Laudabatur quidem apud Burchardum, sicut decebat, nomine Concilii Vermeriensis. Quidam studiosus ad marginem adnotaverat quædam non valde dissimilia legi in Concilio Triburiensi, aut saltem ad idem matrimonii dissolvendi propositum pertinentia. Gratianus de fragmentorum inscriptionibus parum sollicitus, omisso nomine Concilii Vermeriensis, arripuit potius marginale nomen Concilii Triburiensis, quod vel eo facilius accidere potuit, quod inscriptiones nominum apud Burchardum potius ad marginem appositæ haberentur, quemadmodum etiam hodie ad marginem adjectæ sunt in editis Burchardi codicibus. Quod porro simile habetur in Concilio Triburiensi, est in cap. 41. ibi: *Siquis legitimam duxerit uxorem, & impediente quacumque domestica infirmitate uxorium opus non valens implere cum illa; frater vero ejus suadente diabolo adamatus ab ipsa, clanculum eam humiliaverit, & violatam reddiderit, omnimodo separentur, & a neutro ulterius eadem mulier contingatur. Igitur conjugium, quod erat legitimum, fraterna commaculatione est pollutum, & quod erat licitum, illicitum est factum, & ut Hieronymus ait: Mulier duorum fratrum non ascendat thorum, si autem ascendit, adulterium perpetrabit. Quia vero humana fragilitas proclivis est ad labendum, aliquo modo muniatur ad standum. Idcirco Episcopus, considerata mentis eorum imbecillitate, post pœnitentiam sua institutione peractam, si se continere non possint, legitimo consoletur matrimonio, ne, dum sperantur ad alta sublevari, corruant in canum*.

Can. 6. cau. 34. qu. 1. Can. 6. cau. 34. qu. 1. ex illis est, quos Regino Prumiensis, quem diximus forte in eodem Triburiensi Concilio præ-

sen-

sentem adfuisse, ex eodem Concilio Triburiensi laudavit in lib. 2. cap. 206. Verum arbitror, Reginonem eo in loco non ipsa Triburiensis can. verba, sed potius sententiam retulisse, quæ habetur in can. 43. Triburiensi ibi: *Siquis cum qualibet fornicatus fuerit, & eo nesciente filius ejus, vel frater ejusdem rei inscius cum eadem se polluerit, & postquam se pollutum esse cognoverit, confessus fuerit, & hoc se nescire cum juramento confirmaverit, quia hoc pœnituit, & confessus fuit, post peractam congruam pœnitentiam legitimo utatur matrimonio, ne iterum mordente crudelissima libidinis bestia sauciatur, & in voraginem fornicationis incidere videatur. Nam, ut Hieronymus ait, ferreas mentes domat libido. Mulier vero, quæ tantum nefas commiserat, ulterius pœniteat, atque continens, & innupta permaneat.* Ex hoc generali canone Regino voluit sententiam aliis verbis exprimere singularem, proponendo sibi speciem peculiarem, quam ex hac deinde Triburiensi sententia definiret. Non omittam animadvertere, hunc eundem Gratiani canonem legi in Pœnitentiali Romano edito ab Antonio Augustino nomine etiam Triburiensis Concilii in tit. 3. cap. 5. ad quod Antonius Augustinus ita notat: *In Conciliis non inveni.* Huc referendus præterea est canon 10. cau. 34. qu. 1. qui apud Reginonem habetur in lib. 2. cap. 207. eisdem fere verbis, quemadmodum apud Gratianum, excepto postremo versiculo, in quo Regino ita scribit: *Cum fornicaria autem illa gravius agendum.* Ceterum adparet, ibidem Reginonem aliis verbis descripsisse sententiam eandem Triburiensis canonis 43. nuper memorati, unde deceptus Gratianus etiam ipse quasi Triburiensis Concilii verba recitavit. Atque hic rursum notare juvat in Pœnitentiali Romano edito ab Antonio Augustino, hunc eundem can. legi in tit. 3. cap. 12. ubi tamen nullius Concilii inscriptio adjecta legitur, eisdemque verbis describitur can. qualia leguntur apud Gratianum, non qualia apud Reginonem habentur.

Can. 10. cau. 34. qu. 1.

Rursum etiam apud Reginonem in lib. 2. cap. 208. sequitur Concilio Triburiensi adscriptus can. 8. cau. 34. qu. 1. eisdem omnino verbis. At quis non videt, uti superius prænotabam, hisce in locis, distinctis facti speciebus Reginonem illustrare voluisse sententiam Triburiensium Episcoporum generatim expositam in dicto can. 43. Romani Correctores asserunt, simile quidpiam legi in can. 45. ex Triburiensibus. Etiam id verum est; ita enim ibidem legitur: *Simili modo secundum sanctos canones definimus, & judicamus de eo, qui cum duobus sororibus fuerit pollutus, ut usque in exitum vitæ pœnitens, & continens permaneat. Soror autem, quæ posterior libidinis perforata aculeis, scienter se cum eodem commaculaverit, usque in finem vitæ pœnitens, & continens perduret. Si autem improvise contingit, condigna stringatur castigatione, & si velit, legitima conjungatur viri conjunctione.* Notant præterea Correctores Romani, simile quidpiam legi in can. 33. Concilii VVormatiensis anni 868. Ejus hæc sunt verba: *Siquis cum duabus fuerit sororibus fornicatus, aut cum his personis, de quibus sacra Scriptura prohibet, si dignam egerit pœnitentiam, & castitatis non valuerit continentiam sustinere, liceat ei legitimam in conjugio uxorem accipere. Similiter & mulier, quæ tali fuerit scelere lapsa, ut fornicationis non perducatur ad chaos, proficiat. Sed hoc de laicis, viris, ac mulieribus solummodo statuimus.*

Can. 8. cau. 34. qu. 1.

Can. 9. cau. 34. qu. 1.

Observant Romani Correctores ad can. 9. cau. 34. qu. 1. illum legi in can. 63. Concilii VVormatiensis anno 868. celebrati. Sane dictus can. 63. fere consonat cum Gratiani fragmento; at nec ipse quidem dici potest primum exemplar, ad quod Gratiani canon sit referendus. Potius referendus erit ad Concilium, sive Capitulare Compendiense sub Pipino Rege habitum anno 757. in quo cap. 14. hæc leguntur ": Siquis cum „ matre, & filia in adulterio mansit, „ nesciente matre, quod cum filia sua „ mansisset, similiter & filia nescivit, „ quod cum matre sua esset, postea il„ le vir si acceperit mulierem, dimit„ tat, usque in diem mortis suæ non „ habeat uxorem, & illa mulier, quam „ reliquerit, accipiat virum, & illa „ mater, & filia, cum quibus in adul„ terio mansit, ambabus nescientibus, „ quod cum matre, & filia mansisset, „ habeant viros. Nam si in notitiam „ illarum venerit hoc scelus, dimittant „ maritos, & agant pœnitentiam, & „ illarum mariti posteriores accipiant „ mulieres". Hæc eadem verba translata inde sunt inter can. Concilii VVormatiensis, & in eadem Synodo recepta; quamobrem concludere jure possumus sen-

sententiam hanc in pluribus Conciliis admissam fuisse, sed primum in Compendiensibus Comitiis definitam. Sic originem Gratianei canonis inspeximus. Caussas nunc investigemus, ob quas Compendiensem canonem Triburiensi Concilio Gratianus adscripsit, & Burchardus cum Ivone Concilio Vermeriensi, imo & ipse Gratianus etiam Concilio Vermeriensi in can. 6. cau. 35. qu. 2. Facile est errata hujusmodi agnoscere ex Reginone, qui primus hoc fragmentum Collectioni canonum inseruit. Inseruit, inquam, in lib. 2. de Ecclesiasticis Disciplinis cap. 219. hac adjecta inscriptione: *Ex eodem*; quam epigraphem pluribus præcedentibus capitibus adjecerat, videlicet cap. 218. 217. 216. 215. 214. 213. in cap. autem 212. laudaverat Regino caput 1. Concilii Vermeriensis, & caput 1. Concilii Compendiensis, quæ capita in unam, eandemque sententiam consonant; ac propterea sequentia capita, quæ cum hac Epigraphe *Ex eodem* laudabantur, æque ad Compendiense, atque ad Vermeriense Concilium pertinere legentibus videbantur; hinc duo ex illis habentur in Concilio Vermeriensi, nempe cap. 213. & 214. alia habentur in Concilio Compendiensi, qualia sunt cap. 216. & 217. Ergo apud illos, qui Reginonis collectionem sequebantur, ambigua erat inscriptio capitis 219. ac propterea Burchardo, Ivoni, & Gratiano in can. 6. cau. 35. qu. 2. visum potius est Vermeriense Concilium, quam Compendiense laudare. Sed præterea Gratianus descripturus canonem 9. cau. 34. qu. 1. in inscriptione dicti capitis 212. apud Reginonem non constitit, aut quod dubiam lectionem agnosceret, aut quod legendo idem caput excesserit, ac potius præ oculis habuerit antecedentia capita 211. 210. & alia, quæ ex Concilio Triburiensi apud Reginonem laudabantur, atque ideo occasionem hinc idem Gratianus arripuit tribuendi etiam Concilio Triburiensi dictum caput 219. Reginonis, sive dictum canonem 9. cau. 34. qu. 1. nisi forte quispiam dicere velit, ideo Gratianum nominasse Concilium Triburiense, quod in eodem Concilio nonnullæ sententiæ essent illi can. quoquo modo conformes, quemadmodum liquere potest ex can. 43. quem superius descripsi. Hic idem can. legitur etiam in Pœnitentiali Romano edito ab Antonio Augustino, nullo tamen præsignato nomine Auctoris.

Can. 12. & 30. de conf. dist. 1. leguntur, non in Triburiensi, sed potius in Moguntino Concilio anni 888. simul juncti in cap. 9. his verbis. *Missarum solemnia non ubique, sed in locis ab Episcopo consecratis, vel ubi permiserit, celebranda esse censemus. Concedimus etiam ut sicubi (quod nostris exigentibus culpis perplurimum est factum a Northmannis, seu alio qualicumque modo) Ecclesiæ fuerint incensæ, in Capellis Missas interim liceat celebrare, donec ipsa Ecclesia restaurari queant. In itinere vero positis, si Ecclesia defuerit, sub divo, seu in tentoriis, si tabula Altaris consecrata, ceteraque Ministeria sacra ad id officium pertinentia adsunt, Missarum solemnia celebrari permittimus.* Hæc primus Burchardus, post Burchardum, Ivo, post Ivonem demum Gratianus ex Concilio Triburiensi laudarunt, forte quod apud Burchardum in uno, eodemque codice habiti fuerint descripti tum can. Moguntini, tum Triburienses, ut facile propterea Moguntini can. pro Triburiensibus usurparentur, & e converso. Atque hujus rei duplex esse potest conjectura. Primum, quod utrumque Concilium in finitimis locis fuerit celebratum, & forte ad utrumque convenientibus eisdem Episcopis Moguntinæ Provinciæ; Triburia enim prope Maguntiam sita dicitur. Secundo conjecturam præbet temporis propinquitas; siquidem Moguntina Synodus habita est anno 888. Triburiensis autem anno 895. ut proinde verosimile admodum sit, Triburienses can. Moguntinis continua serie adjectos ita, ut promiscue sumerentur, quemadmodum in aliorum Conciliorum canonibus, & collectionibus contigisse eruditi omnes apprime norunt.

Can. 12. & 30. de cons. dist. 2.

CA-

CAPUT LX.

De Concilio Altheimensi.

Duo sunt hujus Concilii nomine relati Canones apud Gratianum.

Can. 1. cau. 18. qu. 1. pertinere videtur ad Concilium Altheimense II. anni 931.
Can. 3. cau. 31. qu. 1. pertinere videtur ad Concilium Altheimense I. anni 916.

APud Althaim, seu, ut alii scribunt, Altheim Rhetiæ pagum duo initio decimi sæculi feruntur celebrata Concilia, alterum anno circiter 916. alterum anno circiter 931. quæ nonnulli omnino confundunt, contra quam Viris eruditissimis placuerit, inter quos est Pagius ad eosdem annos. Priori Concilio, scilicet habito circa annum 916. interfuisse dicitur Rex Corradus piissimus Princeps, item interfuisse Ortonensis Episcopus tamquam Sedis Apostolicæ Delegatus, sive Johannis X. Pontificis Maximi Apocrysarius, præter Episcopos numero plures ad disciplinam ecclesiasticam reformandam. Alterum Concilium anni circiter 931. sub Henrico Germaniæ Rege celebratum est, Episcopos convocantibus Hildiberto Moguntiensi Archiepiscopo, Roberto Archiepiscopo Trevirensi, & Unni Archiepiscopo Hameburgensi. Hujus utriusque Concilii capita injuria temporum perierunt, paucis exceptis, quæ primum a Burchardo, dein ab Ivone, ac quædam etiam posterius apud Gratianum referuntur; imo ita apud hosce Collectores habentur, ut fere ignoremus, quæ unicuique Concilio sint peculiariter tribuenda. In editione Conciliorum Veneta 1730. ad annum 916. quædam Concilii prioris capita describuntur ex Burchardo, sed non universa. Inter ceteros omittitur can. 1. cau. 18. qu. 1. qui apud Ivonem & Burchardum laudatur ex Concilio apud Altheim can. 36. Ego arbitrarer pertinere hunc canonem ad Concilium Altheimense posterius, sive anni circiter 931. etenim in præcedenti Concilio anni 916. non tot numero constituti sunt can. ut trigesimus sextus numerari possit, quemadmodum Viri eruditi observaverunt; & quamquam Burchardus, & Ivo eundem can. referant ad Concilium illud, in quo Rex Corradus interfuit, hoc tamen ex eo proficiscitur, quod, ut ajebam, utrumque Concilium plures minime distinxerint, & illorum capita omnino confuderint, eo potissimum tempore, quo omnia Ecclesiastica monumenta in obscuro mansisse notum est universis. De hujus can. auctoritate ego nullatenus dubitandum censeo, vel sola innixus Burchardi fide, ac testimonio, qui paucis post idem Concilium annis floruit, quique ejusdem Concilii acta facile præ manibus habere integra poterat, cum in Regione scriberet a Rhœtia minime dissita. Unum apud Gratianum animadvertendum est, in illis verbis *vel habere visus fuerat*, quæ lectio consonat cum editis Burchardi exemplaribus, ita legi apud Ivonem: *vel habere jussus fuerat*, lectione sane non improbanda; etenim, ubi de Monachis agitur, siquæ ipsi possideant, præsumuntur Abbate jubente Monasterii nomine possidere. Porro si canonis sententiam consideremus, statuunt dicti Concilii Patres, quotiescumque contigerit Monachum in Episcopum consecrari, res adquisitas in Monasterio, eidem Monasterio cedere, eas vero, quæ ex agnatorum, amicorumque hereditatibus post adeptum Episcopatum obtentæ fuerint, ad Ecclesiam Episcopalem pertinere. Sunt hæc conformia vetustissimis disciplinæ Ecclesiasticæ institutis. Etenim quemadmodum Monachum decet omnia sua bona addicere Monasterio Nov. 76. & 123. cap. 38. ita Episcopum decet Ecclesiam, cui præsidet, hæredem habere, uti decretum est in l. 20. cod. de Episc. & Clericis, etiamsi sermo fuerit de bonis minime intuitu Ecclesiæ adquisitis. Si enim Martyrum decedentium bona ex Principum piorum Constitutionibus olim ad Ecclesiam devolve-

Can. 1. cau. 18. qu. 1.

bantur, ea ratione, ut refert Eusebius in lib. 2. de vita Constantini cap. 36. quod *defunctis utique molestum non erit, si cujus gratia nullum non discrimen subierunt, eam ipsis haeredem habere contingat*; pari caussa Episcoporum bona universa Ecclesiae concedi convenientissimum erat, pro qua illi enixe, dum viverent, universam operam, & labores suos omnes impenderant. Atque eo vel magis Altheimensis Concilii constitutio vim habere debuit eo tempore, quo in Cathedralibus Ecclesiis rursum instaurari cœperat vita communis, quae in desuetudinem propemodum abierat, veterem disciplinam restituente Concilio Meldensi anni 845. quod deinde alia sequuta Concilia fuerunt; hinc qui Monachus ad Episcopatum promovebatur non tam conditionem monasticam immutare, quam de uno, ita dixerim, in aliud Monasterium transire videbatur. Quum vero jamdiu Imperatorum Constitutionibus definitum esset, Monachum de uno in aliud Monasterium transeuntem debere relinquere tempore translationis suae bona, quae possidere videtur, Monasterio derelicto; non autem bona, quae postea fuisset adquisiturus, ut eruitur ex dicta Novella 123, cap. 42. hinc jure statutum est, ut Monachus ille, qui ad Episcopalem dignitatem promovetur, debeat quidem apud Monasterium relinquere, quae suae translationis tempore possidere videbatur, cetera vero deinde ita adquirat, ut relinquat Ecclesiae, quam administrandam, regendamque suscepit. Mutabatur ergo in hac parte non personae conditio, sed haeredes. Vel enim Monachi, vel Episcopi qualitas efficiebat, ut qui Monachus, vel Episcopus esset, testari nuspiam posset; & alius erat haeres Episcopi ab haerede Monachi, cum Monacho Monasterium, Ecclesia Episcopo intestato succederet.

Ad Concilium Altheimense I. anni 916. potius pertinet can. 3. cau. 31. q. 1. ex capite 5. ejusdem Concilii tum a Burchardo, tum ab Ivone laudatus, cujus canonis sententia eo pertinet, ut quicumque se cum aliena uxore adulterio commaculasset, cum altera amplius jungi non valeret; & quidem id absolute, simpliciterque definitum adparet, quamquam Gratianus ad calcem ejusdem can. adnotet, tum demum haec esse intelligenda, vel si inter adulteros pactum de futuro matrimonio contrahendo intercesserit, vel si in mortem viri conspiratum fuerit. Hanc sane doctrinam, atque exceptiones primus Gratianus tradidit, quemadmodum superius animadvertebam ad can. 5. cau. 31. q. 1.

Can. 3. cau. 31. qu. 1.

CAPUT LXI.

De Concilio Erpfordiensi.

Hujus Concilii nomine unicum fragmentum habemus apud Gratianum.

Can. 2. cau. 15. qu. 4. ad meliorem Codicum fidem exigendus.

Erpfordiae in Thuringia, & Provincia Moguntina, vulgo *Erfurt*, seu *Erford* sub Pontifice Maximo Johanne XI. anno 932. celebratum est Concilium Provinciale convocante Ruitgero Treverensi Archiepiscopo, in quo quinque constituta Capitula sunt ad disciplinam Ecclesiasticam pertinentia, inter quae num. 2. legitur canon 2. cau. 15. q. 4. quem tamen Gratianus non integre retulit. En verba Concilii, ex quorum collatione facile unusquisque poterit de Gratianeo canone judicare. " Placita saecu-„ laria Dominicis, vel aliis Festis die-„ bus, seu etiam in quibus legitima je-„ junia celebrantur secundum canonicam „ institutionem minime fieri volumus. „ Insuper quoque gloriosissimus Rex aug-„ mentum Christianae Religionis conces-„ sit, ut nulla judiciaria potestas licen-„ tiam habeat Christianos sua auctorita-„ te ad placitum bannire septem diebus „ ante Natale Domini, & a Quinqua-„ gesima usque ad Octavas Paschae, & „ septem diebus ante Nativitatem S. Jo-„ hannis Baptistae (*qui fuerint tunc tem-„ poris hi dies ante Nativitatem S. Jo-„ hannis Baptista, passim docent Inter-„ pretes ad cap. 4. de feriis*) quatenus „ adeundi Ecclesiam, orationibusque va-„ candi liberius habeatur facultas".

C A-

CAPUT LXII.

De Concilio Salegunstadiensi.

Canones Salegunstadienses apud Gratianum hi sunt.

Can. 3. *dist.* 76. *ad integros Concilii Codices exigendus.*
Can. 24. *cau.* 2. *qu.* 5. *paullo aliter legitur in integris Concilii exemplaribus.*
Can. 25. *cau.* 2. *qu.* 5. *paullo aliter legitur in integris Concilii exemplaribus.*

NON desunt, qui Salegunstadiense Concilium alio nomine Moguntinum appellaverunt. Scilicet Salegunstadium Oppidum erat in Dioecesi Moguntina, ita nuncupatum a quodam Salegasto Sapiente, aut quemadmodum alii malunt, a Salicis Populis, & Salingis. In hoc Oppidum anno 1022. convenerunt sub Archiepiscopo Moguntino Aribone Episcopi quinque, inter quos aderat Burchardus VVormatiensis Episcopus, qui tum apud omnes rerum ecclesiasticarum peritissimus audiebat, quique celebratissimam sacrorum canonum collectionem adornavit. Ibidem plura sacrae disciplinae capita viginti canonibus constituta sunt, quorum secundum legimus apud Gratianum in can. 3. dist. 76. cujus verba omnino consonant cum integris ipsius Concilii exemplaribus, quoties a Gratiani editionibus ea demantur, quae demenda esse dixerunt Romani Correctores, licet ab ejusdem canonis sententia minime aliena. *Can.* 3. *dist.* 76.

Canon 24. cau. 2. qu. 5. habetur in cap. 7. Salegunstadiensi, cujus haec sunt verba paullo aliter apud Gratianum descripta. " Interrogatum est, si duo in " adulterio inculpati forent, & unus " profiteretur, & alter negaret, quid " inde agendum esset. Decretum est " etiam a Sancto Concilio, ut ille, qui " negaverit, probabili judicio se expurget, & qui professus fuerit, digne " poenitentiam agat ". *Can.* 24. *cau.* 2. *qu.* 5.

In canone 14. ejusdem Concilii haec leguntur: " Statuit quoque Sancta Synodus, si duo de adulterio accusati " fuerint, & ambo negaverint, & orant " sibi concedi, ut alterum (*putant quidam legendum esse*: alter) illorum utrosque divino purget judicio, si unum " in hoc deciderit (*putant quidam legendum esse*: si unus in hoc deciderit) ut ambo rei habeantur ". Hujus definitionis ratio in eo sita esse videtur, quod maxime deceat eos, qui sese alieno discrimini sponte, & libere commiserunt, eundem cum aliis sortis exitum nanciscantur. *Can.* 25. *cau.* 2. *qu.* 5.

CAPUT LXIII.

De Conciliis Urbani II. Pontificis Maximi.

Nonnulla sunt tempore Urbani II. Pontificis Maximi celebrata Concilia, quæ satius duxi uno singula capite complecti, eo quod sæpius contigit, ut eorundem Conciliorum decreta apud Gratianum Urbano II. eidem tribui soleant.

Ex Concilio Melphitano in Apulia.	*Can.* 10. *dist.* 32. *consonat cum vulgatis Concilii exemplaribus.* *Can.* 12. *dist.* 32. *consonat cum vulgatis Concilii exemplaribus.* *Can.* 3. *cau.* 1. *qu.* 2. *ex diversis fragmentis compositus.*
Ex Concilio Trojano.	*Can.* 4. *cau.* 35. *qu.* 6. *consonat cum vulgatis Concilii exemplaribus.*
Ex Concilio Beneventano.	*Can.* 4. *dist.* 60. *falso a nonnullis adscriptus Urbano I. Pontifici.*
Ex Concilio Placentino.	*Can.* 2. *dist.* 70. *consonat cum aliis Urbani II. sententiis.* *Can.* 4. *dist.* 76. *consonat cum vulgatis Concilii exemplaribus.* *Can.* 108. *cau.* 1. *q.* 1. *consonat cum can.* 3. & 4. *Placentino.* *Can.* 5. *cau.* 1. *q.* 3. *fere consonat cum can.* 1. & 2. *Placentino.* *Can.* 1. *cau.* 1. *q.* 5. *consonat cum can.* 5. 6. & 7. *Placentino.* *Can.* 5. *cau.* 9. *qu.* 1. *referendus ad canones* 8. 9. 10. 11. & 12. *Placentinos.*
Additur nomine Concilii Faventini.	*Can.* 7. *cau.* 16. *qu.* 2. *forte pertinet ad Concilium Placentinum.*
Ex Concilio Claromontano, seu Arvernensi.	*Can.* 1. *dist.* 60. *consonat cum vulgatis Concilii exemplaribus.* *Can.* 4. *cau.* 1. *qu.* 3. *varius in diversis exemplaribus.* *Can.* 46. *cau.* 12. *qu.* 2. *varius in diversis exemplaribus.* *Can.* 6. *cau.* 16. *qu.* 2. *in parte referendus ad Concilium Nemausense.*

De Concilio Melphitano in Apulia.

IN primis auctoritate Urbani II. celebratum est Concilium Melphitanum anno 1089. vel ut aliis lubet 1090. in Melphia scilicet Apuliæ Civitate, ubi interfuerunt septuaginta Apulensium, Calabrorum, ac Brutiorum Episcopi una cum Rogerio Apuliæ Duce, & Abbatibus duodecim, non tamen ipsemet Pontifex Maximus. Quæ ibidem ad stabiliendam disciplinam Ecclesiasticam fere collapsam occasione præsertim dirissimi schismatis edita sunt, sexdecim canonibus continentur, ex quibus numero duodecimus est can. 10. dist. 32. cujus hæc sunt verba: " Porro eos, qui in Subdiaconatu uxoribus vacare voluerint, " ab omni sacro ordine removemus, officio, atque beneficio Ecclesiæ carere " decernimus. Quod si ab Episcopo commoniti non se correxerint, Principibus licentiam indulgemus, ut eorum " fœminas mancipent servituti. Si vero Episcopi consenserint eorum pravitatibus, ipsi officii interdictione mulctentur ". Numero autem tertius est canon 12. dist. 32. his verbis: " Nemo " præterea ad sacrum ordinem permittatur accedere, nisi aut virgo, aut " probatæ sit castitatis, & qui usque " ad Subdiaconatum unicam, & virginem uxorem habuerit ". Ex his porro canonibus liquet, incontinentiam Cle-

Can. 10. *dist.* 32.

Can. 12. *dist.* 32.

ri-

ricorum ea ætate valde deteſtabilem fuiſſe, ut opus propterea fuerit latis legibus, & Clericos, ubi non paruerint, & Epiſcopos, ubi neglexerint, caſtigari. Nomine ſacri ordinis, de quo in hoc canone mentio fit, nondum intelligebatur Subdiaconatus, quemadmodum deduci facile poteſt ex can. 4. diſt. 60., qui eſt ejuſdem Urbani II. Verumtamen eadem fere continentiæ lex & pro Subdiaconis erat conſtituta; nam in præcedenti Canone Melphitano, videlicet quarto, hæc leguntur: *Sacrorum ſtatuta canonum renovantes præcipimus, ut a tempore Subdiaconatus nulli liceat carnale commercium exercere. Quod ſi deprehenſus fuerit, ordinis ſui periculum ſuſtinebit.*

Can. 3. cau. 1. qu. 2. In eodem Concilio canone 6. hæc leguntur: *Nullus Abbas, nullus Eccleſiarum Præpoſitus, quæ juris ſunt Eccleſiaſtici accipere ſine Epiſcopi conceſſione præſumat.* Et in can. 7. *Nullus Abbas pretium exigere ab eis, qui ad converſionem veniunt, aliqua placiti occaſione præſumat.* Hæc indicant ſæculo undecimo Eccleſiæ apud Monachos Simoniæ vitium irrepſiſſe, item Monachos eoſdem Clericorum bona impune occupaviſſe, præſertim cum laici, qui Clericorum odio eccleſiaſtica bona aliquando diripuerant, potius Monachis concedere, quam Clericis reſtituere mallent. Id deſcribit ad rem Johannes Diaconus Romanæ Eccleſiæ Cancellarius in Epiſtola ad Abbatem Moliſmenſem, huic Melphitano Concilio in Veneta Labbeana editione ſubjecta, ibi: " Omnes Eccleſiarum res in „ manu Epiſcoporum canonica decreta „ conſtituunt. Sed præteritis temporibus Principibus ſæcularibus licuit etiam Eccleſias Monaſteriis tradere. Hac „ vero licentia magis laxe Principes uſi „ ſunt, ut etiam Eccleſias Monachis venderent. Hoc Papa Gregorius VII. acriter prohibuit, propter quam prohibitionem Epiſcopi Monaſteria acrius „ ſpoliare cœperunt. Unde idem moderatione hac uti voluit in Concilio antepenultimi anni ſui, ut quæcumque „ res, vel Eccleſiæ ante ipſum Concilium a Principibus datæ Monaſteriis „ fuerant, in eorum poſſeſſione perſiſterent. Poſt hæc ſecundo Pontificatus „ ſui anno Dominus noſter Urbanus Papa Concilium apud Melphiam Urbem „ Apuliæ celebravit. Sed quia Gregorii „ Papæ præceptio Henricianæ perſecutionis urgente periculo minus celebrata fuerat, ipſe quoque Dominus Urbanus Papa præcepit in eodem Concilio Melphitano, ut quæ uſque ad „ illud Concilium per Principes data „ Monaſteriis fuerant, firma, & integra permanerent; de cetero Abbates „ ab adquiſitione hujuſmodi abſtinerent". Hæc ſimul juncta, ſimulque obſervata nobis clare exhibent ſententiam canonis 3. cau. 1. qu. 2. cujus priora verba plurimum conſonant cum memoratis Concilii Melphitani canonibus ſexto, & ſeptimo. Cetera vero, quæ in dicto Gratiani canone ſubſequuntur, ex Gregorio Magno ſupplenda ſunt, ſive ex Concilio Romano quod Gregorio Magno vulgo tribuitur. In eo hæc leguntur. " Antiquam „ Patrum regulam ſequens nihil unquam „ de ordinationibus accipiendum eſſe conſtituo, neque ex datione pallii, neque ex „ traditione chartarum, neque ex ea, „ quam nova per ambitionem ſimulatio „ invenit appellatione paſtelli. Quia „ enim ordinando Epiſcopo Pontifex manum imponit, evangelicam vero lectionem Miniſter legit, confirmationis „ autem ejus Epiſtolam Notarius ſcribit, ſicut Pontificem non decet manum, quam imponit, vendere, ita „ Miniſter, vel Notarius non debet in „ ordinatione ejus vocem ſuam, vel calamum venumdare". Sed de hoc Romano Concilio, quod Gregorio Magno tribuitur, commodius differendum eſſe arbitratus ſum in ſecunda hujus Operis Parte, ubi de Gregorio Magno, & ejus Operibus peculiariter agendum erit.

De Concilio Trojano.

Aliud Urbani II. Concilium in Apulia celebratum memoratur in Can. 4. cau. 35. qu. 6. Ignotum illud fuiſſe videtur Romanis Correctoribus; eſt autem Concilium Trojanum, ita a Troja Apuliæ Civitate appellatum, cujus meminit Petrus Diaconus in Chronico Caſſinate lib. 1. cap. 7. ad quod Ivo Carnotenſis ait conveniſſe Epiſcopos fere 75. Abbates vero 12. Vulgo referunt illud ad annum 1093. quamquam non deſint, qui duo hujus nominis Concilia memorent, aliud anni 1093. aliud anni 1089. integra autem utriuſque Concilii acta non adparent, Edidit unum Baluzius, & ex Baluzio auctor Collectionis Labbeanæ Venetæ editionis ad annum 1093. cui duo tantummodo Canones adſcribuntur, quorum primus ita exprimitur: „ Secundo itaque die cum de quibuſdam „ infra conſanguinitatis lineam copulatis *Can. 4. cau. 35. qu. 6.*

„ tis actum fuisset, tandem consentien-
„ tibus omnibus hoc super eis Capitu-
„ lum promulgatum est. Episcopi quo-
„ rum Dioecesani sunt, eos usque in
„ Pentecosten (*legunt alii* : usque in
„ penitus) trina advocatione conve-
„ niant. Tunc si duo viri, vel tres
„ consanguinitatem jurejurando firmave-
„ rint, vel ipsimet forte confessi fue-
„ rint, conjugia dissolvantur. Si vero
„ neutrum contigerit, Episcopi eos per
„ baptismum Christi, per fidem Chri-
„ sti, per Christi judicium in vera obe-
„ dientia obtestentur, quatenus palam
„ faciant, utrum se, sicut fama est,
„ consanguineos recognoscant. Si nega-
„ verint, sibi ipsis relinquendi sunt,
„ ita tamen, ut si aliud in conscientia
„ habeant, se a liminibus Ecclesiæ, a
„ Corpore, & Sanguine Domini, a fi-
„ delium communione noverint segrega-
„ tos, atque infames effectos, donec ab
„ incesti facinore desinant. Si se judi-
„ cio Episcoporum segregaverint, si ju-
„ venes sunt, alia matrimonia contrahere
„ non prohibeantur". Hæc sane omnia omnino consonant cum dicto canone 4. cau. 35. qu. 6.

De Concilio Beneventano.

Can. 4. dist. 60. Veteres omnino latuit, canonem 4. dist. 60. qui nomine Urbani Papæ apud Gratianum refertur, ad Urbanum II. Pontificem pertinere. Innocentius III. in cap. 9. de ætate, & qualit. præfic. & in cap. 7. de servis non ordinandis ejusdem canonis meminit, ac si editus fuisset ab Urbano hujus nominis I. Romani Correctores incerti omnino fuisse videntur, retulerunt enim eundem can. ad Concilium Beneventanum Victoris III. at in eadem Beneventana Synodo Victoris III. qualis habetur apud Leonem Ostiensem, nihil hujusmodi legitur. Hodie editi sunt canones quatuor, apud Labbeum ex veteri Romano MS. & apud Baluzium ex Codice quodam Ananiensi, seu Colbertino, Concilii Beneventani sub Urbano II. habiti anno 1090. in quo hæc leguntur can. 1. apud Labbeum. " Nullus dein-
„ ceps in Episcopum eligatur, nisi qui
„ in sacris ordinibus religiose vivens in-
„ ventus est. Sacros autem ordines di-
„ cimus Diaconatum, ac Presbytera-
„ tum. (*Legit Baluzius:* Diaconatus,
„ atque Presbyteratus). Hos siquidem
„ solos primitiva legitur Ecclesia habuis-
„ se: Super his solis præceptum habe-
„ mus Apostoli. Subdiaconos vero, quia
„ & ipsi Altaribus administrant, oppor-
„ tunitate exigente concedimus, sed ra-
„ rissime, si tamen spectatæ sint religio-
„ nis, & scientiæ. Quod & ipsum sine
„ Romani Pontificis, vel Metropolitani
„ licentia non fiat". Legit Baluzius ex dicto Codice Colbertino: *Quod ipsum non sine Romani Pontificis, vel Metropolitani licentia fieri permittimus*. Ad istum canonem edendum ex eo forte permotus fuit Urbanus, quod videret non Subdiaconos tantum, sed & minores Clericos in Episcopalem dignitatem *statim* conscendere, non ex singulari merito, sed vel simoniacis concessionibus, vel ex industria, ac sollicitudine illorum, qui ceteris dominari, aut pingues Ecclesiarum redditus sibi quoquo modo usurpare cupiebat.

De Concilio Placentino.

Celebris est apud Collectores Conciliorum, & canonum Synodus Placentina, quam in Æmilia, sive ut ajunt, in Lombardia Cispadana anno 1095. Urbanus II. celebravit ex Episcopis Italiæ, Burgundiæ, Franciæ, Germaniæ, Bajoariæ, aliarumque Provinciarum, *confluente* tanta cum Laicorum, tum Clericorum copia, ut in apertum campum omnes convenire debuerint. In medium producta fuit Praxedis repudio rejectæ Imperatricis caussa, item Simoniacorum, ac Clericorum incontinentium, aliæque similes ad disciplinam Ecclesiasticam pertinentes pluribus Canonibus definitæ. Vulgatæ Concilii hujus editiones quatuordecim canones exhibent; atque ab his abest Gratianeus can. 2. dist. 70. quem tamen, ut notat Labbeus, exhibebat vetus MS. Codex Eminentissimi Francisci Barberini num. 15. his verbis: " Sancto- Can. 2. dist. 70.
„ rum canonum statutis consona sentien-
„ tes, decernimus, ut sine titulo facta
„ ordinatio irrita habeatur, & in qua
„ quislibet titulatus est, in ea perpetuo
„ perseveret. Omnino autem in duabus
„ aliquem titulari non liceat, sed unus-
„ quisque, in qua titulatus est, in ea
„ tantum Canonicus habeatur. Licet enim
„ Episcopi dispositione unus diversis præ-
„ esse debeat Ecclesiis, canonicus, aut
„ præbendarius, nisi unius tantum Ec-
„ clesiæ, quæ (*forte ibidem ego arbitra-*
„ *rer esse legendum* in qua) conscriptus
„ est, esse non debeat. Siquæ tamen
„ Capellæ sunt, quæ suis redditibus Cle-

„ ri-

„ ricos sustinere non possint, earum cu„ ra, aut dispositio Præposito majoris „ Ecclesiæ, cui Capellæ subditæ esse vi„ dentur immineat, & tam de possessio„ nibus, quam & de Ecclesiasticis Ca„ pellarum officiis ipse provideat". Is, ut liquet, videtur esse Gratianeus can. 2. dist. 70. dummodo MS. Barberino morem gerere omnino velimus. Ceterum cum in aliis ejusdem Concilii editionibus nihil tale habeatur, imo Bertholdus ejusdem temporis scriptor, qui omnium Placentinorum capitum sententias perstrinxit, nihil tale memoraverit, non est eidem Codici tanta fides præstanda, ut ex eo canonem ipsum tamquam certum, & prorsus indubium Placentini Concilii monumentum habere debeamus. Non erit tamen dubitandum ea, quæ ibidem statuuntur, plurimum consonare cum sententiis aliorum Conciliorum Urbani II. videlicet Claromontani, in quo hæc leguntur in can. 12. 13. & 14." Ut nulli „ Clericorum liceat deinceps in duabus „ Civitatibus duas præbendas obtinere, „ cum duos titulos non possit habere. „ Ut omnis Clericus ad eum titulum, „ ad quem primum ordinatus est, sem„ per ordinetur. Ut nullus deinceps in „ una Ecclesia duos honores habeat".

Can. 4. dist. 76. Canon 4. dist. 76. est postremus, sive decimusquartus in vulgatis Placentini Concilii editionibus his verbis: " Statui„ mus etiam, ut jejunia quatuor tem„ porum hoc ordine celebrentur. Pri„ mum jejunium in initio Quadragesimæ; „ secundum in hebdomada Pentecostes; „ tertium, & quartum in Septembri, „ & Decembri more solito fiant". En originem hodiernæ disciplinæ, qua in Occidentali Ecclesia quatuor jejuniorum tempora celebrantur per hoc Occidentis fere universi Concilium constituta".

Ca. 108. cau. 1. qu. 1. Can. 108. cau. 1. q. 1. referendus est ad can. 3. & 4. ejusdem Concilii Placentini. Postquam enim in can. 2. statutum fuisset promissiones pecuniæ, vel donationes intuitu sacræ ordinationis nullas unquam vires obtinere, ita subditur in can. 3. " Siquis tamen a Simoniacis „ non Simoniace ordinati sunt, siquidem „ probare potuerint, se, cum ordina„ rentur, eos nescisse Simoniacos, & „ tum (*legunt alii*: *Si tunc tamen*) pro „ Catholicis habebantur in Ecclesia, ta„ lium ordinationes misericorditer susti„ nemus, si tamen laudabilis eos vita „ commendat". Et in can. 4. " Qui „ vero scienter se a Simoniacis conse„ crari, imo execrari passi sunt, eorum „ consecrationem omnino irritam esse de„ cernimus".

Can. 5. cau. 1. qu. 3. Quod in canone 1. & 2. ejusdem Concilii legitur, habemus in can. 5, cau. 1. qu. 3. quem ante Romanam Correctionem Gratianus Gregorio Papæ tribuerat. In canone enim 1. hæc habentur: " Ea, „ quæ a Sanctis Patribus de Simoniacis „ statuta sunt, nos quoque judicio eo„ rum, & Apostolica auctoritate firma„ mus". Et in can. 2. " Quidquid igi„ tur in sacris Ordinibus, vel in Eccle„ siasticis rebus vel data, vel promissa „ pecunia adquisitum est, nos irritum „ esse, & nullas unquam vires obtinere „ censemus". Ad hunc canonem respexisse videtur contemporaneus Auctor Bertholdus ita scribens de hoc ipso Concilio: " In hac quoque Synodo hæresis Si„ moniacorum penitus damnata est, ut „ quidquid in sacris ordinibus, & in „ Ecclesiasticis rebus data, vel promissa „ pecunia adquisitum simoniace videre„ tur, pro irrito haberetur, nullasque „ vires habuisse, & habere judicaretur".

Can. 1. cau. 1. qu. 5. In Can. 1. cau. 1. qu. 5. complexus est Gratianus can. 5., 6., & 7. Placentinos. Can. 5. hæc exhibet: „ Quicum„ que sane cupiditate Parentum, cum „ adhuc parvuli essent, Ecclesias, vel „ Ecclesiarum partes per pecunias ade„ pti sunt, postquam eas omnino dimi„ serint, si canonice in eis vivere vo„ luerint, pro misericordia ibidem eos „ esse censemus. Neque pro hoc facto „ a sacris ordinibus removemus, si alias „ digni inveniantur. *In Can.* 6. Illi ve„ ro, qui per ipsos, cum majoris es„ sent ætatis, nefanda cupiditate ducti „ eas emerunt, si in aliis Ecclesiis Ca„ nonice vivere voluerint, servatis pro„ priis ordinibus pro magna misericor„ dia ibi eos ministrare permittimus. „ Quod si ad alias transferri fortasse „ non poterunt, & in eis Canonice vi„ vere promiserint, minoribus ordini„ bus contenti ad sacros ordines non „ accedant, salva tamen in omnibus A„ postolicæ Sedis auctoritate. *Et in Can.* „ 7. Siqui tamen ante emtionem catho„ lice ordinati sunt, si ea, quæ eme„ runt, dimiserint, & vitam Canoni„ cam egerint, in suis gradibus permit„ tantur. Nisi forte ejusmodi Ecclesia „ sit, ut ibi primum locum debeant ob„ tinere. Primum enim, vel singula„ rem, vel Præpositurae locum in em„ tis Ecclesiis eos habere non patimur.

Qui

Can. 5. cau. 9. qu. 1. Qui postea sequuntur Canones, habentur apud Gratianum in Can. 5. cau. 9. qu. 1., quem tamen cum Can. 8., 9., 10., 11., & 12. semper conferre juvabit. Verba Can. 8. hæc sunt: *Ordinationes, quæ a Guiberto hæresiarcha facta sunt, postquam ab Apostolicæ memoriæ Papa Gregorio, & a Romana Ecclesia est damnatus, irritas esse judicamus.* In Can. 9. *Similiter etiam & eas, quæ a ceteris hæresiarchis nominatim excommunicatis facta sunt, & ab eis, qui Catholicorum adhuc viventium Episcoporum Sedes invaserunt, nisi probare valuerint, se, cum ordinarentur, eos nescisse damnatos.* In Can. 10. *Qui vero ab Episcopis quondam quidem catholice ordinatis, sed in schismate a Romana Ecclesia separatis consecrati sunt, eos nimirum, cum ad Ecclesiæ unitatem redierint, servatis propriis ordinibus misericorditer suscipi jubemus, si vita, & scientia eos commendat.* In Can. 11. *A modo vero quicumque a prædictis Schismaticis, sanctæque Romanæ Ecclesiæ adversariis se ordinari permiserit, nullatenus hac venia dignus habeatur.* Et in Can. 12. *Quamvis autem misericordiæ intuitu, magnaque necessitate cogente, hanc in sacris ordinibus dispensationem constituerimus, nullum tamen præjudicium sacris Canonibus fieri volumus, sed obtineant proprium robur. Et cessante necessitate, illud quoque cesset, quod factum est pro necessitate. Ubi enim multorum strages jacet, subtrahendum est aliquid severitati, ut demus amplius charitati.*

De Concilio Faventino.

Can. 7. cau. 16. qu. 2. Apud Collectores Conciliorum prorsus ignotum est Concilii Faventini nomen, quod memorat Gratianus in Can. 7. cau. 16. qu. 2. hac Epigraphe: *Item ex Concilio apud Faventiam habito.* Quod autem ibidem habetur, ad Urbanum II. Pontificem Maximum ipse Granus retulisse videtur: Sic enim subjicit post dictum Can. 7. *Ecce Urbanus Papa &c.* Jamdiu itaque visum est eruditis, verba Gratianæ inscriptionis immutare, & loco illorum verborum *apud Faventiam* legere *apud Placentiam*. Sane in vulgatis Concilii Placentini editionibus hoc fragmentum minime legitur; parum tamen id refert, cum hodie omnes Concilii ejusdem Canones non extent amplius, sed deperierint, uti colligitur ex Bertholdo. Ceterum non desunt similes sententiæ; vel in aliis ipsis Urbani II. Conciliis, ex quibus deducatur Canonem illum ad Urbani tempora, & sanctiones pertinere jure merito posse. In Concilio Melphitano superius memorato Can. 6. hæc leguntur: *Nullus Abbas, nullus Ecclesiarum Præpositus, quæ juris sunt Ecclesiastici, accipere sine Episcopi concessione præsumat.* In Concilio Claromontano anni 1095. Can. 7. hæc habentur: *Ut Altaria Congregationibus Canonicorum, vel Monachorum per personas data, mortuis personis libera redeant in manus Episcoporum, nisi fuerint illis per eorum scripta, vel privilegia confirmata.* Sed & similia media ætate constituta in Ecclesiasticis conventibus fuerant. Sic in Capitulari Caroli Magni anni 822. can. 5. legitur: *Abbates autem, & Monachi omnimodis volumus, & præcipimus, ut Episcopis suis omni humilitate, & obedientia sint subjecti, sicut Canonica Constitutio mandat; & omnes Ecclesiæ, atque Basilicæ in Ecclesiastica defensione, & potestate permaneant... Et Monachi ab Episcopo Provinciæ ipsius corripiantur.* Et in Concilio Moguntino anni 847. can. 14. *Nullus Monachorum... Parochias Ecclesiarum accipere præsumat sine consensu Episcopi: De ipsis vero titulis, in quibus constituti fuerint, rationem Episcopo, vel ejus Vicario reddant, & convocati ad Synodum veniant.*

De Concilio Claromontano, seu Arvernico.

Inter Concilia Urbani II. celebratissimum præ reliquis est Concilium Claromontanum, sive Arvernicum anni 1095, in quo ipsemet Pontifex Maximus præfuit cum Cardinalibus quibusdam, item 13. Archiepiscopis, Episcopis 225., Abbatibus nonaginta, & amplius præter viros Religiosos, & honestissimos complures. Ibidem confirmata sunt Concilii Placentini Capitula, ac præsertim, quæ adversus Simoniacos edita fuerant, & incontinentiam Clericorum. In referendis Concilii hujus Canonibus varia fuit Collectorum industria; siquidem ex MSS. Codicibus, qui hodie supersunt, modo plures, modo pauciores Canones numerantur; modo breviati, & compendio quodam perstricti, modo fusa oratione illustrati. Paucos ex istis Canonibus apud Gratianum habemus. Ex his est Can. 1. dist. 60., qui in Canonibus Claromontanis a Baluzio editis *Can. 1. dist. 60.* legi-

legitur ordine secundus, consonatque cum verbis Gratiani, dummodo pro illis Gratiani verbis: *Nisi Presbyteri sint*, legamus: *Nisi Presbyter*. Apud Labbeum aliter legitur numero 3., ibi: *Ut nullus fiat Decanus in Ecclesia, nisi Presbyter; nullus Clericus teneat Archidiaconatum, nisi ipsius habeat gradum; ut nullus sit Archipresbyter, quod alicubi dicitur Decanus, nisi sit Sacerdos ordinatus*. Hæc tempore Urbani Papæ, & his similia definiri decebat, quod sine discrimine Ecclesiasticæ Dignitates indignis, aut incapacibus conferrentur a plurimis, habita tantummodo a conferentibus pretii ratione.

Can. 4. cau. 1. qu. 3. Sententia Can. 4. cau. 1. qu. 3. aliter legitur in diversis Claromontani hujus Concilii exemplaribus. Apud Labbeum in cap. 7. his verbis: *Ut altaria Congregationibus Canonicorum, vel Monachorum per personas data, mortuis personis libera redeant in manus Episcoporum, nisi fuerint illis per eorum scripta, vel privilegia confirmata*. Magis consonat cum Gratiano editio Baluziana num. 3. ibi: „ Questum est etiam „ de Episcopis, qui altaria Monasteriis data frequenter redimi pecunia „ compellebant. Decretum itaque est: „ Quia quidam Simoniacæ pravitatis „ usus in Galliarum partibus jam diutius inolevit, ut Ecclesiæ, vel decimæ, quæ vulgari vocabulo apud eos „ altaria nuncupantur, Monasteriis datæ, sæpius ab Episcopis sub palliata avaritia vendantur, mortuis nimirum, seu mutatis Clericis, quos personas vocant. Nos auctore Deo venalitatem omnem tam ex rebus, quam „ ex ministeriis Ecclesiasticis propellentes, hoc ulterius fieri auctoritate Apostolica prohibemus, sicut etiam præbendas omnes venumdandas interdicimus. Porro quæcumque altaria, vel „ decimas ab annis triginta, & supra, „ hujuscemodi redemtione possedisse Monasteria noscuntur, quiete deinceps, „ & sine molestia qualibet eis possidenda firmamus. Salvo utique Episcoporum censu annuo, quem ex eisdem „ Altaribus habere soliti sunt. " Eadem propemodum verba leguntur in Concilio Nemausensi sub Urbano II. etiam celebrato edito a Dacherio in tomo 4. Spicilegii. Exhibet hic Canon depravatam illius temporis disciplinam de Altarium, & beneficiorum possessione. Clerici utpote incontinentiæ Rei tanquam indigni a Laicis ex Ecclesia dejiciebantur, ac redditibus spoliabantur. Laici sacris Canonibus pressi, cum retinere penes se Ecclesias nollent, Monachis dabant. Monachi rerum Ecclesiasticarum tunc temporis maxime cupidi res Ecclesiasticas ita acceptas Clericis restituere detrectabant, variis prætextibus in semel capta rerum & jurium possessione consistentes. Antonius Dadinus Altaserra lib. 4. Dissertat. Juris Canonici cap. 8. scribit, clausulam, quæ in hoc Claromontano Canone legitur, *salvo Episcoporum censu annuo &c.* fuisse adjectam commento Episcoporum, qui peccandi titulum, & auctoritatem quærebant. Ego vero non video heic talem, ac tantum peccandi titulum, cum ageretur de bonis, & juribus Episcopalibus, quæ ex tolerantia, & mero pacis bono penes Monasteria relinquebantur, alias integra ad pristinam Episcoporum potestatem, quasi postliminio reversura.

Can. 46. cau. 12. qu. 2. Can. 46. cau. 12. qu. 2. legitur eisdem verbis in Can. 1. editionis Baluzianæ Concilii Claromontani. Cossartius quædam edidit hujus Concilii fragmenta ex vetere membrana Pithoei, inter quæ num. 3. ita legitur: *Ut post obitum Sacerdotis nullus Laicus usurpet sibi bona illius, sed Ecclesia, cujus dum fuit sponsus, abiit, remaneant, ut in illius locum succedenti necessaria præbeant. Nisi quod vivens pro anima sua distribuerit*. Videtur hæc velut compendiaria quædam summa Gratianei, & Baluziani Canonis. Vulgata Concilii Claromontani editio in Can. 31. ita habet: *Ne aliquis Clericus res Episcoporum, vel Clericorum vel in vita, vel post mortem eorum diripiat, vel in usus proprios conferat. Quod siquis fecerit, anathema sit, & dictum est ab omnibus fiat, fiat*. In hac Codicum varietate, cum certo affirmare non possimus, qualis sit editio præferenda, prudens quidens quilibet in ea parte constantissime adhærebit, in qua videt se Codices minime dissonare.

Can. 6. cau. 16. qu. 2. His Canonibus addendum arbitror Canonem. 6. cau. 16. qu. 2., cujus verba eadem fere leguntur in Can. 4. Concilii Claromontani a Baluzio editi, ibi: *Sane quia Monachorum quidam Episcopis jus suum auferre contendunt; statuimus, ne in Parochialibus Ecclesiis, quas tenent, absque Presbyterorum consilio Presbyteros collocent, sed Episcopi Parochia*

rochia curam cum Abbatis consensu Sacerdoti committant, ut ejusmodi Sacerdotes de plebis quidem cura Episcopo rationem reddant, Abbati vero rebus temporalibus ad Monasterium pertinentibus debitam subjectionem exhibeant, & sic sua cuique jura serventur. Quæ eadem habentur in Can. 1. Concilii Nemausensis sub eodem Urbano II. celebrati anno 1096. Atque ex hoc eodem Nemausensi Can. 9. depromtus videtur versiculus *in Parochialibus*, his verbis legendus: *Sacerdotes, quando regendis praficiuntur Ecclesiis, de manu Episcopi curam suscipiant, & in tota vita sua Deo deserviant, nisi canonico degradentur judicio. Quod si ambitionis, vel cupiditatis caussa ad aliam ditiorem migraverint Ecclesiam, utramque amittant.*

CAPUT LXIV.

De Conciliis Callisti II.

Ad Concilia Callisti II. pertinent sequentes Canones.

Can. 8. *dist.* 27. *consonat cum sententiis tum Rhemensis, tum Lateranensis Concilii.*
Can. 2. *dist.* 60. *paullo varius in diversis Codicibus, & Conciliis.*
Can. 3. *dist.* 62. *consonat cum vulgatis Lateranensis Concilii exemplaribus.*
Can. 10. *cau.* 1. *qu.* 1. *consonat cum sententiis tum Rhemensis, tum Lateranensis Concilii.*
Can. 14. *cau.* 10. *qu.* 1. *paullo varius in diversis exemplaribus.*
Can. 37. *cau.* 12. *qu.* 2. *Urbano Pontifici per Gratianum adscriptus.*
Can. 10. *cau.* 16. *qu.* 1. *varius in diversis Concilii exemplaribus.*
Can. 11. *cau.* 16. *qu.* 7. *paullo varius in diversis Concilii exemplaribus.*
Can. 25. *cau.* 16. *qu.* 7. *consonat sententiis tum Rhemensis, tum Lateranensis Concilii.*
Can. 23. *cau.* 24. *qu.* 3. *paullo varius in diversis Codicibus.*

PErvenimus tandem ad Gratiani tempora, quibus non est verosimile, aut Gratianum cæcutiisse adeo, ut vera ab apocryphis non secerneret, aut adeo improbum fuisse, ut falsa posteritati obtruderet. Agimus de Conciliis Callisti II. Gratiani ejusdem ætate celebratis, quæ duo sunt ex illis, quorum fragmenta in suum Codicem idem Gratianus retulisse videtur, scilicet Rhemense prius in Gallia, Romanum posterius, sive Lateranense. Rhemense Concilium, licet generale totius Ecclesiæ dici non possit, proxime tamen generalibus Conciliis accedit, non tantum ratione Pontificis Maximi, qui illud indixerat, sed etiam ratione illorum, qui eo convenerant. Illud indixerat jam Gelasius II., qui immatura morte præreptus, absolvendum Concilium reliquit a successore Callisto. Eo autem convenerunt in Basilicam S. Mariæ Rhemensis anno 1119. sub eodemmet Pontifice Maximo Præsidente Archiepiscopi numero quindecim, Episcopi plures, quam ducenti, atque alii permulti in dignitate Ecclesiastica constituti. Atque in eo discussa sunt plura disciplinæ Ecclesiasticæ capita ad vitam, honestatemque Clericorum, rerumque Ecclesiasticarum administrationem pertinentia. Hujus Concilii acta vulgata sunt in editione Labbeana Conciliorum ex Apographo Jacobi Sirmondi, atque his accesserunt adnotationes ex Orderico Vitali Histor. Ecclesiast. lib. 12., & Hessone Scholastico, qui testatus est, se ejusdem Concilii gesta & vidisse, & audivisse, & fideliter retulisse. Edidit præterea Baluzius de concord. Sacerd. & imper. lib. 8. cap. 21. ex MS. Segueriano pervetusto, & fere illius ætatis. Alterum Concilium, quod est Lateranense, celebratum est anno 1123. ut quoquomodo miseranda illa dissidia componerentur, quæ res Imperii & Ecclesiarum quotidie turbabant; interea vero plura disciplinæ Ecclesiasticæ capita discussa

fiunt ibidem, ac definita. Acta hujus Concilii, sive Canones tum in Labbeana Collectione descripti inveniuntur, tum etiam Baluzii opera in lucem prodierunt ex vetusto Codice MS. Monasterii Ananiensis; attamen sive numerum Canonum, sive ordinem eorundem spectemus, Labbeanus codex a Baluziano nonnihil dissonat, quemadmodum commodius in subjectis capitibus animadvertam.

Can. 8. dist. 27. Ad Canonem 8. dist. 27. Romani Correctores adnotaverunt, *eum inventum fuisse in codice Vaticanæ Bibliotheca in fragmento cujusdam Concilii ab Urbano II. habiti cap.* 2. Non est tamen, cur facile Urbano II. hunc eundem Canonem tribuamus, cum Gratianus expresse illum adscripserit Callisto II., cujus ætate vivebat; hodie præsertim cum integras Callisti Conciliorum editiones habere videamur, quæ Correctorum Romanorum tempora latuerunt. Hujus igitur Canonis sententia referenda erit ad Concilia tum Rhemense tum Lateranense superius memorata; etenim in Rhemensi Can. 5. ita legitur: *Presbyteris, Diaconibus, & Subdiaconibus concubinarum, & uxorum contubernia prorsus interdicimus. Siqui autem hujusmodi reperti fuerint, Ecclesiasticis beneficiis priventur, & beneficiis. Sane si neque sic immunditiam suam correxerint, communione careant christiana.* Et in Concilio Lateranensi can. 3. *Presbyteris, Diaconibus, vel Subdiaconibus concubinarum, & uxorum contubernia penitus interdicimus, & aliarum mulierum cohabitationem, præter quas Synodus Nicæna per solas necessitudinum caussas habitare permisit, videlicet matrem, sororem, amittam, vel materteram, aut alias hujusmodi, de quibus nulla valeat suspicio oriri.* Clarius autem eandem Gratiani sententiam legimus in Can. 21. Concilii Lateranensis in editione Labbeana ibi: *Presbyteris, Diaconibus, Subdiaconibus, & Monachis concubinas habere, seu matrimonia contrahere penitus interdicimus; contracta quoque matrimonia ab hujusmodi personis disjungi, & personas ad pœnitentiam debere redigi, juxta sacrorum Canonum definitiones judicamus.* Hæc eadem verba Callisti II. nomine referuntur in Pœnitentiali Romano edito ab Antonio Augustino tit. 8. cap. 8. Ceterum idem can. 21. desideratur in Concilio Lateranensi, quale editum diximus a Baluzio ex codice Anianensi; forte, ut arbitror, abrasus a Monachis, qui probrum sibi futurum esse putabant, si ex veteribus monumentis constitisset posteritati, opus fuisse, ut eisdem interdiceretur, aut matrimonia contrahere, aut concubinas habere, quasi sæculo 12. uxoribus, aut concubinis vacassent.

Can. 2. dist. 60. Antonius Augustinus dial. 4. lib. 2. de emendatione Gratiani ait, se vidisse tria volumina collectionis Canonum Anselmo Lucensi tributæ, & ibidem legisse Gratiani Can. 2. dist. 60. his verbis: *Nullus & in Prepositum, nullus in Archiepiscopum, nullus in Decanum, nullus in Presbyter, vel Diaconus.* Subdit autem se arbitrari legendum esse *in Archipresbyterum*, pro illis verbis: *in Archiepiscopum*. Romani Correctores in vulgatis Gratiani codicibus corruptam lectionem agnoverunt; ita enim in illis hæc quasi Can. epitome legebatur: *Nullus in Præpositum, vel Archiepiscopum, vel Archipresbyterum, vel Archidiaconum, nisi Presbyter, vel Diaconus ordinetur.* Deinde sequebatur Can. his verbis: *Nullus in Præpositum, nullus in Archiepiscopum, nullus in Decanum, nisi Presbyter, vel Diaconus; nullus in Archidiaconum, nisi Diaconus ordinetur.* Minus aptam hujusmodi lectionem agnoverunt Romani Correctores, quam propterea ex vetustis Gratiani codicibus emendarunt. Ego vero arbitror, rem esse ad ipsa Lateranensis Concilii superius memorati exemplaria referendam; etenim Canonem ipsum lego sive in Can. 2. Lateranensi apud Labbeum his verbis: *Nullus in Præpositum, nullus in Archipresbyterum, nullus in Decanum, nisi Presbyter, nullus in Archidiaconum, nisi Diaconus ordinetur*; sive apud Baluzium in Can. 6. ibi: *Nullus etiam in Præpositum, nullus in Archipresbyterum, nullus in Decanum, nisi Presbyter, vel Diaconus; nullus in Archidiaconum, nisi Diaconus ordinetur.* Hujusmodi constitutio pluries firmata est circa finem sæculi 11., & principium sæculi 12., video enim, in Concilio Claromontano anni 1095., quale Baluzius edidit ex vetusto Codice Anianensi, seu Colbertino, in Can. 2. ita legi: *Nullus Episcopus in Ecclesia sua, nisi Diaconus sit, Archidiaconum instituere, nec Archipresbyterum, aut Decanum, nisi Presbyter sit, ordinare præsumat.* Extant quoque a Baluzio editi ex eodem Codice Anianensi Canones Concilii Tolosani sub Callisto II. anno 1119. habiti, in quo Can. 6. hæc haben-

bentur: *Nullus etiam in Prapositum, nullus in Archipresbyterum, nullus in Decanum, nisi Presbyter, nullus in Archidiaconum, nisi Diaconus ordinetur.* In hac Codicum varietate prudens quilibet illud probabit, quod omnium Codicum auctoritate firmum agnoscet; Interea vero observabit, sæculo undecimo, & duodecimo obviam itum fuisse gliscenti abusui, quo Ecclesiastica Beneficia passim indignis, atque incapacibus conferebantur, ut plurimum interveniente pretio, aut alia abominabili caussa.

Can. 3. dist. 62.

De Can. 3. dist. 62. altum silentium servant Correctores Romani; nec enim indicant, quo ex fonte decerptus ille fuerit. Hodie eundem facile reperiemus, sive in editione Labbeana Can. 10. ibi: *Nullus in Episcopum, nisi canonice electum, ad consecrandum manus mittat; quod si præsumserit, & consecratus, & consecrator absque recuperationis spe deponatur*; sive in editione Baluziana Can. 3. ibi: *Nullus in Episcopum, nisi canonice electus, consecretur. Quod si præsumtum fuerit, & consecratus, & consecrator absque recuperationis spe deponatur.*

Can. 10. cau. 1. qu. 1.

Ad Can. 10. cau. 1. qu. 1. generaliter tantummodo observaverunt Correctores Romani, Callistum II. *plura adversus simonias, & investituras Ecclesiarum, a Germanicis Imperatoribus usurpatas decrevisse*, sed ejusdem Canonis originem minime indicarunt. Referendus itaque erit ad Concilium Lateranense I. jam memoratum, in cujus Canon. 1. eadem omnino leguntur sive in Labbeana, sive in Baluziana editione. Similia etiam leguntur in Can. 1. Concilii Rhemensis, de quo etiam superius nonnulla attigimus.

Can. 14. cau. 10. qu. 1.

In eodem Lateranensi Concilio apud Labbeum Can. 14., apud Baluzium Can. 11. & 12. legitur Can. 14. cau. 10. qu. 1. Ita Labbeus. *Sanctorum Patrum canonibus consona sentientes, oblationes de Sacratissimo, & Reverendissimo Altari B. Petri, & Salvatoris, S. Mariæ Rotundæ* (addit Baluzius: *& Sancti Nicolai Barensis, Sancti Ægidii*) *ac de aliis omnium Ecclesiarum Altaribus, sive Crucibus a Laicis auferri penitus interdicimus, & sub anathematis districtione firmamus. Ecclesias a Laicis incastellari, aut in servitutem redigi, auctoritate Apostolica prohibemus.*

Can. 37. cau. 12. qu. 2.

Huc pertinere videtur Can. 37. cau. 12. qu. 2., qui legitur in postremo Canone Concilii ejusdem Lateranensis apud Labbeum, his tamen verbis: *Alienationes, quæ specialiter per Ottonem, Guidonem, Hieremiam, seu forte Philippum, ubilibet de possessionibus Ravennatis Exarchatus factæ sunt, damnamus; generaliter autem omnium per intrusionem, seu canonice electorum sub Episcopi nomine, aut Abbatis, qui secundum usum Ecclesiæ suæ consecrandus est, alienationes quocumque modo factas, nec non personarum ordinationes ab eisdem sine communi consensu Clericorum Ecclesiæ, sive per simoniam itidem factas, irritas judicamus. Illud etiam per omnia interdicimus, ut nullus Clericus præbendam suam, seu aliquod Ecclesiasticum beneficium, aliquo modo alienare præsumat; quod si præsumtum olim fuit, vel aliquando fuerit, irritum erit, & canonicæ ultioni subjacebit.* In Codice Baluziano hic Canon omnino desideratur. Gratianus autem Urbano Pontifici potius adscripsit. Quamobrem & de hujus Canonis auctoritate commodius agam in secunda istius operis parte, ubi de Urbano ipso, & ejus capitibus disserendum erit.

Can. 10. cau. 16. qu. 1.

Can. 10. cau. 16. qu. 1. habetur in Can. 17. Concilii Lateranensis eisdem omnino verbis in editione Labbei. Multo aliter habet editio Baluziana in Can. 16., ibi: *Sanctorum etiam Patrum vestigiis inhærentes generali decreto sancimus, ut Monachi propriis Episcopis cum omni humilitate subjecti existant, & eis, ut Magistris, & Ecclesiæ Dei Pastoribus, debitam obedientiam, & devotam in omnibus subjectionem exhibeant. Publicas Missarum solemnitates nusquam celebrent, a publicis etiam infirmorum visitationibus, inunctionibus, seu etiam pœnitentiis, quod ad illorum nullatenus officium pertinet, sese omnino abstineant. In Ecclesiis vero, quibus ministrare noscuntur, Presbyteros nonnisi per manum sui Episcopi habeant, qui ei de animarum cura suscepta respondeant.* In hac Codicum varietate arbitrarer, Gratianeam potius lectionem ceteris esse anteferendam, ubi præsertim Labbeanus Codex cum Gratiano congruit, cum agamus de Canone edito Gratiani ejusdem temporibus, & quod nonnisi cum maxima impudentia Gratianus ipse corrupisset.

Can. 11. cau. 16. q. 7.

Can. 11. cau. 16. qu. 7., qui nomen Callisti præsefert, referendus est ad Concilium idem Lateranense Can. 7. in Labbeana,

beana, & Can. 4. in Baluziana editione. Et quidem sive Labbei, sive Baluzii Codex videtur cum fragmento Gratiani congruere, pro illis tamen Gratiani verbis *animarum cura, & pecuniarum Ecclesiasticarum dispensatio* legit Labbeus, & Baluzius: *cura, & rerum Ecclesiasticarum dispensatio*.

Can. 25. cau. 16. qu. 7.

Romani Correctores ad can. 25. cau. 16. qu. 7. ita adnotaverunt: "Inter decreta Callisti, ex quo citatur, non est inventum. Habetur in decretis Paschalis II. MSS. cap. 5. sed non est mutatum nomen Callisti, quia Pontifices isti, qui iisdem fere temporibus fuerunt, frequenter eadem decreta suorum antecessorum repetebant". Nondum Romanorum Correctorum ætate prodita fuerant, ut video, aut etiam Romanis Correctoribus fuerunt prorsus ignota acta nuper memorati Concilii Lateranensis sub Callisto; in quibus can. 8. apud Baluzium, can. 4. apud Labbeum hæc leguntur. "Præterea juxta Beatissimi Stephani Papæ sanctionem statuimus, ut Laicis, quamvis Religiosi sint, nullam tamen de Ecclesiasticis rebus aliquid disponendi habeant facultatem, sed secundum Apostolorum can. omnium negotiorum Ecclesiasticorum curam Episcopus habeat, & ea velut Deo contemplante dispenset. Siquis ergo Principum, aut Laicorum aliorum dispensationem, vel donationem rerum, sive possessionum Ecclesiasticarum sibi vindicaverit, ut sacrilegus judicetur". Postrema hæc verba eadem sunt cum Gratiani fragmento. Simile quidpiam constitutum est in Rhemensi Concilio etiam superius memorato, in quo ita constitutum legimus can. 2." Episcopatuum, & Abbatiarum investituram per manum laicam fieri prohibemus. Quicumque igitur Laicorum deinceps investire præsumserit, anathematis ultioni subjaceat. Porro qui investitus fuerit, honore, quo investitus est, absque ulla recuperationis spe omnimodis careat.

Can. 23. cau. 24. qu. 3.

Can. 23. cau. 24. qu. 3. habetur in eodem Concilio Lateranensi can. 16. in editione Labbeana his verbis: *Siquis Romipetas, & peregrinos Apostolorum limina, & aliorum Sanctorum Oratoria visitantes capere, seu rebus, quas ferunt, spoliare, & novis teloneorum, seu pedaticorum exactionibus molestare tentaverit, donec satisfecerit, communione abstineat Christiana*. Paullo aliter Baluzius ex Codice Ananiensi can. 14. ibi: *Romipetas, & peregrinos, seu mercatores, & peregrinos Apostolorum limina, & aliorum Sanctorum Oratoria visitantes capere, seu rebus, quas ferunt, spoliare, vel novis teloneorum, seu pedagiorum exactionibus molestare tentaverint, donec satisfecerint, communione careant christiana*.

CAPUT ULTIMUM.

De nonnullis canonibus, a Gratiano tributis vel Concilium Maticensi, vel cuidam Concilio Romano.

Quæcumque Concilia a Gratiano relata, nota sunt Collectoribus Synodorum, quæque suis ordinate temporibus accommodari potuerunt, huc usque expendimus. Nonnulla adhuc supersunt fragmenta, quæ aut Concilio Maticensi, aut Concilio Romano apud Gratianum inscribuntur. Hujusmodi sunt.

Ex Concilio Maticensi.	*Can.* 40. *dist.* 50. *referendus ad Concilium VVormatiense.* *Can.* 41. *dist.* 50. *referendus ad Pœnitentiale Romanum Antonii Augustini.* *Can.* 2. *cau.* 4. *qu.* 2. *pertinet ad Capitularia Caroli Magni.*
Ex Concilio Romano.	*Can.* 3. *cau.* 35. *qu.* 10. *apocryphus, & in Lateranensi Concilio reprobatus.*

Can. 40. dist. 50.

CAnon 40. dist. 50. nomine Concilii Maticensis a Gratiano relatus pertinet ad Concilium VVormatiense anni 868. etenim ibi can. 27. hæc habentur: *Qui odii meditatione, vel propter avaritiam Paganum occiderit; quia non levi vitio*

vitio committitur, ut homicidam convenit pœnitere: quandoquidem nec exteris gentibus, nisi oblatam pacem respuerint, bellum est populo antiquo penitus inferre præceptum. Consonant hæc cum sententia can. Gratianei, quam tamen Gratianus ipse, vel quicumque Gratiano auctores extiterunt, paullo aliter retulere, quam in Concilio ipso habeatur. Inter cetera Gratianus definivit pœnitentiam *quadraginta dierum in pane, & aqua.* Juvat id peculiariter discutere, atque una inquirere in sequentem can. videlicet 41. dist. 50. Porro verba canonis 41. habentur in cap. 16. tit. 1. Pœnitentialis Romani editi ab Antonio Augustino, cum hac epigraphe: *judicium canonum*; ubi tamen pro illis: *Presbyter duodecim annis pœniteat, tres ex his pane, & aqua*, ita legitur: *Presbyter duodecim annis pœniteat; quatuor ex his in pane, & aqua.* Quod itaque pertinet ad quadraginta dies pœnitentiæ, qui illi imminent, qui paganum occiderit ex odii meditatione, ut dicitur in can. 40. puto excerptum fuisse ex Pœnitentiali laudato a Reginone in lib. 2. de Eccle. siast. Discipl. cap. 51. his verbis: *Si quis hominem in bello publico occiderit, quadraginta dies pœniteat.* At quod spectat ad disciplinam can. 41. dist. 50. non video eam aut universalem fuisse, aut diu in Ecclesiis perseverasse. Nam Regino in cap. 46. lib. 2. refert Pœnitentiale Halitgarii lib. 6. cap. 1. in quo & Sacerdotum, & Episcoporum homicidarum pœnitentia decem annis absolvitur, ibi: *Si quis Episcopus, aut aliquis ordinatus homicidium fecerit, decem annos pœniteat, tres ex his in pane, & aqua.* Mitior erat pœnitentia Clericorum inferiorum, quemadmodum ibidem legitur apud Reginonem in cap. 52. *Si Clericus homicidium fecerit, & proximum suum occiderit odii meditatione, exul septem annis pœniteat.* Similia quædam habentur in Concilio Moguntino anni 847. can. 24. ibi: *Qui Presbyterum occidit, duodecim annorum ei pœnitentia secundum statuta priorum imponatur.* Circa sæculum 7. in Gallia quicumque hominem Ecclesiasticum interfecisset, pecunia Ecclesiæ præstita redimebat: sic in Capitularibus Dagoberti Regis anni 630. apud Isaaccum Lingonensem tit. 2. cap. 5. legitur: *Qui Subdiaconum occiderit, 300. solidos componat: qui Diaconum, 400. solidos, qui Presbyterum, 600. qui Episcopum, 900. qui Monachum, 400. solidos culpabilis judicetur.* Atque hoc ipsum in legibus Longobardorum lib. 1. tit. 9. cap. 27. In excerpto Gregorii III. quædam habentur sub hoc titulo: *Judicia congrua pœnitentibus*, atque inter cetera cap. 3. ita statutum est. *Qui occiderit Episcopum, aut Presbyterum, aut Diaconum, Regi dimittendum est ad judicandum. Qui occiderit minoris ordinis Clericum, in judicio est Episcopi judicandus, ut arma relinquat, & in Monasterio Deo serviat, vel septem annos cum luctu pœniteat.* De pœnitentia duodecim annorum peragenda ab eo, qui Presbyterum occidit, agitur in can. 24. cau. 17. qu. 4. Ex quibus omnibus liquido constat, non eandem apud omnes, aut diu hac in parte disciplinam viguisse in infligendis homicidiorum pœnis. Vulgaris tamen, atque ut plurimum definita pœnitentia septennio perdurabat ex Concilio Ancyrano, quemadmodum duodecim annorum pœnitentia illi præstituebatur, qui presbyterum occidisset. Ceterum dictus Gratiani can. 41. paullo obscurus videtur; neque enim facile quis divinare potest, utrum de Episcopis, Presbyteris, & Diaconis occidentibus, an de Episcopis, Presbyteris, vel Diaconis occisis sit intelligendus. Si verborum corticem intueamur, de interficientibus sermo haberi videtur; at de occisis oratio instituta, si eos can. perscrutemur, ex quibus auctor Pœnitentialis Romani hoc fragmentum composuit. Ego sane de interfectis intelligo, ut sententia Gratiani cum ipsis vetustis Conciliorum canonibus congruat; neque enim adeo verbis Collectoris, & proprietati formularum inhærendum puto, ubi aliter suadet veterum can. sententia, ubi etiam fragmenti auctor de verborum proprietate servanda aliis in locis minus sollicitus fuisse dignoscitur.

Can. 41. dist. 50.

Can. 2. cau. 4. qu. 2. ex illis est, quorum inscriptionem Burchardus VVormatiensis ex industria immutavit. Jam pluries monui, Burchardum abstinuisse a nominandis Francorum Regum Capitularibus, cum scriberet apud Germanos, quibus eadem Capitularia valde erant invisa; & quoties fragmenta Capitularium recitaret, alius auctoris nomine inscripsisse. Itaque Burchardus relaturus caput 52. lib. 3. Capitularium, illud Maticensi Concilio adtribuit. Pertinet autem ad Capitulare 2. Caroli Magni anni 809. in quo ita statutum est. Can. 6. *Ut testes ad testimonium dicendum pra-*

Can. 2. cau. 4. qu. 2.

præmio non conducantur, & ut nullus testimonium dicat, aut Sacramentum juret, nisi jejunus; & ut testes, priusquam jurent, separati discutiantur, quid dicere velint de illa re, unde testimonium reddere debent. Hæc ipsa habentur in lib. 2. legum Longobardorum tit. 51. cap. 6. & ex Capitularibus Francorum descripsit Regino Prumiensis in lib. 2. de Ecclesiast. Discipl. cap. 336.

Can. 3. *cau.* 35. *qu.* 10. Tribus in locis Romani Concilii meminit Gratianus, quin tamen demonstraret, quodnam specialiter ex Romanis Conciliis indicare voluerit; videlicet in can. 16. cau. 3. qu. 6. in can. 3. cau. 1. qu. 7. & in can. 3. cau. 35. qu. 10. Jam suo loco demonstratum est, can. 16. cau. 3. qu. 6. & can. 3. cau. 1. qu. 7. pertinere ad Capitula, quæ vulgo appellant nomine Hadriani Papæ. Dicendum superest de can. 3. cau. 35. qu. 10. cujus autographum in nullo ex Romanis Conciliis editis quisquam inveniet. Ego arbitror, Gratianum, aut quemvis alium, qui Gratiano auctor exstiterit, voluisse referre se ad Concilium Romanum, quod vulgo dicitur celebratum sub Gregorio II. anno 721. ubi can. 9. hæc leguntur: *Si quis de propria cognatione, vel quam cognatus habuit, duxerit Uxorem, anathema sit*. Ast hanc Romani Concilii sententiam sive Gratianus, sive quisquis alius corruperunt, & in aliam omnino sententiam detorserunt, imo etiam quoquomodo detortam adversus receptas Ecclesiastici juris regulas explicarunt. Etenim circa sæculum undecimum tradi cœpit a quibusdam duplex primum, deinde triplex adfinitatis genus, antiquis Sacrorum can. necnon Romanarum legum Conditoribus prorsus ignotum. Primum genus illud esse dixerunt, quod in vera, & proprie dicta adfinitate consistit, ea videlicet, quam contrahit uxor cum mariti consanguineis, vel maritus cum consanguineis uxoris. Alterum genus agnoverunt inter filios ab uxore ad secundas nuptias progrediente editos, & consanguineos primi mariti, vel inter filios mariti ad secundas nuptias progredientis, & consanguineos primæ uxoris. Tertium genus esse dixerunt inter filios susceptos a marito in secundo matrimonio, quoties in primo Matrimonio viduam alterius sibi junxerit, & consanguineos prioris mariti uxoris suæ. Porro quicumque hæc adfinitatis genera induxerunt scrupulosius, cum non invenirent capita ulla Ecclesiastici juris, sive in Conciliis edita, sive inter sententias Sanctorum Patrum, vel Pontificum, ipsimet capita ad rem suam probandam accommoda confinxerunt. Confinxerunt in primis rescriptum Gregorii Papæ ad Venerium Caralitanum, quod retulit Gratianus in can. 1. cau. 35. qu. 10. Confinxerunt duo Innocentii Papæ decreta, relata in can. 2. & 5. eadem caussa & quæstione; Confinxerunt decreta Hygini Pontificis in can. 4. ibidem; Confinxerunt denique can. Concilii Romani relatum in dicto can. 3. imo & in dicto can. 5. finxerunt, Innocentium Papam confictæ illius Romanæ Synodi auctoritate motum jam de secundo affinitatis genere pronunciasse. Apocrypha hæc omnia sunt, quemadmodum suo in loco singillatim ostendam, quæ sæculo demum 11. in lucem prodita sunt, licet vetustissimis Pontificibus Maximis tribuantur. Sane si veterum disciplinam respiciamus, nullibi agnoscemus varia hujusmodi genera adfinitatis, cum passim apud veteres constet, consanguineos uxoris etiam proximos consanguineis mariti matrimonio jungi libere potuisse §. 8. instit. de nuptiis, lib. 2. leg. Longobard. tit. 8. leg. 1. 4. & 12. Concilio VVormatiensi can. 78. Concilio Bituricensi anni 1031. can. 18. Turonensi anni 1060. can. 9. & Romano anni 1063. can. 9. Memoro hæc potissimum undecimi sæculi Concilia, ut constet, sæculo undecimo Ecclesiæ plura illa adfinitatis genera nondum fuisse recepta. Primum de illis sermonem instituit Anselmus Lucensis in sua collectione circa annum 1080. & ex Anselmo Lucensi non longe postea Gratianus in caussa 35. sive quæst. 10. per totam, sive quæst. 2. post can. 21. utentes apocryphis monumentis, quibus novam doctrinam probare conarentur, aut confirmare. Licet vero magna fuerit sub finem sæculi 12. & initio sæculi 13. Gratiani existimatio, & Gratianeæ doctrinæ, & recipi quoquomodo cœperit hæc de triplici adfinitatis genere disciplina, non tamen hæc eadem diu vigere potuit, cum & Pontificibus Maximis, & Sacris Antistitibus displiceret. Quamobrem in Concilio Lateranensi Innocentii III. anni 1215. improbata penitus fuit, ut constat ex cap. 8. de consanguinit. & adfinit. Licet autem ibidem Lateranenses Patres professi fuerint, se antiquas Ecclesiæ constitutiones, & vetera jura immutare, non tamen ideo id pronuna-

nunciarunt, quod revera antiquis Ecclesiæ constitutionibus jam recepta fuissent tria illa adfinitatis genera, seu quod in animo habuissent discutere, utrum quæ nomine veterum Patrum fragmenta referebantur, revera eorundem Patrum opus existerent, sed contenti reprobare disciplinam, quin solertius in auctorum disciplinæ ejusdem personas inquirerent. Ceterum non omiserunt tradere, disciplinam ipsam, *& difficultatem frequenter inducere, & aliquando periculum parere animarum*. Unum adhuc observari posset in dicto can. 3. cau. 35. qu. 10. illius fragmenti auctorem parum apte fuisse loquutum ad novam doctrinam, cujus forte & ipse auctor extitit, confirmandam, etenim ea loquendi formula usus fuisse videtur, qua facile quispiam contrariam sententiam voluntati auctoris affingat. Quid enim significant illa verba, quibus dicitur, sobolem ex secundo matrimonio susceptam *nullo modo posse ad consortium cognationis viri prioris pertingere*? Gratianus interpretatur, quasi soboles ex secundis nuptiis suscepta non possit cognatis viri prioris matrimonio jungi, nomine *consortii cognationis* conjugium cum cognatis ineundum intelligens. Quis vero commodius aliter, & e contrario non interpretaretur, asserens sobolem secundi matrimonii nullum consortium habere cognationis cum cognatis mariti defuncti, atque ita cum illis libere posse matrimonio jungi? En quo tandem adducantur novæ doctrinæ minus integri Conditores, qui, dum veteribus Patribus sententias suas affingunt, eas affingunt, quæ possunt in utramque partem *flecti* facile interpretando. His ita expositis absolutam pro viribus exhibeo priorem hujus Operis Partem, quam si *benigne* susceperint studiosi Jurisprudentiæ Sacræ Cultores, futurum erit, ut labores meos in duabus aliis Partibus edendis gravissimos levet exinde profectura jucunditas animi singularis.

FINIS.



